[illegible] ([illegible]) volume

grand in folio

Registre ou Commentaire

De ce qui s'est fait et passé de remarquable

[illegible] de la Madeleine de [illegible]

[illegible] Jusqu'en 1730

[illegible]

[illegible]

Inventaire

Cotte [illegible]

Ms nº 19 (anc. nº 323)

M. Nicolaus Andry 1724, 1725 — Lud. XV° regn.

M. Stephanus Franciscus 1726, 1727

Geofroy prorogatus 1728 1729

M. h. Theod. Baron 1730 1731

1732 1733

# COMMENTARIORUM FACULTATIS MEDICINÆ PARISIENSIS.

# TOMUS XIX.

## AB ANNO M.DCC.XXIV. AD ANNUM M.DCC.XXXIII.

Historia Decanatûs
Magistri Nicolai Andry
Lugdunæi.

Deo Duce,

Commentarius Rerum in Saluberrimâ Facultate parisiensi Gestarum, Magistro Nicolao Andry Lugdunaeo Decano, ab anno Domini millesimo septingentesimo vigesimo quarto ad finem vergente, usque ad annum millesimum septingentesimum vigesimum quintum etiam inclinantem scilicet a Die sabbati quartâ novembris anni 1724, usque ad Diem sabbati tertiam novembris, anni 1725.

Die sabbati quartâ novembris anni 1724. Congregata est Facultas medica, horâ decimâ matutinâ post sacrum, convocata prius a magistro philippo Caron tunc Decano, per schedulam, ut moris est, ab Apparitoribus, in singulorum Doctorum aedes delatam, Decanum et professores electura.

Congregatis itaque Doctoribus, die et horâ praedictis, clarissimus magister philippus Caron, decanatu decedens, gratias egit Facultati, praecipuaq. eleganti sermone, exposuit quae per decanatus sui curriculum peracta sunt.

Postea magister Joannes Baptista Thomas martineng scholarum professor, magister Ludovicus Guillot chirurgiae professor latino idiomate, Ludovicus claudius Bourdelin materiae medicae professor, Guido Erasmus Enmerez pharmaciae professor, gratias egerunt saluberrimo ordini, propter concessum sibi, a facultate docendi munus quo tandem magnâ cum laude functi sunt.

At magister claudius Bourdelin gratias egit absens, Epistolâ ad magistrum philip: Caron tunc decanum scriptâ, propterea quod per valetudinem, accedere sibi non licuit.

His habitis gratiarum actionibus, Electores decani et professorum, sorte sunt ducti: Ex maiori quidem ordine, magistri vergne, Dacert, et peschard. Ex minori autem, magistri Bailli et afforti filius.

Hi quinque Electores secesserunt in sacellum, postquam iureiurando se obstrinxerunt, nihil gratiæ, amicitiæ aut postulationibus se daturos in hac futurâ electione. deique opem implorarunt ut non nisi dignissimos eligerent.

Congregati in sacello, deliberatione inter ipsos initâ, elegerunt ad decanatûs provinciam, ex maiori quidem ordine magistros Andry et Reneaume; Ex minori, magistrum Salen. quam electionem nuntiarunt facultati, magistro vergne, prout Electorum antiquissimo, verba faciente.

Hoc peracto, nomina trium qui ad decanatum electi sunt, in urnam sunt coniecta: Tumq: magister philip: Caron e decanatu decedens, sorte duxit nomen Nicolai Andry, qui antequam eligeretur egressus erat.

Deinde professores qui in sacello electi fuerant, appellati sunt coram facultate, ab Electoribus, magistro claudio vergne verba faciente;

Scilicet ad docendum physiologiam,
magistri antonius Le moine, claudius
Brunet, et Jacobus trant; quorum
nominibus in urnam conjectis, sorte
ductus est à magistro philippo caron
magister Claudius Brunet. Appellati
sunt ad docendum chirurgiame
Latino idiomate magistri joannes
nicolaus Delahire, antonius Lepi, et
claudius Delavigne de Frescheville.
Horumque nominibus similiter in urnam
conjectis, sorte ductus est magister de
la vigne de Frescheville. Ad docendum
materiam medicam appellati sunt ex
majori quidem ordine, # magister
Franciscus Afforti, antiquus Facultatis
Decanus; et ex # minori, magistri
antonius millet, et michael Peaget,
sorte autem ductus est magister
Peaget. Tum magister philippus
Caron e Decanatu decedens, cum
Facultate conclusit, et fidem
in ejus manibus dederunt
professores sorte ducti.

# Alexander petrus Mattot et ex minori magistri Hyacintus Theodorus Baron et joannes-Damianus chevalier. sorte autem ductus est joann. Damianus chevalier, Ad docendum pharmaciam appellati sunt in majori quidem ordine Franciscus afforti. #

Tradidit Exdecanus insignia Decanatûs Facultati congregatae non autem magistro Nicolao Andry ut pote absenti, nam sicuti supra notatum est, recesserat.

In his comitiis testimonium exhibitum est magistrorum michaelis ludovici Reneaume, et joannis Bapt. Silva, de libro recens edito, cui titulus: Lettres à Mr ** au sujet de la lettre Critique de Mr Besse contre l'idée générale de l'Economie animale &c. cui libro examinando praepositi a Facultate fuerant. quod testimonium

in laudem est libri hujus, a Magistro Claudio Adriano Helvetius saluberrimæ Facultatis Doctore clarissimo in lucem editi.

Magister Nicolaus Andry, quia egressus erat antequam eligeretur in Decanum nec redit, non potuit fidem dare Facultati: At die lunæ sequutâ quæ sexta erat novembris ejusdem anni 1724, horâ tertiâ pomeridianâ, juramentum, manu supra Evangel. positâ, ut moris est, præstitit, et sic Decanus renuntiatus est, ipsiq. insignia Decanatûs detulit Magister Philippus Caron Exdecanus in scholis superioribus. Coram magistris Coutier, de Jussieu, Le Tellier, Piaget, Jacques, et Le Thieullier.

Eâdem die accessere, juxta morem, Baccalaurei cum Apparitoribus eos præeuntibus, Decano studium suum pollicituri. Sequutâ autem die pharmacopolarum custodes apud eundem se contulerunt eidem gratulaturi, et observantiæ suæ erga facultatem testimonium præbituri. Baccalaureos Hortatus est Decanus ad laborem, pharmacopolas ad artis suæ opera ritè et sedulò conficienda: Apparitoribus obsequium, fidem et modestiam erga omnes et singulos Doctores præcepit.

Die Jovis decimâ sextâ novembris ejusdem anni 1724, celebratus est primus a Martinalibus, quodlibetariæ actus, quo peracto, et antequàm ad quodlibetarias quæstiones veniretur

Nomina et Cognomina Doctorum tunc Regentium, altâ voce, ut moris est, a majori Facultatis apparitore, coram omnibus astantibus, appellaSunt, sequenti ordine:

Nomina et Cognomina Doctorum actu Regentium in Saluberrimâ Facultate parisiensi, anno Domini millesimo septingentesimo vigesimo Quarto.

Magister Mathoeus Thuillier antiquior scholarum magister.
M. Joannes Cordelle.
M. Germanus préaux professor Regius.
M. Franc. Afforti antiquus Facul: Decanus.
M. Guido Erasmus Emmerez antiquus Facultatis Decanus.
M. Joannes Boudin Medicus Regis, antiquus Facultatis Decanus.
M. Franciscus picoté de Belestre,
M. urbanus Léaulté,
M Franciscus Gouel pharmaciæ professor,
M. philippus Douté, antiquus fac. Decanus,
M. Joannes Bapt. Dodart, Archiatrorum Comes.
M. petrus marais,
M. petrus Joannes Burette professor Regius, et e Regia numismatum Acad.

M. Alex: Libre, e Regiâ Scientiarum Academiâ,

M. Alexander Petrus Mattot Rei herbariæ professor,

M. Claudius Burlét Regis Hispaniarum antehac medicus primarius.

M. Joannes Gelli,

M. Philippus Caron Censor,

M. Armandus Joseph Collot,

M. Joannes Bapt. Chomel medicus Regis ordinarius, et e Regia Scientiar. Academiâ,

M. Philippus Hecquet, antiquus Facultatis Decanus,

M. Nicolaus Andry Facultatis Decanus professor Regius,

M. Petrus Le Tonnelier,

M. Ludovicus Lemery e Regiâ Scientiarum Academiâ,

M. Philippus Bernardus de Bordegaraye,

M. Raimundus Jac. Finot Rei herbariæ professor,

M. Ludovicus Mich. Reneaume, e Regiâ Scientiar. Academiâ,

M. Jacobus Fourneau,

M. Franciscus Afgnan,

M. Stephanus Franc. Geoffroy, e Regiâ Scientiar. Academia, professor Regius,

M. Joannes Hermant, Regius utriusque aulæ equestris, medicus ordinarius,

M. petrus a Sevedo,
M. Antonius Pepin,
M. Joannes Despiney peschard,
M. Joannes Baptista Jermelhuis,
M. Ludovicus Guillot,
M. Jacobus Benignus Winslow e Regiâ Scientiar. Academiâ et Societate Berolinensi,
M. Claudius Vergne,
M. Joannes Bapt. procope Couteaux,
M. Claudius De Cerf,
M. Salvator Cluscard,
M Joannes Claudius Adrian: Helvetius Regis medicus perpetuò ordinarius et e Regiâ Scientiar. Academiâ,
M. Michael procope Couteaux,
M. Joan. Bapt. Mongin,
M. Joann: Franc: Coutier,
M. Antonius Geoffroy,
M. Joannes Nic. De la hire e Regiâ Scientiar. Academiâ,
M. Hyac. Theod. Baron,
M. Camillus Falconet Regis med. ordinarius,
M. Egidius Adam chirurgiæ, gallico idiomate, professor,
M. Thomas Bernardus Bertrand chirurgiæ latino idiomate professor,
M. Franciscus Pousse,
M. Joan. Bapt. Thomas Martinenq,
M Joan. Bapt. Silva. Ser. Ducis Borb. med.

M. Antonius de Jussieu, e Regiâ scientiar. Academiâ, et Botanices in horto Regio professor,
M. Joannes Besse, Dotariæ Hispaniar. Reginæ Medicus,
M. Henricus Besnier,
M. Elias col de Villars pathologiæ prof.
M. petrus antonius Lepi,
M. antonius Le moine,
M. Andreas Dalen,
M. Franciscus Bailli,
M. claudius antonius Renard,
M. petrus Afforti,
M. Nicolaus Le Tellier,
M. Joannes Math. Le Bert,
M. Joannes Baptista Faustus Alliot de Mussay,
M. Michael Péagét,
M. Jacobus antonius Millét,
M. Joannes Franciscus Lecaulsé,
M. Michael Ludovicus Vernage,
M. Ludovicus claudius Bourdelin,
M. Emmanuel Mauritius Duverney,
M. Ludovicus de Landeus,
M. Claudius Brunét,
M. Joannes Damianus chevalier,
M. claudius de la vigne de Fresche ville,
M. Gabriel antonius Jacques,
M. Josephus de la Grive,

M. Guillelmus de Magni,
M. Ludovicus Simon Emmerez,
M. petrus maloet,
M. Jacobus Trant,
M. philippus Davier de Breville,
M. Thomas Renatus Gasnier,
M. Andreas Josephus Léron,
M. Jacobus Julianus Carrel,
M. David Vasse,
M. Nicolaus le Roy de St Aignen,
M. Ludovicus Joannes Le Thieullier,
M. Ludovicus Hieronymus Colnier.

Sequuntur Quæstiones
Quodlibetariæ,

Die Jovis decimâ sextâ novembris 1724. de quodlibetariâ quæstione disputavit extra ordinem, magister Ludovicus Joannes Le Thieullier, respondente magistro Bernardo de Jussieu Lugdunæo, doctore medico monspeliensi, Baccalaureo parisiensi. Hæc autem erat quæstio affirmativè conclusa:

An a Systematis medicina Certior?

fuerunt Baccalaurei responsiones probatæ in superioribus scholis, die 18 ejusdem mensis.

Die martis 19â Decembris 1724. Disputavit extra ordinem de quodlibetariâ quæstione, magister Ludovicus Hieronymus ..

Colnier, respondente magistro Jacobo paulo Malouin Cadomaeo, Baccalaureo; et haec fuit quaestio affirmativè conclusa.

An Foetus in utero sugat?

Fueruntq. Baccalaurei responsiones probatae sequentâ die sabbati in superioribus scholis.

Die Jovis 4ª Januarii, 1725. disputaturus erat extra ordinem, magister Guill: Josephus de Lepine, ut proclamatum erat à majori Apparitore, sub finem actus quodlibetariae, celebrati die martis superiori, decimâ nonâ Decembris 1724, et quaestio de quâ disputaturus erat, sic fuit promulgata:

An Magiae Goeticae in corpus humanum ulla virtus?

At hanc postea mutavit magister De Lepine in sequentem, cujus disputationem, consentiente decano, ad diem undecimam Januarii, anni 1725. distraxit idem magister de L'Epine, quae quaestio, articulo proximè sequenti, continetur.

Die Jovis 11ª Januarii, 1725. Disputavit extra ordinem, de quodlibetariâ quaestione magister Guillelmus Josephus De Lepine, respondente magistro Francisco Mery Parisini, Baccalaureo, et haec erat quaestio affirmativè conclusa.

An aer inspiratus sanguini misceatur?

Fueruntq. Baccalaurei Responsiones probatae in superioribus scholis, die sabbati vigesimâ ejusdem mensis.

Die Jovis 24. Januarii 1725. disputavit ~~juxta~~ ordinem suum, de quodlibetariâ quaestione

Magister Ludovicus de Santeul, respondente Baccalaureo magistro Joanne Baptista DuBois Sanlaudæo Constantiensi; et hæc erat affirmativè conclusa.

An obesis rarior soboles?

Fueruntq. Baccalaurei responsiones probatæ in scholis superioribus die 27. ejusdem mensis.

Die Jovis 8ª Februarii, 1729. disputavit de quodlibetariâ quæstione juxtà ordinem suum, magister Mauritius du Verney Regius Anatomes et chirurgiæ in horto Regio parisiensi professor designatus, respondente Joachimo Joanne Costar parisino, Baccalaureo, et hæc erat quæstio affirmativè conclusa.

An Tritus chylosim juvet?

Fueruntq. Baccalaurei responsiones probatæ in scholis superioribus, die Sabbati proximi sequutâ.

Quum autem ægrotaret magister Mauritius Duverney, adeoq. præesse huic actui non potuit, ejus loco præfuit magister Gabriel antonius Jacques.

## Quæstiones Cardinalitiæ,

Die Jovis 8ª martii 1729. de Cardinalitiâ quæstione respondit Baccalaureus magister Bernardus de Jussieu Lugdunæus, idemq. monspeliensis Doctor, præside magistro armando Josepho Collot.

Hæc autem fuit quæstio affirmativè conclusa.

An ut in Americâ, sic in hac Regione, Apalachines potus salubris?

Fueruntq: Baccalaurei responsiones probatæ in superioribus scholis die sabbati decimâ ejusdem mensis.

Die Jovis 15ª martii, 1725, de Cardinalitiâ quæstione respondit Baccalaureus magister Joachimus Joannes Cosser parisinus, præside magistro Philippo Caron Lodecano et Academiæ censore. Hæc fuit quæstio affirmativè conclusa.

An senibus tenuis diæta?

Baccalaurei responsiones probatæ sunt in superioribus scholis, die 17ª ejusdem mensis.

Die lunæ 19ª martii 1725. de cardinalitiâ quæstione respondit Baccalaureus — magister Franciscus Mery parisinus, præside magistro Joanne Gelli; fuitq: hæc Quæstio affirmativè conclusa:

An Cibus multiplex simplici salubrior?

Responsiones Baccalaurei probatæ sunt in superioribus scholis, die Jovis 22ª ejusdem mensis, antequam sequens quæstio quæ eâdem die agitata est, agitaretur.

Die Jovis 22ª martii, 1725. respondit de Cardinalitiâ quæstione Baccalaureus magister Joann. Bapt. Du Bois Sanlaudoeo-Constantiensis, præside magistro claudio Burlét, Regiæ Scientiarum Academiæ socio, Hispaniarum Regis olim Archiatro.

Hæc autem fuit quæstio affirmativè Conclusa:

An Gracilibus pomaceum vino salubrior?

Baccalaurei Responsiones probatæ sunt in

in superioribus scholis die ultimâ ejusdem mensis.

# Quaestiones Antiquodlibetariæ, Vulgò Pastillariæ dictæ.

Die Mercurii 15ª novembris 1724. de pastillariâ quaestione disputavit magister Ludovicus Joannes Le Thieullier, hæc autem fuit duplex et in utramque partem agitata, nempe:

An Fœmina, decepta vel languentis opus naturæ? præcipuum Generationis organum?

Primam magister Ludovicus Joannes Le Thieullier præses, Baccalaureo, de lectu Candidati, alteram magister

magistro solvendam

proposuit.

Die Lunæ 18ª Decembris 1724. disputavit de pastillariâ quaestione magister Ludovicus Hieronymus Colnier. Hæc autem fuit duplex, et in utramq: partem agitata, nempe:

An primum moveatur cor? Cerebrum?

Primam magister Ludovicus Hieronymus Colnier præses, Baccalaureo, de lectu Candidati, alteram magister Thomas Bernardus ~~Bernardus~~ Bertrand, magistro claudio de la vigne solvendam proposuit.

Die Mercurii 10ª Januarii 1725. de pastillariâ quaestione disputavit Magister Guillelmus Josephus de Lepine. Hæc autem fuit duplex, et in utramque partem agitata, nempe:

An major sanguinis Copia sanguini misceatur per chyli vias? per pulmones?
primam Guillelmus Josephus de Lepine Baccalaureo, defectu Candidati, alteram magister Elias Col de villars magistro Gabrieli antonio Jacques solvendam proposuit.

## Oratio publica

Die Dominicâ 19â novembris 1724. Magister Ludovicus Simon Emmerez scholarum in physiologiâ professor, orationem habuit in scholis inferioribus, sequenti programmate antea promulgatam:
„Cum Deo, Ludovicus Simon Emmerez
„saluberrimi Medicorum ordinis Doctor
„Regens, et scholarum professor, solemnem
„studii medici resumptionem inaugurabitur
„oratione publicâ, quâ, quæ sit certior ad
„medicinam via, philiatris indicabit.
„ die Dominicâ 19. novemb. A. R. S. H.
„1724. horâ post meridiem tertiâ, in scholis
„Medicorum.

## Vesperiæ et Doctoratus,

Die Veneris 17â Novemb. 1724, celebratus fuit actus vesperiarum magistri Ludovici Hieronymi Colnier Licentiati, præside magistro Eliâ Col de villars, in locum magistri Joannis Herment. Hæc autem fuit quæstio duplex in utramq. partem agitata:

An Generatio Lactis a chylo?
In solis mammis?

primam magister Elias col de villars præses Baccalaureo, defectu Candidati,

alteram magister Thomas Bernardus Bertrand Licentiato, laureâ Doctorali tunc proxime donando, solvendam proposuit.

Die Martis 21ª Novemb. 1724. Doctoratûs gradum adeptus est magister Ludovicus Hieronymus Cosnier, magistro Eliâ col de Villars præside in locum magistri Joannis Herment; hæc autem fuit quæstio duplex in utramque partem agitata:

An Foetui Nutrimentum Lac?
per solum umbilicum?

Primam novus Doctor solvendam proposuit magistro claudio Dela Vigne de Frescheville, alteram præses magistro Joanni De Pincy Peschard.

Die Mercurii 22ª Novemb. 1724. celebratus est actus vesperiarum magistri Josephi Guillelmi de Lepine Licentiati, magistro Joanne Francisco Coutier præside in locum magistri Petri Azevedo. Hæc autem fuit quæstio ~~duplex~~ in utramque partem agitata.

An alimentorum concoctio felicior somno? vigiliis?

Primam magister Joannes Franc. Coutier præses Baccalaureo, defectu candidati, alteram magister Elias col de Villars Licentiato Guillelmo Josepho de Lepine solvendam proposuit.

Die Lunæ 27ª Novemb. 1724. pileum Doctoralem assequutus est magister Guillelmus Josephus de Lepine, magistro Joanne Francisco Coutier, in locum magistri Petri Azevedo præside. Hæc autem fuit quæstio duplex in utramque partem agitata:

An Arthritis a vino Burgundo?
Rhemensi?

primam novus Doctor Gabrieli antonio Jacques, alteram praeses, Eliae col de villars dirimendam proposuit.

## Exercitationes Chirurgicae et Anatomicae

Die Sabbati 23ª Decemb. 1724. Magister Thomas Bernardus Bertrand, chirurgiae professor morborum qui manus operatione curantur, sanandi modum, publicè in scholarum amphitheatro exponere coepit. ususq; est per octo dies manu Nicolai antonii Bernardi Colignon Barbitonsoris chirurgi sancosmiani, quam expositionem persecutus est totidem diebus, magno auditorum conventu. Eleganter autem et doctè admodum de horum morborum curatione chirurgicâ disseruit idem magister Thomas Bernardus Bertrand, atque ita appositè et dilucidè ut quas sermone exponebat operationes, has oculis cernere singuli sibi viderentur.

Die Jovis 8ª martii 1725. magister Elias col de villars scholar. in patholo-giâ professor, anatomiam eleganti et docto sermone celebrare aggressus est in virili Cadavere, quod octo dierum spatio persecutus est, et ita nitidè ac perspicuè, ut quae diceret, haec quisque non auribus sed oculis haurire putaret.

Manum admovit operi magister Jacobus Benignus Winslow, qui Doctore medico parisiensi indignum non existima-

mavit exemplum sequi celeberrimi Riolani, aliorumq: medicorum doctrinâ praestantium, quos non modo non puduit dissectiones suâ manu aggredi, sed qui maximo id honori summaeque nominis sui laudi et gloriae duxerunt. Quidquid sit, miros sui excitavit applausus Magister Jacobus Benignus Winslow.

Hi duo Collegae hanc suam exercitationem anatomicam communi programmate nuntiarunt his verbis:

Cum Deo,

» M. Elias Col de Villars Doctor Medicus
» Parisiensis, Consiliarius Regis, in ejus
» castelleto medicus ordinarius, Scholar.
» professor, corporis humani structuram,
» ejusdemq: partium usus et affectus expli-
» cabit in virili cadavere: atque ut a Docto-
» re medico parisiensi, juxta morem in
» scholis medicis olim non insolitum, sec-
» tionis ac demonstrationis opus celebretur, hoc
» suscipiet professoris collega magister Jacobus
» Benignus Winslow Doctor medicus parisien-
» sis, chirurgiae in scholis medicorum antehac
» professor, Regiae scientiarum Academiae
» et societatis Regiae Berolinensis socius.
» In scholis medicorum. Incipiet die
» Jovis 8ª martii, 1729 horâ ipsâ secundâ.

Quae fuerit astantium frequentia verbis efferri non potest. mirati sunt cuncti quantum proficiant anatomiae studiosi, cum medici ipsi secandorum cadaverum curam suscipiunt.

Die lunae 28ª maii, 1729. Idem Magister Jacobus Benignus Winslow ossium corporis humani fabricam et usus in philiatrorum gratiam demonstrare ac docere aggressus est; utq: etiam chirurgis

prodesset, gallico idiomate usus est
sic annuente saluberrimâ Facultate
id operis persecutus est per duos menses
non minori quàm in praeteritâ dissectione
conventu auditorum, eorundemque applausu.

Absolutis his duobus mensibus,
paulum requievit magister jacobus-
Benignus Winslow. At cum hanc
moram impatienter ferrent qui tanti
Doctoris Lectiones acceperant, eorum
victus precibus, rursum ad opus —
accessit Magister Winslow. Intermissum
itaque exercitium resumpsit die 7º
augusti, quod sequenti programmate
gallico nunciavit.

„ Dieu aidant
„ Jacques Benigne Winslow Docteur
„ Regent de la Faculté de Medecine de
„ Paris, ancien professeur de chirurgie
„ dans la meme Faculté, de l'Acadé-
„ mie Royale des sciences, interprete
„ du Roy dans sa Bibliotheque et
„ censeur Royal des Livres de Medecine
„ et de chirurgie, recommencera mardi
„ 7. Aoust 1725. à quatre heures précises
„ ses leçons sur la structure et les usages
„ des os du corps humain, et continuera
„ de les faire en françois en faveur
„ des chirurgiens. Il entrera les mardis,
„ jeudis et vendredis, excepté les festes.
„ Il donnera dans ce cours, plusieurs remar-
„ ques importantes sur la cure manuelle
„ des fractures et des luxations. Dans
„ l'amphithéatre des Ecoles de Medecine.

Hoc programma fuit quidem gallico
idiomate, illud vero quod praecesserat,
cum idem magister Winslow osteolo-
giam est aggressus, latino erat sermone

in hunc modum:

Cum Deo

Jacobus Benignus Winslow....
ossium corporis humani fabricam et
usus, in philiatrorum gratiam
demonstrabit et docebit, atque etiam
chirurgiæ Tyronibus prosit, gallico
idiomate utetur, sic iubente saluber-
rimâ Facultate. In medicorum
amphitheatro. Incipiet die lunæ 28ª
maii, 1725. horâ quartâ.

Opera Galenico-chymica,

Pharmaciæ opera quæ sub magistro
Francisco Jovel, huius artis professore
clarissimo et peritissimo, celebranda
erant hoc anno, nulla fuerunt,
deficiente nimirum pharmacopolâ qui
ad hæc opera conficienda designatus
erat.

Obitus Doctorum;

Die Dominicâ quintâ novembris 1724.
obiit parisiis magister philippus
Fontaine, dieq. sextâ eiusdem mensis
sepultus est in Templo paræciæ Sti Seve-
rini. Die verò sabbati 18 eiusdem
mensis, sacrum pro eius animæ requie
celebratum est in scholarum sacello

Die 1724 Ruri obiit ma-
gister Andreas Cresse, et die nonâ decem-
bris eiusdem anni, sacrum pro eius
animæ requie celebratum est in
scholarum sacello.

Die martis 20ª martii 1725. magis-
ter Joannes despiney peschard e vivis
excessit parisiis, et die mercurii 21ª.

ejusdem mensis sepultus est in Templo parocciæ Sti Germani Antisiodorensis, die autem sabbati proximè sequutâ, sacrum pro ejus animæ requie celebratum est in scholarum sacello.

Die jovis 30ª Augusti 1725. obiit parisiis Joannes Matheus Le Bert, et die veneris 31ª ejusdem mensis, sepultus est in Templo parocciæ SStor. Petri et Pauli. Die vero sabbati 15ª septembris ejusdem anni, sacrum pro ejus animæ requie celebratum est in scholarum sacello.

†† Die 5.ª septembris anni 1725: subitanea fere occubuit morte M.er Joannes Gely vir et probitate et doctrina et morum comitate insignis cujus corpus in S.ti Mederici parocia quia sit de illius obitu nulla mentio facta hic fuit a M. Nicol. Andry tunc Decano quae de causa tanti viri sit oblitus ignoro et haec ego addenda esse judicavi cum haec commentaria in manus meas pervenere

Reneaume decanus anno 1735.

†† haec addenda esse credidit Reneaume decanus omnino pro memoria collegæ clarissimi

# Acta et Comitia

# Facultatis.

Die 23ª Decembris, 1724. matutinis horis, quâ die, post meridiem, Nicolaus Antonius Bernardus Collignon operationes chirurgicas demonstraturus erat sub magistro Thomâ Bernardo Bertrand Doctore medico parisiensi, et chirurgiæ in scholis medicorum latino idiomate professore, curavit Decanus ut sequens scriptum illicò signi- ficaretur chirurgorum sancosmianorum præpositis à majori Facultatis Apparitore.

L'An mil sept cens vingt quatre,
le vingt neuf novembre avant midi,
par ordre des Doyen et Docteurs Regens
de la Faculté de medecine de paris,
qui ont élu leur Domicile en leurs
Ecoles, sises rue de la Bucherie, Je
pierre la Grive grand Bedeau de la dite
Faculté, demeurant aux dites Ecoles,
ay sommé et fait sçavoir aux Lieute-
nant, prevosts et maitres chirurgiens
jurez a paris, au domicile de leur
communauté rue des Cordeliers en
parlant à François leur Concierge, que
les dits Doyen et Docteurs Regents
requierent que la dite Communauté
des chirurgiens, ait à presenter aujour-
d'huy, à deux heures apres midi et jours
suivans à pareille heure, un maitre
chirurgien agréable à la Faculté, autre
que Nicolas Antoine Bernard Collignon
pour faire sous le professeur en medecine,
les operations de chirurgie, sinon et à
faute de ce faire, que la dite Faculté
se pourvoira par les voyes de droit, à
laquelle communauté des maitres chi-
rurgiens, parlant comme dessus, a esté
laissé copie des presentes, à ce qu'ils
n'en ignorent. P. La Grive.

Hoc autem scriptum chirurgis
significari curavit Decanus propterea quod
Nicolaus Antonius Bernardus Collignon
Chirurgus parisiensis titulum sumpserat
Professoris anatomici in Epistolâ ad
Magistrum Bertrand Doctorem medicum
eundemque chirurgiæ professorem, scriptâ,
et in programmate publico, typis mandato,
quo in programmate hæc verba legebantur:

" Operabitur Nic. Ant. Bernardus
" Collignon filius chirurgus parisiensis
" peritissimus, et anatomiæ professor in
" artium Academiâ sub invocatione divi
" Lucæ. quod cum legisset magister
" Thomas Bernardus Bertrand, nam eo
" inscio id factum erat, statim admonuit
" decanum qui illicò voluit ne tale
programma compitis affigeretur, simulq.
Typographo imperavit ut aliud cuderet
in quo scilicet hæc verba: et Anatomiæ
professor in artium Academiâ sub invo-
catione Divi Lucæ, nullo modo reperirentur,
cui mandato decani nullâ morâ obtem-
peratum est.

Epistola autem chirurgi ad magistrum
Bertrand professorem scripta, in manibus
decani ab ipso-met magistro Bertrand
tradita est, Hæcque est.

Monsieur

Je suis bien mortifié de n'avoir
point passé chez moy de la matinée, et
de n'avoir point par conséquent, pu vous
rendre réponse plustost. Je vous diray
que cela est un peu précipité, mais nous
ferons de nostre mieux, et le peu de temps
me servira d'excuse. Si je puis vous joindre
ce soir ou demain matin, j'auray l'honneur
de vous saluer; mais si je ne le puis vous
pouvez toujours compter sur moy. Je
demeure,

Monsieur,

Vostre tres humble et tres
obéissant serviteur.
Nic. Ant. Bern. Collignon
fils, Anatomiæ professor in
artium Academiâ sub invocatione
Divi Lucæ.

At vero Typographus hunc titulum
jungeret nomini chirurgi in programmate,
cartam miserat chirurgus Typographo,
in quâ illius nomen cum hoc titulo
conspiciabatur in hunc modum:
" Nicolaus Antonius Bernardus Collignon
" Filius, chirurgus parisiensis et Anatomiae
" professor in artium Academiâ sub invo-
" catione Divi Lucae.

Typographus itaque qui hac in cartâ
dolum latere non suspicabatur, eam
typis mandare non dubitavit juxta
Exemplar; et nisi magister Bertrand
diligens fuisset in monendo, hac de
re Decano, tale programma omnibus
compitis urbis affixum fuisset.

Praepositi chirurgorum post receptum
ab apparitore scriptum quo ipsis manda-
batur ut alium chirurgum sufficerent
quam nicolaum antonium Bernardum
Collignon, huic mandato obsequi recusarunt,
aliudq: scriptum facultati significarunt,
quo aiebant 1° petram la Grive ius
non habere ullius significationis pera-
gendae, 2° angustum nimis esse tempus
ut alium chirurgum sufficerent.

Rebus sic se habentibus rogavit
Decanus clarissimum virum magistrum
Jacobum Benignum Winslow Doctorem
medicum parisiensem, opem suam
ne recusaret his in angustiis, preca-
tusque est ut operationes chirurgicas
suâ manu, illico et ex tempore cele-
brare aggrederetur in scholarum am-
phitheatro. Hanc provinciam sic e
vestigio suscipere, res erat ardua, atta-
men non absolute abnuit magister
Winslow. Sed cum hora immineret
quâ magister Thomas Bernardus Bertrand
praefaturus erat in Amphitheatro,
advenit praeter expectationem, in Bidelli
cubiculum nicolaus ant. Bern. Collignon,

Tumq: aderat Commissarius quem consulto accerserat Decanus, quique jam recusationem a præpositis chirurgorum significatam scripto mandabat.

Decanus itaque postulavit a chirurgo quid causæ esset cur titulum sibi arrogaret professoris Anatomici, retulit chirurgus se anatomiam docere in Academiâ pictorum, idq: causæ esse cur se professorem anatomiæ dixerit; quoniam vero hæc Academia sub invocatione Divi Lucæ pictorum patrono sit erecta, ideo addidisse se esse professorem in artium Academiâ sub invocatione Divi Lucæ.

Hoc Responso accepto nihilominus negavit Decanus licere chirurgo professorem se dicere. Tum Nicolaus Ant. Bernardus Collignon veniam a Decano petiit, ipsique promisit se nunquam in posterum professoris nomen usurpaturum.

Optime quidem inquit Decanus, at nisi quod nunc spondes, id syngrapho tuo obsignes teste qui nunc coràm te adest Commissario, non sinam ut Amphitheatri nostri limen ingrediaris. Tum chirurgus, Lubens obsignabo, inquit; Hæc autem dicendo, calamum sumpsit, simulq: quod spoponderat obsignavit, cujus rei actum reliquit Commissarius Decano, his verbis comprehensum:

L'An mil sept cens vingt quatre le vingt trois Decembre deux heures de Relevée, requis que nous avons esté; Nous Louis Pierre Blanchard Conseiller du Roy, Commissaire au chatelet de Paris, nous sommes transporté rue de La Bucherie dans les Ecoles de la Faculté de Medecine de paris, où estans avons trouvé Me Nicolas Andry Doyen de la dite Faculté, Me André Laleu, Me Gilles Adam, Me Thomas Bernard Bertrand, Nicolas Le Tellier, Antoine Jacques, Jacques Trant, Claude de La Vigne de Frecheville, Louis Jean Le Thieullier, Louis Hierôme Cosnier

et Guillaume Joseph de Lepine, tous Docteurs Regents de la Faculté de Medecine, lesquels nous ont dit qu'ils ont requis nôtre transport à l'effet de nous rendre plainte contre les Lieutenant prevost et communauté des maitres chirurgiens de St Come de ce qu'ils n'ont point envoyé aux Ecoles de la dite Faculté, en consequence du mandement à eux signifié par Delagrive Grand Bedeau de la dite Faculté, le matin, un maitre chirurgien sur les deux heures de relevée, pour faire les opérations de chirurgie sous le professeur de la dite Faculté, qui soit agréable à la dite Faculté, autre que Nicolas Antoine Bernard Collignon, attendu que le dit Collignon avoit pris la qualité de professeur en Anatomie qui appartient seulement aux Sieurs Doyen et Docteurs de la dite Faculté, et ont signé en nostre minute.

En procedant est survenu Nicolas Antoine Bernard Collignon maitre chirurgien à Paris, lequel apres avoir pris lecture de la dite plainte, nous a dit et declaré qu'il n'entend point prendre la dite qualité de professeur d'Anatomie, consentant qu'elle soit rayée de tous les endroits où il pourroit avoir pris la dite qualité, et a signé en nostre minute.

En consequence de la dite déclaration, les dits Sieurs Doyen et Docteurs en medecine de la dite Faculté, ont consenti que le dit Sieur Collignon operast sous le dit Sieur Bertrand, et ont signé en nostre minute.

Surquoy Nous Conseiller du Roy Commissaire susdit avons aux dites

parties requerantes et Comparantes, donné acte de leur plainte et requisition, et au dit Collignon de ce qu'il a en nostre presence dit et declaré qu'il n'entendoit point prendre la qualité de professeur en Anatomie, le tout ainsy qu'il resulte du present procés verbal

Signé Blanchard

His peractis Copiam fecit Decanus chirurgo Collignon, amphitheatrum ingrediendi, ibiq. operationes chirurgicas celebrandi.

Die Veneris 24ª Novembris 1724 horâ decimâ matutinâ, convenerunt Doctores medici in scholas superiores vi schedulæ ab Apparitoribus ad eorum singulos, Decani nomine antea delatæ, clarissimum virum Guidonem Erasmum Emmerez antiquum Facultatis Decanum de re ad scholarum disciplinam pertinente dicturum audituri, ac insuper deliberaturi; sic enim ferebat schedula parisiis data die mercurii 22ª novembris ejusdem anni.

In his Comitiis magister Guido Erasmus Emmerez, absente filio suo, qui orationem publicam prefato die Dominico habuerat minus gratam Facultati, collegas precatus est benignè agerent. at verò collectis astantium omnium suffragiis, decretum a Facultate est alium professorem illico sufficiendum esse in locum magistri Ludovici Simonis Emmerez, cui decreto illico intercessere Doctores septem, magistri nempe Guido Erasmus Emmerez, Joannes Baptista

Thomas martineng, andreas laleu, Franc: Bailli, petrus afforti, michael pérages, Jacob: antonius millet. statim verò magister claudius Brunét, ex maiori suffragiorum numero, per scrutinium electus est scholar. professor, in locum magistri ludovici simonis Emmerez. Tumq. ut moris est, se se Juramento obstrinxit omnia professoris munia, iuxtà facultatis statuta diligenter obiturum, cui electioni etiam interfuere præfati Doctores.

Antequàm autem comitia dissoluta sint, magister joannes nicolaus De la Hire unus ex iis qui Codici pharmaceutico, nomine facultatis operam navarunt, facultati proposuit, pro suâ ergà novum Decanum Nicolaum Andry, urbanitate, ut ipse novus Decanus eorum conventibus deinceps circa hunc codicem habendis, adesset, hiq. conventus apud ipsum, si ita fore vellet, haberentur. At postulavit Decanus recens electus ut hi conventus non apud se, sed apud Magistrum philippum Hecquet, quemadmodum huc usque factum erat, haberentur, nec iis adesse ipse teneretur Decanus.

Tum facultas a Decano petiit ut nomine ejusdem facultatis, conditionum satageret quibus Bibliopola (pro Decani et collegarum, qui codici operam dederunt, arbitrio, eligendus) hunc codicem prælo mandaret, cum illius edendi tempus advenirit, eâque de re a prædictis Collegis certior esset factus Decanus; hocq. negotium eidem Decano prorsus commisit facultas.

Spopondit Decanus Nicolaus Andry nihil a se neglectum iri eorum omnium quæ ad facultatem pertinerent, negavitq. quidquam sibi antiquius esse quàm ut suum

erga Facultatem studium, obsequium et honorem significaret. orationemque habuit de rebus saluberrimi ordinis promovendis, quam collegae omnes astantes incredibili humanitatis testificatione exceperunt.

Die 28ª novembris, Magister Ludovicus Simon Emmerez, occasione Decreti supra relati, sequens scriptum decano significandum curavit suo nomine.

Extrait des Registres
du parlement

Veu par la cour, la Requeste à elle présentée par le sieur Louis Simon Emmerez Docteur en medecine de la Faculté de paris, et professeur Régent de la dite Faculté de medecine, à ce qu'il plust à la cour le recevoir appellant du Decret fait en l'assemblée de la Faculté de medecine le vingt quatre Novembre mil sept cens vingt quatre par lequel on dit que le suppliant a esté destitué sans causes ni raisons legitimes de la qualité de professeur des Ecoles de la dite Faculté, à laquelle il a esté elu et nommé dans l'assemblée de la dite Faculté le six novembre mil sept cens vingt trois, et qu'en son lieu et place il y a eu un autre medecin nommé, tenir le dit appel pour bien relevé, luy permettre de faire intimer qui bon luy semblera sur le dit appel, sur lequel les parties auront audience au premier iour, et cependant enjoindre au Sr Andry à present Doyen de la Faculté de medecine, de fournir dans le iour, au suppliant une expédition du dit decret, à ce faire contraint par les voyes ordinaires, pour iceluy veu par la cour, estre ordonné ce que de raison, et dès à present surseoir à l'exécution du dit Decret. veu les pièces attachées à la dite Requeste signée Durion procureur, Conclusions

du procureur général, oui le rapport de Me pierre Jossel Conseiller, tout consideré

La Cour reçoit le suppliant appellant tient l'appel pour bien relevé, luy permet de faire intimer qui bon luy semblera sur le dit appel, sur lequel les parties auront audience au premier jour. ordonne que le dit Sr Andry doyen de la dite faculté, sera tenu de délivrer au suppliant une expédition du decret en question, vingt quatre heures apres la signification du present arrest, toutes choses cependant demeurant en estat. Fait en parlement le vingt huitieme Novembre mil sept cens vingt quatre. Collationné, signé

Le vingt huitieme Novembre mil sept cens vingt quatre, signifié baillé copie de l'arrest cy dessus transcrit, ensemble la sommation y portée a esté reiterée au sieur Andry doyen de la faculté de medecine en son domicile rue du Batoir, auquel sommation a esté faite de satisfaire au dit arrest dans les vingt quatre heures y portées, en parlant à sa servante qui a promis luy donner. par nous huissier en parlement soussigné. signé de la fonde.

Ideirco Decanus Facultatem iterum convocavit, ut congregaretur die 29ª ejusdem mensis novembris 1724. de Re gravi ad Facultatem pertinente deliberandi causâ, sic enim ferebat schedula Convocationis, parisiis data, die 28ª ejusdem mensis, et Decani nomine ab Apparitoribus ad singulos doctores delata.

His Comitiis adfuit, cum plurimis Collegis, magister matthaeus Thuilier, Doctorum antiquior, adfuit et magister Guido Erasmus Emmerez.

Narravit Decanus quae magister Ludovicus simon Emmerez moliretur adversus Decretum a Facultate latum, et postea

rogavit astantes ut deliberarent quid opus facto esset.

Deliberatione peractâ, collectisque astantium suffragiis, conclusum est 1.° ut decreto lato die 24 novembris 1724 staret facultas; 2.° ut litem à magistro Ludovico Simone Emmerez facultati motam strenue sustineret facultas, adeoque quamprimum hac de re patronus eligeretur qui causam facultatis propugnaret. Cum in finem patronum elegit decanus magistrum Lesure, cui, hujus causæ agendæ licentiam et autoritatem, facultatis nomine, impertivit.

Litigatum igitur est facultatem inter et prælatum Ludovicum Simonem Emmerez, cum prædictis intercedentibus, quibus magistri Gouel et Caron sese postea adjunxerunt.

Lis tandem dirempta est vi sequentis senatus consulti.

Louis par la Grace de Dieu Roy de France et de Navarre au premier des huissiers de nostre cour de parlement ou autre sur ce requis, sçavoir faisons qu'entre Me Louis Simon Emmerez Docteur en medecine de la faculté de paris appellant d'un decret de la dite faculté du 24 novembre 1724. et demandeur en deux Requestes des sept et douze du present mois de decembre, la premiere à ce qu'il fust maintenu et gardé dans ses fonctions de professeur des Ecoles de la dite faculté, avec deffenses de l'y troubler, sur les peines de droit, d'une part, et les Doyen et Docteurs Regens de la dite faculté et Me Claude Brunet aussy Docteur Regent de la mesme faculté, intimez et deffendeurs, d'autre part, et entre Me François Gouel professeur en pharmacie Guillaume Emmeriz ancien Doyen, philippes Caron Exdoyen et Censeur des Ecoles, André Lalin, François Bailly écuyer, Conseiller medecin ordinaire de nous, pierre Afforti ancien professeur, michel Péaget second professeur

de pharmacie, Jacques Antoine Millet ancien Professeur, tous intervenans et demandeurs en deux Requestes des sept et douze du present mois de Decembre, la premiere tendante à ce qu'ils fussent receus parties intervenantes en la cause d'entre le dit me Simon Louis Emmerez et la faculté sur l'appel du dit Decret, à ce que le surplus de leurs Conclusions leur fussent adjugées, d'une part, et les Doyen et Docteurs Regens de la dite faculté, les dits sieurs Brunet et Simon Louis Emmerez defendeurs, d'autre part, et encore entre les Doyen et Docteurs Regens de la dite faculté de med. de paris appellans incidemment à la Contestation d'entre les parties du decret de la mesme faculté du six novembre 1724 et demandeurs en deux Requestes presentées à nostre dite cour, le quatorze du present mois de decembre, toutes deux signifiées le quinze du mesme mois, d'une part, et le dit me Louis Simon Emmerez et me François Gouel et consors intervenans intimez et defendeurs, d'autre part, sans que les qualites puissent nuire ni prejudicier. Apres que Aubri avocat de Simon Louis Emmerez, Sarrazin avocat de françois Gouel, et autres, le Sire avocat des Doyen Docteurs Regens de la faculté de medecine de paris, et le Roy avocat de Brunet, ont esté ouis pendant une audience, ensemble Gilbert pour nostre procureur Général, nostre dite cour reçoit les parties de Sarrazin parties intervenantes, et les parties de le Sire incidemment appellantes pour faire droit au principal sur les appellations, appointe les parties au Conseil et sur les demandes en droit et joint. Cependant sera tenue la faculté de medecine de s'assembler mardi prochain pour procéder à l'election d'un Professeur pour le cours de l'année presente, lequel entrera en

fonction aussitost apres l'Election, tous dépens réservez, si te mandons de mettre le present arrest a düe et entiere execution selon sa forme et teneur. De ce faire te donnons plein et entier pouvoir. Donné à Paris en nostre dite cour de parlement, le seize de Décembre, l'an de grace mil sept cens vingt quatre, et de nostre Regne le dixieme. Collationné, signé par la chambre, Ysabeau et plus bas est escrit

Le dix huit decembre mil sept cens vingt quatre, signifié, baillé copie à Mc Dupicon Bertrand et Gautier, en parlant à leurs clercs, signé Mauger.

Die 18ª Decembris ejusdem anni 1724 invisit facultas Illustrissimum senatûs principem, ipsique gratias egit summas propter senatusconsultum modo relatum.

Die Martis 19ª Decembris 1724 senatûs-consulto obtemperatum est a facultate, aliumque professorem elegit, in locum magistri Ludovici simonis Lemmerey, sed prius convocati sunt Doctores schedulâ ab apparitoribus ad eorum singulos, delatâ; quâ invitati ex senatusconsulto convenerunt eâdem die, horâ secundâ, scholarum professorem jam tunc munere functurum, more solito, electuri, sic enim ferebat schedula parisiis data die 18 decemb. 1724.

Congregatis Doctoribus deliberatum statim est num ad eligendos professoris electores, admitterentur in urnâ eorum etiam nomina qui per majorem partem ordinarii non adfuerant, quandoquidem statutorum lege isti Doctores excluduntur, et nullo modo admitti debent. Re diligenter perpensâ, censuit facultas ex majori suffragiorum numero, omnium nomina nihilominus esse admittenda propter rei gravitatem, ne si secus age-

retur haud satis utilitati publicæ consule-
retur, sed ita ut pro hac duntaxat vice
sic fieret, neque id in exemplum deinceps
traheretur, et ita conclusit Nicolaus Andry
Decanus.

Notis itaque singulorum astantium
nominibus, suâ quibusq: schedulâ inscriptis,
Electores quinque sorte ducti sunt, nempe
ex maiori ordine Franciscus Picoté de
Bellestre, Franciscus Aignan, et Antonius
Geoffroy: ex minori autem Guillelmus
Magni, et Petrus Maloet. Hi quinque
Electores accuratâ inter se habitâ deli-
beratione, in sacello, ut moris est, Deum
antea precati, quin et iuramento
præstito se non nisi qui dignus omnino
ipsis visus fuerit electuros in scholarum
professorem, appellaverunt trium Doc-
torum nomina sortis eventu ducenda,
nempe ex maiori ordine nomen
Claudii Bergne, ex minori autem
nomina Joannis Nicolai de la hire, et
Jacobi Frant, quibus in urnam coniec-
tis, sorte ductus est à magistro Nic.
Andry Decano, magister Claudius
Bergne ut scholarum professoris officio
proximâ die fungi inciperet. Hic statim
iure-iurando, ut moris est, se obstrinxit
omnia scholarum professoris munia iuxta
facultatis leges obiturum.

Interea duo Doctores nempe magister
Nic. Jouel, et magister Michael Peaget,
qui decreto adversus magistrum Ludovicum
Simonem Commerez lato, intercesserant, ab
intercessione suâ destiterunt, petieruntq: a
Decano ut hanc suam intercessionis revoca-
tionem in Commentaria facultatis re-
ferret, quod nunc præstat Decanus Nic.
Andry.

Die Lunæ 19ª Januarii 1729 convene-
runt in scholas superiores, Doctores medici

Convocati prius schedulâ ab Apparitoribus, Decani nomine, ad eorum singulos delatâ et convenerunt horâ post meridiem sequi-secundâ, de inaudito antehac ausu Facultati medicæ injurioso, nullâ morâ reprimendo, consilium inituri. sic enim ferebat schedula parisiis data die 14ª prædati mensis.

In his Comitiis actum est de Librorum ad chirurgiam, anatomiamve spectantium examine quod sibi vendicare moliebantur Barbitonsores chirurgi. Hi enim ab Illustrissimo Regiorum sigillor. Custode postulabant ut hos libros typis mandandos, autoritate Regiâ examinarent, et eâ de causâ, titulo Regiorum Censorum insignirentur; quod certe Facultati medicæ tam injuriosum est quàm quod maxime. Adeóq: proposuit Decanus ut propediem ad Illustrissimum Regiorum sigillorum Custodem iret ipse cum Doctoribus quamplurimis illum rogaturus ne pateretur hanc injuriam inuri Facultati medicæ parisiensi. Hac propositione factâ decretum a Facultate est unanimi voce, ut die jovis 18ª ejusdem mensis Januarii, iretur ad Illustrissimum Regior. sigillor. Custodem, injuriæ quam Barbitonsores chirurgi Facultati minabantur, avertendæ causâ.

Tum verò magister Joannes Franciscus Leaulté, et magister Nicolaus Le Roy de St aignen, ardenti suo in facultatem amore ducti, a Decano postulaverunt ut evestigio, ipsius et Facultatis nomine, irent versalias Illustrissimum Archiatrorum comitem inviseri, eumq: de inaudito Barbitonsorum chirurgorum ausu moniturі

sperantes quin et confidentes rem optimè cessuram. Annuit lætus collegarum postulationi Decanus, qui statim tres Epistolas scripsit unam ad Illustrissimum Archiatror. Comitem, alteram ad clarissimum virum Joannem Boudin; tertiam ad clarissimum virum Joannem claudium adrianum Helvetius; quibus litteris rem quâ de agebatur nuntiat, eosq. hortatur ad saluberrimi ordinis defensionem. His muniti litteris proficiscuntur hi duo Doctores strenuè pro rebus saluberrimi ordinis adversus ipsius hostes, dimicaturi. Hora jam erat septima serotina, curru vehuntur citatissimo et Versalias horam octavam inter et nonam attingunt.

Tum nullâ interpositâ morâ Illustrissimum Archiatrorum Comitem adeunt, cui quæ a Barbitonsoribus chirurgis geruntur narrant. Adeunt etiam clarissimos magistros Boudin et Helvetius, quibus eadem nuntiant.

Rei discussio in crastinam differtur diem, quâ ortâ magistri Leaulté et Le Roy de St Aignen prædictos aulæ medicos adeunt, à quibus ad Illustrissimum Regior. Sigillorum custodem ducuntur, cui magistri Leaulté et Le Roy itineris sui causam eloquenti sermone exponunt. Tum aulici Medici ita strenuè Facultatis causam agunt ut Illustrissimus Regior. Sigillor. Custos eorum postulationi omninò assentiri se dixerit.

Nihil interea omisit Magister Joannes Boudin ut quàm ab omni ratione alienum esset Barbitonsorum chirurgor. propositum, ostenderet. ~~Et ita~~ vehementer hac de re Illustrissimum Regior.

Sigillorum custodem allocutus est ut mirarentur omnes. Quid plura? Respondit Illustrissimus Regior. Sigillor. Custos, Facultatem omni benevolentia se esse excepturum cum ad ipsum huius ce rei causâ, se se conferrent medici parisienses; nuntiarat enim clarissimus Magister Joannes Boudin Decanum cum Facultate quamprimum hoc obsequii officio functurum.

Læti redierunt Lutetiam Magistri Geaulté et le Roy de St Aignent, statimque cæteris omnibus omissis, se se ad ædes conferunt Decani, cui quæ versaliis acta sunt, narrant, et a quo summa gratiarum actione pro tanto erga Facultatem beneficio excipiuntur.

Die Martis 16ª Januarii 1725. Convocati sunt, per juramentum, Doctores medici, schedulâ ab Apparitoribus, antea ad eorum singulos delatâ, quâ invitati convenerunt eâdem die in scholas superiores, horâ post meridiem secundâ, de Re gravissimi momenti ad Facultatem pertinente illicò concludendâ deliberaturi, sic enim ferebat schedula parisiis data die 15ª. præfati mensis eiusdem anni.

Hæc autem res gravissimi momenti erat ut e vestigio ad Amphitheatrum San-Cosmianum ubi cursus celebrabatur Anatomicus a Barbitonsore Chirurgo, iret Decanus Facultatis cum tribus quatuorve Collegis, quorum unus lectiones anatomicas publice haberet in hoc Amphitheatro coram Barbitonsoribus chirurgis omnibus hîc astantibus, ità ut demonstrator intra suos fines contentus, manu secaret, et Doctor medicus sermone doceret, quemadmodum fieri solet in medicorum Amphitheatro.

Statim opinati sunt, unanimi Consensu,

Doctores omnes congregati in scholis superioribus, eundum esse ad chirurgorum amphitheatrum, licet constaret Barbitonsores chirurgos non esse passuros ut Doctores medici suo iure fruerentur et in hoc amphitheatro lectiones haberent.

Itum itaque est ad amphitheatrum San-cosmianum. Cum autem ingredi voluerunt medici, tum chirurgorum Barbitonsorum praepositi obstiterant quominus ita esset. Rebus sic se habentibus statim commissarius qui Doctores comitabatur, huius acti negotii relationem scripto mandavit coram aliquot Barbitonsoribus chirurgis, quod scriptum suis syngraphis munierunt Decanus et qui ipsum comitabantur Doctores.

Hoc peracto redierunt ad facultatem in scholis superioribus congregatam, ubi expectabantur. Narrarunt quae acta sunt, et summo applausu a collegis omnibus excepti sunt.

Cur autem sic itum sit ad Barbitonsorum chirurgorum amphitheatrum id causae est, nempe: Ut jus facultatis quod jam fere obsoleverat, innotesceret Barbitonsoribus chirurgis, nec per Decanum facultatis staret quin integrum servaretur.

Qd autem susceptum non fuit nisi consultis antea causidicis peritissimis, qui uno ore, omnes certiorem fecere Decanum, hanc ad amphitheatrum Barbitonsorum chirurgorum itionem necessariam esse ad jus facultatis conservandum; qd praeterea exempli non mediocriter saluberrimo ordini inservitturum ad hanc adversus chirurgos causam propugnandam; quâ quibusd.

in capitibus facultas cecidit, senatus consulto a chirurgis obtento, mense martio anni 1724.

Diximus relationem a commissario factam esse itionis nostræ ad chirurgos: hæc autem relatio in facultatis tabulario servatur, hisque verbis constat.

Du seizieme jour de Janvier mil sept cens vingt cinq, trois heures de relevée.

Nous Louis Pierre Regnard Con.er du Roy, commissaire au Chtlet de paris, à la Requeste des Doyen Docteurs Regents en la Faculté de medecine de paris sommes transporté rue des Cordeliers dans l'Amphitheatre Anatomique de st Cosme où nous avons trouvé Me Nicolas Andry, Doyen de la dite Faculté, accompagné de Mes Elie Col de Villars et Nicolas le Tellier Docteurs Regents en la dite faculté ses adjoints, et les Lieutenant prevosts jurez maitres et Communauté des Mes Barbiers chirurgiens de paris assemblez dans le dit Amphitheatre dans lequel le sieur Bagés un des dits maitres Barbiers chirurgiens de st Cosme alloit faire, selon l'annonce de son affiche, les discours et demonstrations de toutes les parties du Corps humain sur un Cadavre, lesquels sieurs Doyen et Docteurs de la dite Faculté nous ont dit avoir requis nostre transport pour nous rendre plainte de ce que s'estans transporté ce jourd'huy en la maison dite de st Cosme où nous sommes, en Exécution des Reglements de la Cour pour faire observer la discipline des Ecoles, ils estoient troublez dans leurs exercices par les dits prevosts jurez M.es et communauté des dits chirurgiens qui les en empeschoient, quoiqu'ils fussent fondez en plusieurs arrests et Reglements de la Cour, notamment le Reglement du onze avril 1551. ratifié par le contract de 1577. et des arrests des vingt trois janvier 1619. premier fevrier et quatorze decembre

1630. quinze mars 1632. douze mars 1633. six avril 1635. Concordat du 27 juin 1644. les arrests du vingt trois novemb. 1646, dix sept janvier 1647. vingt sept mars 1647. sept fevrier 1660. quatre mars 1672. par lesquels il a esté entre autres choses, ordonné que le Lieutenant du premier Barbier du Roy mandera à l'examen des aspirans à la maitrise des Barbiers chirurgiens en cette ville de paris, comme aussi en tous les autres actes de chef d'oeuvre, le Doyen de la dite faculté pour y assister avec deux Docteurs en la dite faculté, suivant le Contract du vingt mars 1577, et suivant les précédens arrests avec deffenses à tous chirurgiens d'enseigner et aux Escoliers d'y assister, à peine d'amende arbitraire et de prison, leur estant seulement permis par les dits arrests de faire Anatomie à porte ouverte et dissections en présence des Escoliers, et toutes operations chirurgiques sans lecture, sur les cadavres qu'ils auront obtenu par la permission du Doyen de la faculté, lesquelles Anatomies et dissections il est defendu aux Chirurgiens de faire sinon en la presence d'un Docteur en Medecine de la dite faculté lequel en ce faisant interprettera la dite dissection et anatomie en la maniere acoustumée, Néanmoins au préiudice des arrests et Reglements, les dits Doyen et Docteurs Regents se trouvent troublez dans leurs fonctions et exercices par les dits iurez m.es et communautez des Chirurgiens qui ont empesché et empescheront, mesme en nostre presence que le dit sieur Col de Villars Docteur Régent en la dite faculté, professeur dans les Escoles de Medecine, ne leur interprétast et expliquast, comme il se fait aux dites

Ecoles de medecine et au jardin du Roy leur dissection en la maniere acoutumée, duquel trouble et infraction aux Reglements, à la bonne police, et discipline les dits Doyen et Docteurs Regents nous ont requis acte pour se pourvoir contre les dits chirurgiens, ainsy qu'ils aviseront bon estre, et de ce que les dits chirurgiens leur ont soutenu en nostre presence qu'ils estoient eux mesmes professeurs, et qu'ils n'en avaient pas besoin d'autres, ni d'aucune leçon de la Faculté, et ont les dits sieurs Doyen et adjoints signé en nostre minute avec les sieurs Adam et Winslow professeurs en chirurgie.

Sur quoy Nous Conseiller du Roy, Commissaire susdit, avons donné acte aux dits sieurs Doyen, adjoints et Docteurs Regents en la Faculté de Medecine de paris, de la plainte cy dessus, par eux à nous rendue, et du refus qui leur est fait par les sieurs Lingerant, Blatier, et dargeat qui se sont dit ainsy nommer, et prevosts en charge de la Communauté des mes Barbiers chirurgiens à paris, ensemble d'autres mes chirurgiens de la dite communauté qui se sont joints dans l'instant auxdits prevosts ajoutant les dits prevosts et chirurgiens avoir abrogé par leurs statuts les arrests et Reglemens rendus en faveur de la Faculté de medecine, et les ayant sommes de signer leur refus, ils ont esté de ce faire refusans, pourquoy nous nous sommes retirez apres que la dite affiche a esté de nous paraphée et à l'instant rendue au dit sieur Doyen, et de ce que dessus avons dressé le present procés verbal, pour servir et valoir ce que de raison, et ont signé avec nous ainsy que les sieurs Adam et Winslow en la minute des presentes. Signé Regnard

Die 18ª Januarii 1729 invisit
Decanus quamplurimis stipatus Collegis,
Illustrissimum Regior. Sigillor. Custodem
de Re cujus causâ magistros Leaulté et
Le Roy de St Aignen diximus vexatias
petiisse. Causam egit Faultrais —
coram hoc perillustri viro qui omnibus
Faultrais postulationibus annuens,
dixit, chirurgis nunquam librorum
examen se esse commissurum, licet
eos in censores erigi librorum anatomiæ
et chirurgiæ optaret Georgius Mareschal
primarius Regis chirurgus. idque spopon-
dit Decano et Faultrais, declarans
insuper a ratione alienum omninò
videri chirurgos qui Faultrais disci-
puli sunt et dicuntur, libris examinan-
dis præponi. At unum objecit: chi-
rurgos scilicet conqueri quod librum cui
Titulus: <u>Le Guidon du chef d'oeuvre
de St Cosme</u>, approbasset Decanus, eos
namq; contendere talem librum nunquam
a chirurgis approbatum fore si eorum
examini commissus fuisset; quibus
verbis respondit Decanus: Hunc librum
longè digniorem esse qui approbetur, quàm
qui inscribitur: <u>Traité des maladies
des os.</u> nuperrime a quodam Barbi-
tonsore chirurgo, magni apud suos
nominis, in lucem editus, et a Barbi-
tonsoribus chirurgis tanquam optimus
omnium hac de re tractantium libro-
rum, existimatus; licet innumeris, iisq.
gravibus, cum anatomiæ tum chirur-
giæ erroribus, scateat, ut exemplis
indè excerptis probatum est in opusculo
quem edidit Doctor medicus parisiensis
sub hoc Titulo: <u>Lettre à l'auteur de</u>

L'Article second du Journal des Sçavans du mois de mars 1724 escrite au sujet du Traité des maladies des os. quod opusculum præ manibus tenebat Decanus, ut si in illud oculos conjicere voluisset Illustrissimus Regior. Sigillor. Custos, illico licuisset.
Tum retulit Decano vir Illustrissimus hunc tamen de ossibus tractatum approbatione Doctorum Medicor. Parisiensium eorundemq. in rebus anatomicis et chirurgicis peritissimorum esse munitum.
Ita sanè, vir Illustrissime, ait Decanus, sed hanc approbationem quæ nominibus Magistrorum Littre et Winslow, celeberrimorum Doctorum parisiensium e saluberrimâ facultate parisiensi, insignitur, arte extorsit autor libri. Hoc Responso obstupuit Vir Illustrissimus, petiitq. a Decano quanam ratione id contigisset. Tum narravit Decanus quæ habentur in Epistolâ à Magistro Winslow Doctore medico parisiensi clarissimo, ad Illustrissimum Abbatem Bignonium, comitem consistorianum scriptâ, et in Calce Diarii Eruditorum mensis Januarii anni 1729. editâ; quâ in Epistolâ Magister Winslow astutiam prodit autoris Barbitonso-chirurgi in extorquendâ illâ, quâ de agitur, Approbatione. Tum reposuit Illustrissimus Regior. Sigillorum Custos de isto Barbitonsore chirurgo loquens: Ergo vir astutus virum decepit probum, sed caveat inposterum qui sic deceptus est, ne talibus astutiis, aliisve decipiatur. Gratias egit facultas, ore

Decani, Illustrissimo viro, et recessit.

Die Dominicâ 21ª Januarii, 1725. Decanus cum Magistris Francisco Afforti, et Nicolao le Tellier, consuluit sex patronos peritissimos circa litem quae Facultatem inter et Barbitonsores chirurgos versatur, et unde, quibusdam in capitibus, uti iam notatum est, cecidit Facultas mense Martio, anni 1724. Num scilicet redintegrari possit causa Facultatis adversus chirurgos, propterea quod eius jura haud accuratè sunt propugnata apud Senatum parisiensem, plurimaque huius rei momenta Facultati maxime conducentia, praetermissa sint, ita ut cum haec judicibus ignota fuerint, mirum non sit eos Facultati minus favisse. Hi patroni a Decano invitati convenerunt in aedes clarissimi viri De la Vigne consiliarii antiquissimi, nempe magistri Duhamel, Capon, Bergeolon De Hericourt, et Burette, qui omnes asseveraverunt causam Facultatis minus bene propugnatam esse anno 1724. adeoque iterum agendam esse, atque in eum finem, supplicationem civilem Senatui esse offerendam. quod cum statutum fuit, hanc supplicationem deinde concinnavit magister De Hericourt, eandemq. paucis interpositis diebus, subsignandam misit clarissimo viro Guiot De chesne collegae suo, ut mox referetur. Posteaq. eadem supplicatio, more in his negotiis solito, significata fuit, juxta saluberrimi ordinis vota.

Die Lunae 22ª Januarii, 1725. Congregati sunt per juramentum Doctores medici in scholis superioribus horâ postmeridiem

Secundâ, convocati priùs ab apparitoribus, schedulâ ad eorum singulos, Decani nomine, delatâ, et parisiis datâ, die 20ª praefati mensis.
1° Eorum quae apud Illustrissimum Sigillorum Custodem, ad chirurgos in officio continendos haud improsperè agi coepta sunt, relationem accepturi.
2° nonnulla quaedam capita de Thesibus chirurgicis in posterum propugnandis stabilienda decreturi.
3° de Dialogis Anatomico-chirurgicis publicè et gallico idiomate, per duos tresve dies, unoquoque trimestri deinceps habendis, qui certè ad Scholarum gloriam adaugendam non mediocriter conferrent, suam sententiam aperturi.
4° Magistrum Nicolaum Andry Decanum, à curâ quâdam Decanatûs prorsus extraneâ, ut ipsum immunem faciat Facultas postulaturum audituri, et quod magis hac de re, opportunum visum fuerit, nullâ si fieri potest, in aliud tempus, dilatione, definituri. Sic enim ferebat schedula.

Quoad primum Caput, statuerunt Doctores nomina duorum collegarum qui vestalias petierunt, et jam strenuè egerunt ut impedirent quominus chirurgi Librorum Anatomiae et chirurgiae Censores fierent, nam esse optabat et in eum finem nihil non moliebatur Georgius Marechal Barbitonsorum Chirurgorum primarius, statuerunt, inquam, nomina horum collegarum, nempe, Magistrorum Joannis Francisci Leaulté, et Nicolai LeRoy de St Aignen, in Commentariis Facultatis esse inscribenda, omnibusque laudibus decoranda, qui tam bene de—

de Saluberrimâ Facultate meriti sunt.
Deinde narravit Decanus quâ die 18ª ejusdem mensis Januarii, Illustrissimo Regiorum Sigillorum Custodi multis — stipatus Collegis dixit ad avertendam injuriam quam Georgius Mareschal et Barbitonsores Chirurgi parisienses, Saluberrimæ Facultati eorum magistræ inurere conabantur. quod tam prospere cessit ut Illustrissimus Sigillorum Custos spoponderit chirurgos ad propositum suum non perventuros. Nec his — promissis frustrata est Facultas; chirurgi enim cum Duce et principe suo Georgio Mareschal, postulatione suâ temerariâ ceciderunt.

Quoad secundum Caput, nempe ad Theses chirurgicas in posterum propugnandas, censuit Facultas ut hæ Theses sint quodlibetariæ, et sine — impensis, ita ut solum Doctoribus disputaturis retributio concedatur.

Quoad tertium, nempe de Dialogis Anatomico-chirurgicis. Nihil hac de re statutum a Facultate est. Dixeruntq: singuli necesse esse ut Decanus aliquid super hoc negotio antea definiat, articulosq: condat quos deinde Facultati examinandos tradat. Hocq: sapienter quidem cautum est, sic a Decano conclusum. Nihil vero postea hac de re in Facultate prolatum est.

Quoad quartum Caput, postulavit Decanus Nicolaus Andri ut a quæstoris officio immunis omninò esset, ita ut Facultatis pecunia seu recipienda, seu jam recepta et nondum expensa, intra manus alterius Doctoris committeretur

qui ejus pecuniæ seu recipiendæ seu jam receptæ administrationem haberet. Id vero postulavit Decanus, et postulare se dixit, propter innumera, in publici boni gratiam, ipsum undique circum venientia Facultatis negotia adversus Barbitonsores chirurgos, quæ huic officio quæsturæ illum vacare non sinebant. Quam postulationem si minus obtineret, dixit se Rebus saluberrimi ordinis operam navare deinceps non posse, Decanatûsq. provinciam illicò abjecturum.

Annuit Facultas postulationi Decani Nicolai Andry, sed tantum pro Decanatu isto, ita ut res non trahatur in exemplum, quoniam rem istam, nempe quæsturam, decanatui non extraneam esse, pronuntiavit saluberrimus ordo.

Magistrum autem Ludovicum De Santeüil elegit Facultas in quæstorem suum. Tum Decanus petiit ut hujus quæsturæ rationes tantum Facultati redderet ex officio magister de Santeul, nec de his ejusdem magistri Ludovici De Santeul rationibus spondere Decanus ullo modo teneretur, harumque nullo modo etiam satageret Decanus si velllet, nisi in iis quæ ad tres menses gestionis suæ pertinent quo temporis spatio rem facultatis pecuniariam gessit, quod postulatum concessit Facultas ex majori suffragiorum numero eidem magistro Nicolao Andry Decano, licet eadem facultas non censuerit quæsturam esse Decanatui extraneam; nam hoc postulatum dixit se concedere prædicto magistro Nicolao Andry Decano, tanquam privilegium singulare

ut idem Decanus Rebus Facultatis adversus chirurgos operam dare, in publici boni gratiam, persequi possit ut cœpit. Et sic ex maiori suffragiorum numero Conclusit Nicolaus Andry Decanus.

Die Sabbati 27ª Januarii 1729. Doctores medici, convocati prius schedulâ ab apparitoribus ad eorum singulos, decani nomine delatâ, et parisiis datâ die 26ª ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores horâ decimâ post sacrum, clarissimos viros qui rationes posterioris anni decanatus magistri philippi Caron examine probent electuri, et de cereis propediem distribuendis, aliisq. de rebus ad facultatem pertinentibus, deliberaturi, sic enim ferebat schedula.

Quoad cereos statuit Facultas non esse distribuendos; idq. statuit ad vitandos sumptus, propter rem angustam domi.

Quoad Examinatores censuit sorte esse ducendos, deindeque sorte sunt ducti magistri Guido Erasmus Enmerez, Alexius Littre, et Joannes Franciscus Coutier de maiori ordine. Sorte autem ducti sunt ex minori, Magistri Joannes, franc. Leaulté, Thomas Renatus Gasnier, petrus Afforti.

Caeterum Jus largita est Facultas magistro Ludovico De Santeul ob Quaesturae munus ipsi ab eâdem Facultate concessum, rationes magistri philippi Caron proximè reddendas privatim audiendi apud eundem magistrum Caron cum caeteris examinatoribus, sicq. Conclusit Nic. Andry Decanus.

Die 28ª Januarii 1729. clarissimum virum D'Ombreval politiae

Propraetorem adiit Decanus, multis stipatus Doctoribus, et ab eo idem postulavit quod ab Illustrissimo Regiorum sigillorum Custode circà libros examinandos obtinuerat die Jovis 18ª ejusdem mensis, nempe ut ad examen librorum typis mandandorum neminem nisi Doctorem medicum parisiensem committeret, cum hi libri ad Anatomiam, chirurgiam, pharmaciam, Botanicemve spectarent; nam politiae propraetor examinatores libellorum decem folia non excedentium ius habet nominandi.

Respondit Propraetor se summo honori ducere, sequi exemplum Illustrissimi Regiorum sigillorum Custodis, promisitque se nunquam chirurgos electurum in examinatores libellorum seu de chirurgiâ, seu de Anatomiâ tractantium, sed solis medicis ut et libellorum de pharmaciâ, Botanice aliisve rebus ad medicinam spectantibus tractantium. ultrà etiam progressus est vir clarissimus, dixit enim nec ulla chirurgorum programmata passurum se typis mandari, nisi Decani saluberrimae facultatis chirographo sint munita et insignita. idque promisit propterea quod Decanus conquestus est chirurgos programmata typis mandare et ad urbis compita affigere, in quibus programmatis nuntiabant se non solum demonstrationes aggressuros, sed et lectiones; in cujus rei exemplum retulit programma Joannis Bayet Barbitonsoris Chirurgi, ad urbis compita affixum ubi haec verba leguntur.

„ Il sera en faveur des Estudians en

„Chirurgie les Discours et Demonstrations
„de toutes les parties du corps humain.
Hujus autem programmatis exemplar
Commissarii Regnard Syngrapha notari
curavit Decanus, ut major fides habe-
atur. servatur autem in facultatis salu-
berrimae tabulario.

Die sabbati tertiâ Februarii, 1725.
Doctores medici, convocati priùs a Decano
schedulâ ab Apparitoribus ad eorum
singulos delatâ, convenerunt in
scholas superiores, horâ tertiâ, clarissi-
morum virorum qui rationibus poste-
rioris anni Decanatûs magistri
philippi Caron examinandis praeposi-
ti fuerunt, relationem audituri, sic
enim ferebat schedula parisiis data,
die 1â praedati mensis ejusdem anni.

Auditâ Examinatorum Relatione
compererunt Congregati Doctores, com-
mentariorum et rationum posterioris
anni Decanatûs mgri philippi Caron
nonnulla capita corrigenda esse et
emendanda, tanquàm veritati
haud satis congrua; Dixeruntque
interea summam mille librarum
quam postulat magister Caron
ob imminutum Monetarum pretium
nullo modo ipsi tribuendam esse, propter-
ea quod facultas pro certo non habet
damnum hoc ipsi magistro caron
accidisse. Licere tamen eidem ea
quae contendit esse vera et quibus
adversatur facultas defendere
et probare, quod maxime exoptare se
dixit saluberrimus ordo; et sic conclu-
sit nicolaus Andry Decanus.

Die nonâ Februarii, 1725. Docto-
res medici, convocati priùs a Decano
Schedulâ ad eorum singulos ab Appari-

toribus delatâ, eâq: datâ Junii die 8â præfati mensis ejusdem anni, convenerunt horâ post meridiem tertiâ in scholas superiores, magistrum philipp: Caron de rationibus posterioris anni Decanatûs sui a facultate improbatis dicturum audituri juxtà ipsius postulationem publicè Decano factam die jovis octavâ februarii in scholis inferioribus dum Thesis propugnabatur. sic enim ferebat schedula:

Postulavit in his comitiis magister Caron, ut expeditio decreti nuperrime lati, die scilicet tertiâ februarii, hujus anni 1725. sibi a facultate concederetur.

At Re in deliberationem missâ statuit facultas ex majori suffragiorum numero, hanc expeditionem minime esse concedendam magistro philippo Caron licet hanc vehementer cupiat et postulet.

Quum autem magister alexius Litre qui commentariorum et rationum magistri philippi Caron examinator erat electus, fato functus sit, censuerunt omnes astantes eligendum esse in ejus Locum, magistrum Reneaume.

Cæterum statuit facultas, delenda esse in commentariis capita quæ jam improbavit. Item exhibenda esse a magistro Caron testimonia eorum quibus pecuniam nomine facultatis solvit; Item ut examinatores qui jam electi fuerunt, sese iterum apud eundem magistrum philippum Caron conferant, ubi qui coram ipsis

ille syngraphum suum apponat omnibus emendationibus quae iuxta Facultatis sententiam fient in commentariis et traditionibus. Item inscribatur hoc Decretum Facultatis, et vi ejusdem Decreti corrigatur historia posterioris anni Decanatus magistri philippi Caron, in iis omnibus quae Facultas censuit esse veritati adversa.

Eâdem die nonâ februarii, 1725, adiit Decanus cum magistris Francisco Afforti, et Nicolao le Tellier clarissimum patronum Guiot de chesne quem consuluerunt de lite quâ de supra, utrum scilicet supplicatione civili (vulgò Requeste civile) ad hancce Facultatis causam redintegrandam procedendum esset; quod maxime opportunum esse censuit peritissimus ille in senatu patronus.

Die decimâ tertiâ eundem patronum Guiot de chesne Decanus et magister Nicolaus le Tellier inviserunt at supplicationem civilem a consultissimo viro magistro de Hericourt concinnatam subsignaret quod praestitit alacriter magister Guiot de chesne, hanc supplicationem iterum maxime comprobans, et illius autorem summis laudibus extollens.

Die Veneris 16â februarii 1725. Decanus cui Facultas, quarum suarum in Lite ipsam inter et Barbitonsores chirurgos versante, curam commisit simul et magister franciscus Afforti Antiquus ordinis Decanus, Joan. Claud. Adrianus Helvetius et Nicolaus Le Tellier ad aedes clarissimi patroni —

Magistri Magneux sese contulerunt horâ undecimâ matutinâ, ut commentarium audirent a clarissimo magistro de Hericourt in supremo senatu patrono, adversus chirurgos et in gratiam facultatis conscriptum, summaque curâ elaboratum. Legit igitur magister de Hericourt praesente collegâ suo magistro Magneux, et praesentibus medicis suprà memoratis, commentarium suum gallicè conscriptum, in quo ostendit facultatis jura minùs benè propugnata fuisse, multaq: omissa esse maximi ponderis.

Hunc commentarium maximè probavit consultissimus vir magister Magneux, eoq: magis quod circà sacramentum à chirurgis postridie divi Lucae in scholis medicorum praestandum, veterem formulam magister de Hericourt detexerit, quam negare nunc minimè possint chirurgi, quamq: nunquam extitisse audacter affirmabant.

At cum rumor esset obtentam fuisse a Barbitonsoribus chirurgis Declarationem Regiam qua demonstratores chirurgiae et Anatomiae apud ipsos crearentur, quibus jus tribueretur docendi et lectiones more professorum habendi; quod irritam redderet supplicationem civilem jam oblatam, quandoquidem senatui, si res ita essent, non liceret hujus supplicationis rationem ullam habere, de hoc rumore monuit Decanus magistrum de Hericourt, qui quaedam ideò in commentario suo mutavit, ut hic commentarius in quocunque casu seu nimirum praedicta Declaratio obtinere-

obtinerentur a Chirurgis, seu non
obtinerentur, locum habere posset.

Die 17ª ejusdem mensis febr.
1725. relatum est Decano clarissi-
mum Abbatem Brissart mittendis
ad Regios Censores libris in lucem
edendis præpositum ab illustrissimo
Regiorum sigillorum Custode, dixisse
se libros quosdam Regiis ex facul-
tate medicâ censoribus examinandos
mittere non audere donec Geor-
gius Mareschal annuerit; quo
accepto nuntio nihil non molitus
est Decanus ut id mali averteret.
Rem itaque statim scripsit magistro
Joanni Claudio Adriano Helvetius,
qui cum illustrissimo Archiatrorum
Comite magistro Dodart, illustrissimum
sigillorum Custodem invisit, eique
reddidit quod pridie scripserat Decanus.
Tum pollicitus est iterum vir illustrissi-
mus se nunquam Georgio Mareschal
concessurum ut chirurgi censorum
Regiorum dignitatem obtineant.

Die Jovis, 1ª Martii 1725. Adiit
Decanus cum Doctoribus quamplurimis
Procuratorem Catholicum hora 8ª
matutinâ, de Edicto a Barbitonsorib.
chirurgis obtento, quo demonstratores
Regii Chirurgiæ et Anatomiæ apud
ipsos crearentur, eumque rogavit ne
sineret quidquam hac in re fieri
quod Facultatis in chirurgos juribus
noceret; Responsum tulit vir illus-
trissimus honestissimum. Deinde horâ
nonâ ejusdem diei matutinâ cum
Doctoribus aliquot adiit Decanus
amplissimum Rectorem eâdem de
Re, ab eoque petiit ut quam citissime

fieri posset procuratorem catholicum inviseret, eiq: saluberrimam facultatem commendaret, quod promisit amplissimus Rector. Horâ undecimâ ejusdem diei manè, adiit Decanus cum aliquot collegis illustrissimum senatûs principem, eumq: rogavit caveret ne quid facultati medicæ adversum inscriberetur a senatu cum hoc Edictum in acta referretur, quod liberti animo promisit vir illustrissimus. ut verò magis jura nostra ipsi innotescerent ei obtulit Decanus exemplar statutorum medicæ facultatis clausâ Africanâ ritè compactum. atque cum audisset Decanus, scholæ nomine donari in Edicto a chirurgis obtento, eorum amphitheatrum, eâ de re monuit senatûs principem, precatusq: est curaret ne tali nomine in hoc Edicto insigniretur chirurgorum amphitheatrum.

Die Lunæ 12â martii, 1725. Versalias petiit Decanus cum Domino Rectore Dagoumer, magistro pourchot syndico, et magistro Viele scribâ universitatis, illustrissimum ærario Regio præfectum invisurus. Huic amplissimus Rector exposuit scholæ nomen in Edicto Regio, chirurgorum amphitheatro tributum, minime convenire, postulavitq: ut hic titulus ex Edicto Regio tollere-

tolleretur antequam Edictum in Senatûs acta referretur, et typis mandaretur. promisit vir illustrissimus quod adeo requirebatur, et re verâ hunc titulum sustulit ex ea Edicti parte potiore quæ dispositiva solet appellari, ubi pluries reperiebatur. At fortuitò reliquit in primis Edicti lineis quæ ad dispositivum Edicti non pertinent.

Cæterùm Amplissimus Rector libellum supplicem manu exaratum cujus plura exemplaria confici curarat exhibuit ministris, quo in libello exponebat jus habere Facultatem medicam parisiensem lectiones in amphitheatro chirurgorum celebrandi cum Anatomiæ aut operationum chirurgicarum demonstrationes fiunt a chirurgis.

Die ultimâ Martii 1725, Doctores Medici, convocati prius a Decano schedulâ ab Apparitoribus ad eorum singulos, delatâ, eâq. parisiis datâ, die 29ª ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores horâ decimâ matutinâ, de Facultatis dignitate, acerrimè in publici boni gratiam vindicandâ deliberaturi, sic enim ferebat schedula.

Convocationis causa fuit Diploma Regium a chirurgis nuper obtentum in quo eorum amphitheatrum, scholæ titulo insignitur atque adeo munus tribuitur chirurgis principia chirurgiæ docendi, quod utrumque scholarum parisiensium dignitati non solum, sed et utilitati publicæ adversum videtur.

Hac Re diligenter perpensâ censuit Facultas operam dari oportere a Decano ut illud Diploma chirurgis concessum Rex velit interpretari, declarando mentem sibi non fuisse aliquid

in illo Edicto statuere quod Facultatis iuribus nocere ullo modo valeat, et eius dignitati labem afferre. Ita censuerunt Doctores omnes, et sic vindicandam esse adversus chirurgos, in publici boni gratiam, saluberrimi ordinis dignitatem, cui Rei omnem operam se daturum promisit Decanus. Deinde ex maiori suffragiorum numero statuerunt Doctores astantes, Baccalaureos ad Dissectiones propriâ manu in scholarum amphitheatro celebrandas, instituendos esse; quod tamen in aliis Comitiis iterum discutiendum esse dixerunt.

Antequam autem hac de re deliberaretur, narravit Decanus quod antea in pluribus sabbati Comitiis narraverat circà Commentarium a Consultissimo viro Magistro de Hericourt in Facultatis gratiam concinnatum, nempe Commentarium illud lectum esse apud Consultissimum virum Magistrum Magueux celeberrimum in senatu parisiensi patronum, illudq: multa capita continere laudibus extollenda, sed hoc in primis quod ad Iuramentum a chirurgis in medicorum scholis, postridie Divi Lucae quotannis praestandum attinet, de quo supra mentio jam facta est.

Tum Facultas Decanum hortata est ut eâdem curâ et diligentiâ quâ coeperat, pergeret in rebus Facultatis procurandis. Tantasq: isti Benevolentiae significationes dederunt astantes Doctores, ut non modo negotia propria, sed vale-

valetudinem suam, quin et vitam rebus facultatis postponere statuerit Decanus.

Die mercurii 4ª Aprilis, 1725, Doctores medici, convocati prius a Decano schedulâ ad eorum singulos ab Apparitoribus, ejus nomine delatâ, eâq; parisiis datâ, die 2ª ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores horâ post meridiem tertiâ, de Facultatis Dignitate in publici boni gratiam acerrimè vindicandâ, secundò deliberaturi. Sic enim ferebat schedula.

In his comitiis idem censuit Facultas circa Diploma Regium quod censuerat in comitiis proximè praeteritis, ut facultatis Dignitas vindicaretur; Idem etiam circa Baccalaureos ad Dissectiones anatomicas instituendos opinata est, quod jam opinata erat. Sed hoc in tertiis comitiis esse iterum discutiendum censuerunt Doctores astantes.

Die Mercurii 18ª Aprilis 1725. Doctores medici, convocati prius a Decano schedulâ ad eorum singulos, ab Apparitoribus delatâ, eâq; parisiis datâ, die 16ª ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores horâ post meridiem tertiâ, de iisdem negotiis quae uno jam et altero conventu nuperrimè tractata sunt, tertiò tunc, eademq; super his ultimo, deliberaturi. Postea verò clarissimos viros qui rationibus posterioris anni Decanatûs magistri philippi Caron examine probandis, iterum praepositi fuere, etiam iterum, siquid dicendum

habent, audituri, deindeque diem quo hæ rationes tandem reddantur designaturi. sic enim ferebat schedula.

In his Comitiis iterum de Diplomate Regio a chirurgis obtento, actum est, et idem super hoc negotio censuit facultas ac jam censuerat in duobus proximè præteritis Comitiis. Confirmavitq. quæ opinata erat: nempe curam et operam dari debere a Decano ut interpretatio illius Diplomatis obtineatur, quâ interpretatione Rex christianissimus, pro suâ æquitate declarare velit, sibi mentem non esse hoc Diplomate ullis Facultatis juribus nocere, ejusq. dignitati Labem afferre unquam.

Statuit præterea circa Baccalaureos futuros et confirmavit quod primò jam et secundò significaverat, nempe, eos ad dissectiones anatomicas suâ manu conficiendas instituendos esse, eosdemque esse examinandos non solum circa anatomicas dissectiones, sed etiam circa operationes chirurgicas, ita ut eorum manibus talis dissectio et operatio fiat qualis facultati libuerit, quæq. sorte dabetur.

Hoc institutum quominus observatum statim fuerit quædam obstitere. At spes est Facultatem cui ea omnia quæ ad artis medicæ illustrationem et publicæ utilitatis procurationem — conferre valent, tantoperè cordi sunt, nihil prætermissuram ut istud decretum,

sublatis impedimentis, vim omnem suam atque autoritatem quàm primum obtineat.

Statuit eadem facultas professorem esse eligendum, non quidem perpetuum, qui anatomicas sectiones, et chirurgicas operationes suscipiat in amphitheatro scholarum; eumq. esse remunerandum iuxtà laborem, ita ut pro singulis cursibus honorario donetur centum librarum, et ita cum facultate conclusit Nicolaus Andry decanus.

Quo ad negotium magistri Caron, de hoc, præ temporis inopiâ, deliberatum minime est in his comitiis.

Die lunæ 23ª aprilis 1725. Doctores medici, convocati priùs a decano, schedulâ, eius nomine, ab apparitoribus ad eorum singulos delatâ, eâque parisiis datâ, die 20ª ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores, horâ post meridiem tertiâ, clarissimos viros, qui reddendas jam dies, à magistro philippo Caron, posterioris anni decanatus sui rationes, semel et iterum, facultatis nomine, privatim discusserunt, palàm sed non frustrà, ut jàm quidem factum est, audituri. sic enim ferebat schedula.

Auditi itaque sunt clarissimi viri, hisq. auditis censuit facultas ut magister Caron pecuniæ quæ sibi erat in manibus cum monetarum pretium imminutum est, rationem reddat. Dixitque æquum esse ut si magister Caron jacturam passus sit ab hac monetarum imminu-

tione, resarciatur ipsi damnum, secus
verò populationem ejus minimè esse
audiendam.

Die 24ª Aprilis 1729. Decanus se
contulit apud clarissimum magistrum
philippum Hecquet antiquum facultatis
Decanum invitatus, ibique congregatos
reperit magistros Vergne, col de villars,
Reneaume, Delahire &c. Codicis phar-
maceutici cooperatores. Decano advento
magister Hecquet accersi jussit Guillelmū
Cavelier Bibliopolam parisiensem, et
cum hoc Bibliopolâ transactum est
quod sequitur. Transactum autem est
cum ipso præ cæteris Bibliopolis, prop-
terea quod Bibliopola quillau, aliiq:
Bibliopolæ, hunc codicem typis mandare
noluerunt iisdem conditionibus ac Guillel-
mus Cavelier. En igitur quod transactum
est.

Nous sous signez, maitre Nicolas Andry
Docteur Regent et Doyen en charge de
la Faculté de Medecine de paris, au
nom de la dite Faculté, d'une part; et
Guillaume Cavelier fils libraire à paris,
d'autre part, sommes convenus de ce
que s'ensuit: Sçavoir, moy Doyen de
la dite Faculté, promets et m'engage
de fournir au dit sieur libraire, la
copie et le privilege du livre qui a
pour titre: Codex medicamentarius
Facultatis saluberrimæ parisiensis, et
ce aux conditions par le dit sieur
libraire, d'imprimer le dit livre, et sitost

l'impression achevée, d'en fournir à la dite faculté, la quantité de deux cens vingt Exemplaires en blanc et trente Exemplaires reliés en veau; et au cas que le dit sieur Libraire réimprime le dit livre une seconde fois en telle forme que ce soit, il en fournira cette fois là seulement, à la faculté, la quantité de cent exemplaires en blanc; comme aussy la dite faculté promet au dit sieur Libraire au cas qu'elle fasse quelques additions ou corrections au dit livre, de les luy fournir gratis, ce que le dit sieur libraire accepte et promet exécuter. fait double à paris ce 24 avril mil sept cens vingt cinq. signé G. Cavelier fils. et plus bas est escrit: j'ay receu la copie et le privilege marqué cy dessus, signé Cavelier fils.

Hæc transactio peracta est præsentibus et stipulantibus magistris philippo Hecquet, joanne Nicolao de la hire, aliisque codicis cooperatoribus, juxta facultatis beneplacitum, quemadmodum ab eâ significatum est die 24ª novemb. anni 1724. in fine comitiorum quæ illâ die habita sunt.

Postquam transactum est cum Bibliopolâ Cavelier filio, statim et eodem tempore privilegium et codicis manuscriptum a magistro Hecquet, aliis que codicis concinnatoribus præsentibus, tradita sunt Decano, ut illico coràm ipsis traderet ipse utrumq: Guilelmo Cavelier qui aderat, quod nullâ morâ præstitit Decanus.

Magister autem De la Hire provinciam susceperat corrigendi foliorum specimina cum e typis exirent, (gallice épreuves) quæ omnia probavit facultas negotia cum ipsi postea retulit Decanus, ac inprimis cum de caracteribus chymicis fuit sermo in comitiis quæ habita sunt diebus 16ª. 18ª et 23ª mensis junii — anni 1725. quibus in comitiis nullum deliberationi locum reperit facultas nisi quod caracteribus vulgaribus chymica vocabula essent edita. Hos autem caracteres quos statim in comitiis die 16ª junii habitis improbaverat, postea probavit in comitiis die 18ª et die 23ª ejusdem mensis junii habitis, ut suo loco observabitur.

Postridie hujus transactionis factæ cum Bibliopolâ Cavelier circa codicis editionem, Decanus observavit rem non exiqui momenti omissam esse in hac transactione, scilicet nulla codicis folia edenda esse, quin prius eorum tentamina seu specimina gallicé Epreuves, his verbis a Decano sint munita. (Typis mandetur)

Hanc cautionem probavit Bibliopola Cavelier, qui, coram codicis cooperatoribus, huic se conditioni obstrinxit, et syngrapho suo eam subsignavit his verbis, in eadem transactione superadditis:

Nous nous engageons en outre moy Cavelier à ne tirer à demeure aucune epreuve qu'elle n'ait esté signée et paraphée par le Doyen, moyennant

ces mots: Typis mandetur. et moy Doyen à signer et parapher l'Epreuve, comme est dit cy dessus. fait double entre nous ce vendredi 27. avril 1725. Andry Doyen. G. Cavelier fils.

Die 4a maii, ejusdem anni 1725. superior transactio coram Tabellione parisiensi nomine Le Doyen, iterata est ut firmior et validior sit. atque horum verborum loco quae in transactione privatim actâ reperiuntur. Nous engageons en outre, moy Cavelier à ne tirer à demeure aucune epreuve qu'elle n'ait esté paraphée et signée par le Doyen, moyennant ces mots: Typis mandetur. et moy Doyen à signer et parapher l'Epreuve comme est dit cy dessus. Loco inquam horum verborum, haec posita sunt: Reconnoissant le dit Sr Cavelier que le dit Sr Andry luy a remis une copie du dit livre avec le privilege pour l'impression d'iceluy, laquelle ne pourra néanmoins estre faite qu'apres que les Epreuves auront esté signées et approuvées par le dit sieur Doyen ou autres en sa dite qualité, par ces mots: Typis mandetur. En autem Transactio:

Par devant les Conseillers du Roy Notaires au chatelet de paris soussignez, furent présens maitre Nicolas Andry Docteur Régent et Doyen en charge de la faculté de Medecine de cette ville de paris, y demeurant rue du Battoir paroisse st Cosme, tant en son nom en sa dite qualité, que comme ayant

Charge et pouvoir, ainsy qu'il a dit, de la dite Faculté, d'une part, et sieur Guillaume Cavelier fils libraire à paris y demeurant rue st Jacques paroisse st Severin, d'autre part.

Lesquels sont convenus de ce qui suit. C'est à sçavoir que le dit sieur Andry, es dits noms, a, par ces presentes, cedé et abandonné et promis faire jouir au dit sieur Cavelier ce acceptant, le privilege d'un livre ayant pour titre : Codex medicamentarius Facultatis saluberrimæ parisiensis ; composé par divers Docteurs de medecine, commis pour cet effet par la dite Faculté, pour par le dit sieur Cavelier, imprimer ou faire imprimer le dit livre, le debiter et en jouir et disposer ainsy qu'il avisera, pour le prix de laquelle cession du dit livre, le dit sieur Cavelier a promis et s'est obligé de fournir à la dite Faculté de medecine, la quantité de deux cens vingt exemplaires en blanc du dit livre, et trente exemplaires reliez en veau, aussitost l'impression d'iceluy ; et au cas que le dit livre soit imprimé une seconde fois, le dit sieur Cavelier fournira en outre, pour cette seconde fois, et sans qu'il soit obligé à autre chose pour la suite, cent exemplaires en blanc à la dite Faculté, pour laquelle le dit sieur Andry es dits noms promet de faire fournir au dit sieur Cavelier, ou autre en ses droits, les additions ou corrections qui pourront estre faites au dit livre par la dite Faculté, à la charge par eux, de comprendre

et insérer en la dite réimpression les dites additions ou Corrections, pour lesquelles il ne sera payé aucune chose à la dite faculté.

Reconnaissant le dit sieur Cavelier que le dit sieur Andry luy a remis une copie du dit livre avec le privilège pour l'impression d'iceluy, laquelle ne pourra néanmoins estre faite qu'après que les épreuves auront esté signées et approuvées par le dit sieur Doyen ou autres en sa dite qualité, par ces mots: Typis mandetur, car ainsy et pour l'exécution des présentes les parties ont eleu leur domicile irrévocable en leurs demeures susdites, auxquels lieux non obstant promettans obligeant chacun à son egard, le dit sieur Andry es dits noms rénonçant

Fait et passé à paris en l'Etude de Doyen Laisné l'un des notaires soussignez, l'an mil sept cent vingt cinq, le quatrième iour de may apres midi, et ont signé la minute des présentes demeurée en la garde et possession du dit Doyen L. notaire.

Signé Vakt, Doyen.

Die prima Junii, 1725. Doctores Medici, convocati prius a Decano, Schedulâ eius nomine, ad eorum singulos, ab Apparitoribus delatâ, eâq: parisiis datâ die 30a maji ejusdem anni, convenerunt in scholas superiores horâ decimâ matutinâ, Lectionem Epistolae magistri philippi caron Decano recens scriptae audituri, et de hac nonnullis que de rebus ad litem, uni-

versitatem inter et Bibliopolas pendentem spectantibus, deliberaturi, sic enim ferebat schedula.

In his comitiis lecta statim est a Decano, magistri philippi caron Epistola quâ postulabat vir clarissimus ut sibi dies daretur quo rationes posterioris anni Decanatûs sui redderet, dicebatq. nihil se clarius circà has rationes facultati exponere posse quam quod jam exposuerat in aliis comitiis. Caeterum si has audire recuset facultas, se se juridicè et coram magistratibus redditurum, salvo tamen obsequio quod facultati debetur. sunt hae propria epistolae verba, nisi quod gallicè reperiuntur in epistolâ, et hîc latinè translata sunt.

Lectione factâ decrevit facultas tertium conventum haberi debere die lunae proxime sequuturâ, quâ die responsiones iterum audiat magistri caron objectionibus Collegarum qui examinandis ejus rationibus praepositi fuerunt, et de his ultimò suam sententiam ferat. sicq. conclusit nicolaus Andry Decanus

Decretum praeterea est ut vi istius Decreti veniret magister Caron die lunae proxime futurâ, nempe 4â junii 1725. in scholas superiores, horâ decimâ matutinâ, huicce Decreto morem gesturus. Illicoque jussus est major facultatis apparitor ut horâ post meridiem ejusdem diei secundâ, sequens scriptum significaret clarissimo viro magistro Caron.

L'An mil sept cens vingt cinq le premier de juin deux heures apres midi, je grand Bedeau de la faculté de medecine

de Paris soussigné demeurant rue de la Bucherie, ay par le commandement d'icelle faculté, fait sçavoir à mr Caron Docteur Régent et ancien de la faculté de Medecine, de se trouver lundi prochain quatre Juin 1725. à dix heures du matin pour satisfaire au Decret de la faculté de ce jourd'huy 1er Juin, dont celuy ay donné copie en son domicile parlant à sa personne.

Quo ad secundum convocationis caput, nempe ad litem Universitatem inter et Bibliopolas pendentem, qui multis in rebus Universitatis iura pessundare tentant, id negotii facultas quantum ad se pertinet commisit Decano dijudicandum, ut ea nempe in Tribunali Universitatis proferat quae magis opportuna censuerit, et proferat facultatis nomine, dixitq. facultas id negotii circa Bibliopolas judicandum Decano committere quemadmodum eidem commisit die vigesimâ quartâ novembris praeteriti negotium transigendi cum Bibliopolâ qui codicem pharmaceuticum typis mandare susciperet, ita ut quaecunque Decanus circa litem Universitatem adeoq. facultatem inter et Bibliopolas pendentem judicaret, haec iam in antecessum rata habere se declaret facultas.

In iisdem Comitiis magister Urbanus Leaulté retulit Illustrissimum urbis praepositorem postulare a facultate ut concedantur huius facultatis apparitores cum insignibus ordinis saluberrimi ad comitandum sex Doctores collegas nostros in pompa Festi Corporis christi, die Jovis 7â Junii 1725. in Parocciâ Sti Pauli.

Censuit Facultas hanc postulationem concedendam esse, modo Illustrissimus Praepraetor Epistolam scribat Decano, quâ id se a Facultate expetere signi-ficet.

Haec Epistola paucos post dies scripta est, ut infra suo loco referetur.

Die lunae quartâ Junii, 1725 — Doctores medici, convocati prius a Decano Schedulâ eius nomine, ad eorum singulos, ab Apparitoribus delatâ, câq: Pa-risiis datâ, die 2â Junii ejusdem anni, Convenerunt in Scholas Superiores horâ decimâ matutinâ, Responsiones magistri Philippi Caron, objectionibus clarissi-morum virorum qui praepositi fuere examinandis rationibus et commen-tariis posterioris anni Decanatûs praedicti magistri Caron, tertiò audi-turi, et de his responsis ultimò tandem judicium laturi. sic enim ferebat Schedula.

His Comitiis praeesse non potuit Decanus, propterea quod Versalias petere coactus est cum amplissimo Rectore, Illustrissimum aerario Regio praefectum invisendi causâ, eo consilio ut Diplo-matis a chirurgis obtenti, cujus supra mentio pluries facta est, In-terpretatio tamdiu postulata obtineretur. Rogavit igitur Decanus magistrum Matthaeum Thuillier Antiquiorem Scho-larum magistrum ut Decani vices ageret, id concessit clarissimus vir. praefuitq: comitiis. At Versaliis Redux Decanus, ab illo accepit nihil in his-ce Comitiis definitum esse, sed Res eodem quo—

antea erant statu permansisse.

Eâdem die 4â Junii, 1729. misit Decano Illustrissimus urbis praetor Epistolam, a facultate ut supra dictum est, expectatam, quâ petit a Decano ut facultatis apparitores cum saluberrimi ordinis insignibus comitentur Doctores qui in solenni Corporis Christi pompâ die Jovis 9â Junii, 1729. in parochia Sti Pauli adfuturi sunt; quae Epistola sic habet.

Messieurs vos Confreres, Monsieur, ont esté invités à porter les cordons autour du St Sacrement le jour de la petite Feste Dieu prochaine. On m'a paru desirer, pour une plus grande décoration, que les massiers de vostre faculté s'y pussent trouver avec leurs masses. c'est une grace qui dépend de vous, et qu'on m'a fait espérer que vous voudriez bien ne pas refuser à ma demande. J'ôze donc vous la demander avec instance, au nom de messieurs les marguilliers de St Paul dont je suis le premier. Vous connoissez mes sentimens d'estime et de considération pour toute vostre faculté. Je seray charmé de pouvoir trouver occasion de luy marquer et à vous en particulier, que personne n'est plus véritablement que j'ay l'honneur d'estre.

Monsieur,

Vostre tres humble et tres obéissant serviteur Dargouges.
ce 4. Juin, 1729.

Huic Epistolæ respondit Decanus ituros facultatis Apparitores cum insignibus ad comitatum sacrosancti corporis Christi in paræcia Sti Pauli, eaq: addidit quæ officii et honestatis leges his in casibus requirunt.

Die Sabbati nonâ Junii, 1725. Doctores Medici, convocati prius a Decano, schedulâ ad eorum singulos, eius nomine, ab Apparitoribus delatâ, eâq: parisiis datâ, die Veneris octavâ ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores horâ decimâ, Magistrum Ludovicum Desanteul de re ad scholarum dignitatem pertinente dicturum audituri, sic enim ferebat schedula.

In his comitiis orationem habuit Magister Ludovicus de Santeul quâ dixit maximi esse momenti ad scholarum decus promovendum, ut Baccalaurei de chirurgiâ provinciæ tentandi, examine publico probentur in scholis inferioribus, non verò privatim quemadmodum huc usque factum est in scholis superioribus. Huic sententiæ annuerunt Doctores plurimi, sed major pars censuere examen Baccalaureorum privatim fieri debere, iuxta morem; at illud quidem publico Decani mandato esse promulgandum, ut omnibus pateat Baccalaureos medicos chirurgiam doceri, iisq: os claudatur qui hanc artem in scholis medicorum tradi, negare, malevolo animo, affectant. Et ita cum majori suffragiorum numero conclusit Nic. Andry Decanus.

Statimque juxta facultatis sententiam,
mandatum prodiit Decani, his verbis
constans:

De mandato Magistri Nicolai Andry
saluberrimæ facultatis parisiensis Decani
et mandato D. D. Doctorum ejusdem
facultatis. Notum sit omnibus ad
quos pertinet, diebus martis, mercurii
et veneris proxime futuris, ab horâ
sesquisecundâ usque ad sextam, Bacca-
laureos, examine probatorio, de chirur-
giâ, in scholis superioribus more solito,
tentatum iri, subscripsi et promulgavi
Die sabbati nonâ Junii, 1729. petrus
La Grive, major facultatis apparitor.

hoc mandatum omnibus compi-
tis urbis fuit affixum.

Diebus lunæ, martis, mercurii
et ven: diem x.^am^ Junii consequutis, conve-
nerunt Doctores medici, post meridiem,
in scholas superiores, Baccalaureos ab
horâ sesquisecundâ ad sextam, examine
probatorio, de chirurgiâ tentaturi, convo-
cati prius schedulâ ad eorum singulos ab
apparitoribus, Decani nomine delatâ.
câq: parisiis datâ die sextâ ejusdem
mensis.

In hoc examine interrogati sunt sin-
gulis prædictis diebus, Baccalaurei Du Bois
de Jussieu, Costar et mery, ab horâ sesqui-
secundâ ad sextam, ut fert schedula.
omnesq: de chirurgiâ Responsiones omni-
bus arriserunt examinatoribus, ut infrà
suo observabitur loco.

Die mercurii 13.^â^ Junii 1729, Illus-
trissimus propraetor civilis Epistolam
scripsit Decano quâ facultati gratias
agit de concessis postulationi suæ, Appa-
ritoribus, cum facultatis insignibus,
ad sacrosancti Corporis christi solemnitatem

in parœciâ Sti Pauli, majori pompâ celebrandam, hœcque est:

Je ne puis differer, Monsieur, à vous faire mes remercimens de la grace que vous avez bien voulu m'accorder pour ceux de messieurs de vostre faculté qui ont accompagné le St Sacrement. J'ay fait ce qui a dependu de moy pour qu'il ne leur manquast aucune des marques de distinction qui leur estoient dues, et rien ne m'a fait plus de plaisir que d'avoir pu leur procurer par l'egard que vous avez bien voulu avoir à ma priere, l'honneur et la decoration que vostre faculté leur a procuré. Je vous prie de vouloir bien l'en remercier en mon nom et l'asseurer de toute ma reconnoissance, dont je tacheray en toute occasion de luy donner des marques, comme à vous de la parfaitte consideration avec laquelle j'ay l'honneur d'estre, Monsieur

Vostre tres humble et tres obeissant serviteur Dargonges.
ce 13 juin 1725.

Die Veneris 15â Junii, 1725. Doctores medici, convocati prius schedulâ ad eorum singulos, Decani nomine, ab Apparitoribus delatâ, câque parisiis datâ die 13â ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores horâ decimâ matutinâ, magistri philippi Caron Exdecani interpellationem Decano factam audituri; sic enim ferebat schedula.

In his Comitiis lecta est interpellatio magistri Caron, et eâ perlectâ, statut

Facultas iterum convocandos esse Doctores ut rationes et Commentarios posterioris anni Decanatus ejusdem magistri philippi Caron jam pluries ab examinatoribus ad id negotii a Facultate præpositis discussos, et ab eadem Facultate, post examinatorum relationem pluries etiam quoad quædam capita improbatos audiant et de his judicium ferant. quæ convocatio sic decreta peracta est die 18ª ejusdem mensis ut infrà videbitur.

Die sabbati 16ª Junii, 1725 Doctores medici, convocati priùs a Decano, schedulâ ad eorum singulos ab Apparitoribus, Decani nomine delatâ, eâqi parisiis datâ, die 14ª ejusdem mensis, Convenerunt in scholas superiores horâ decimâ matutinâ de Baccalaureis quorum nuperrimè in chirurgicis scientiæ periculum factum est, suam sententiam scrutinio liberè significaturi. sic enim ferebat schedula.

Sententia omnium fuit admittendos esse quatuor Baccalaureos, nempe DuBois, de Jussieu, Coffar, et mery, tanquam viros in rebus chirurgicis peritos, sicque Conclusit Decanus nic. Andry.

Antequàm autem ad scrutinium veniretur circa Baccalaureorum responsiones, dixit Decanus pharmacopolas expetere ut ipsis communi-

cetur Codex Facultatis priusquam typis cudi absolvatur, propterea quod contendunt errores quosdam irrepere posse, nisi haec cautio adhibeatur. Hoc audito respondit Facultas codicem pharmaceuticum de quo agitur, minime esse pharmacopoeis communicandum, addiditque eos nimium sibi arrogare cum errores in hunc Codicem irrepere posse autumant nisi ipsis communicetur. Notavit praeterea hujus Codicis manuscriptum coram plurimis pharmacopoeis clarissimis lectum, quin etiam elaboratum et absolutum fuisse.

Tum occasione datâ incidit quaestio de Caracteribus chymicis, et censuit facultas, chymica codicis vocabula typis chymicis esse cudenda, eoq; magis quod quamplurimi Doctores id exigui sumptûs fore duxerunt, cujus rationem hanc protulerunt, folia nempe hujus Codicis jam praelo mandata in quibus Caracteres chymici desiderantur, pauca esse; adeoq; facile et sine magnis sumptibus, haec mendosa folia resarciri posse aliis quae in eorum locum sufficiantur, gallice Cartons.

Die Lunae 18 Junii, 1729, Doctores medici, Convocati prius a Decano, schedulâ ad eorum singulos ab apparitoribus delatâ, eâq; parisiis datâ, die

16ª ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores horâ post meridiem tertiâ, commentarios et rationes posterioris anni Decanatûs magistri Philippi Caron, jam pluries ab examinatoribus ad id negotii a Facultate prepositis discussos, et ab eâdem Facultate post examinatorum relationem pluries etiam quoad quædam capita, improbatos, audituri, et de his judicium ultimò laturi. Sic enim ferebat schedula.

Priusquam ad rem magistri Caron ventum sit, rogavit Facultatem Decanus ut in commentariis, magistri Caron examinandis ea sedulò lustrarentur quæ ad Codicem pharmaceuticum antequam typis mandari inciperetur, Facultas jam decreverat circà caracteres chymicos, et de his statuerat; hæc enim quamplurimos Doctores latere dixit Decanus et scitu tamen necessaria esse ut quod, hac de re, esset præstandum antequam hujus Codicis editio ulterius procederetur faciliùs innotesceret; quin imo cum Decanus ipse hos commentarios non haberet propterea quod hos non adhuc concesserit ipsi Exdecanus magister Caron, eosdem non licuisse consuli a Decano.

Caracteres chymicos postulaverat Facultas in ultimis comitiis die 16ª Junii habitis. at mutavit sententiam, et re diligenter discussâ, censuit

Caracteribus chymicis non esse utendum in Codice pharmaceutico, sed caracteribus vulgaribus, ut jam cœptum est esse continuandum. Verum hac de re nihil absolute definivit, sed id negotii statuit iterum esse in aliis Comitiis discutiendum, tumque absolutè definitum iri; ac ne Editionis inchoatæ continuatio in moram traheretur, sententia Facultatis fuit ut hœc comitia proximè habenda, haberentur die Sabbati 23ª ejusdem mensis, atque ne pauciores quàm par esset convenirent Doctores, convocandos esse eos ad hanc diem, per juramentum; et sic conclusit nic. Andry Decanus.

His præhabitis ad Negotium magistri caron ventum est. Censuit Facultas hunc commentariorum articulum: "Referebatur in dies Decura fuit intensa" veritatem excedere. improbavit etiam articulum ubi supponitur commissarios pro autorum negotio examinando electos fuisse antequàm commissarii eligerentur pro rebus ad litem facultatem inter et chirurgos pertinentem spectantibus. Respuit etiam Facultas articulum ubi legitur: non nulli de suâ sententiâ et opinione contendebant, item articulum ubi habetur, non intercessi sed silui, hunc q. improbavit tanquàm Decreto, circà collationem beneficiorum olim a facultate lato, adversum. Censuit etiam rationes posterioris anni ejusdem Decanatûs magistri Caron non

esse admittendas secundùm omnia capita.

Die 23ª Junii, 1729. (quemadmodū statutum fuit in ultimis comitiis) Doctores medici, convocati priùs a Decano, schedulâ ejus nomine, ad eorum singulos ab Apparitoribus delatâ, eâque parisiis datâ die 21ª ejusdem mensis, Convenerunt per Juramentum in Scholas superiores, horâ decimâ matutinâ, de Codicis pharmaceutici parisiensis editione jam inchoatâ deliberaturi, sic enim ferebat schedula.

His in Comitiis per Juramentum habitis juxtà Decretum a facultate latum die 18ª ejusdem mensis Junii, accuratè discussit Facultas utrùm Caracteribus vulgaribus continuaretur Codicis pharmaceutici editio quemadmodum inchoata est, an Caracteribus chymicis fieret, multâ autem et longâ deliberatione habitâ, definivit facultas caracteribus chymicis non esse utendū sed vulgaribus continuandum in Codicis sui pharmaceutici editione jam inchoatâ. sicq: Conclusit Nic. Andry Decanus.

Die Mercurii 29ª Junii, 1729. Doctores medici, convocati priùs a Decano schedulâ, illius nomine, ad eorum singulos, ab apparitoribus delatâ, eâq: parisiis datâ, die lunæ 25ª ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores horâ post meridiem tertiâ, 1° secundam magistri philippi Caron interpellationem Decano factam auditari, et de hac iudicium laturi, 2° de re non mediocris momenti

ad universa Facultatis jura tuenda deliberaturi, sic enim ferebat schedula.

Interpellatione suâ postulavit magister Caron ut rationes redderet coram Facultate more solito. Re in deliberationem missâ, decrevit facultas audiendum esse magistrum Caron, sed his conditionibus gallicè ut sequitur, enunciatis, et propriâ magistri Nicolai le Tellier manu, exaratis in exemplari. La Faculté ayant esté convoquée dans les Ecoles supérieures le mercredi 27. Juin 1725. sur les trois heures apres midi, a decreté que le sieur Caron Exdoyen seroit oui dans la reddition de la dépense et recepte du compte de la deuxieme année de son décanat, et en cas que par l'examen du dit compte, il se trouve des articles non prouvez par le dit sieur Caron, et desapprouvéz par la faculté, que le sieur de Santeul par sa qualité de Questeur de la dite faculté, sera et demeurera autorisé en vertu du present decrét à poursuivre le sieur Caron suivant la sommation qui luy en a esté faite judiciairement par le dit sieur de Santeul, et la faculté a decreté que le dit sieur Caron se trouvera en l'assemblée de la dite faculté, à l'effét que dessus, lundi prochain deuxieme Juillet, sur les trois heures apres-

midi et que le présent decrét luy seroit signifié, attendu qu'il n'a pas voulu rester en l'assemblée, et ainsy a conclu le sieur Andry, et a signé Nic. Andry Decanus.

L'an mil sept cens vingt cinq, le vingt sept Juin à la Requeste des Doyen et Docteurs Regens de la faculté de medecine de paris qui ont elu leur domicile en leurs Ecoles sizes rue de la Bucherie paroisse st Estienne du mont, j'ay Jacques guerin huissier à verge au chatelét de paris, y demeurant rue galande place maubert sous signé signifié et bailli copie du Decret en l'autre part transcript au sieur Caron Docteur Régent de la ditte faculté en son domicile à paris rue Geoffroy l'asnier, en parlant à une servante qui n'a voulu dire son nom, de ce interpellée, à ce que du contenu du dit Decret il n'en ignore, et ait à y satisfaire, et luy ay, parlant comme dessus, laissé copie aussy du present exploit, signé guerin.

Quantum ad alterum schedulæ caput, dixit Decanus opportunum maximè sibi videri, in negotio facultatem inter et chirurgos versante, aliquem ex aulicis medicis eligi qui apud magnates jura facultatis defendat et hujus rei causâ titulo quodam insigniatur, vi cujus agere possit pro rebus facultatis. plura in hanc rem protulit decanus, quibus adducta facultas consensit, et decrevit eligendum esse ad id muneris clarissimum virum Joan:

Claudium Adrianum Helvetius, eum q: titulo Delegati esse insigniendum. At rogandum esse antea Magistrum Helvetius ut huic Electioni assensum praebere velit, simulque hac de re consulendum Illustrissimum Archiatrorum Comitem, cui id muneris deferendum non censuit Facultas propter innumera quibus ille dignitatis suae ratione detinetur negotia. Quapropter rem illicò per litteras nuntiavit Decanus Illustrissimo archiatrorum Comiti et clarissimo viro Joanni Claudio Adriano Helvetius, quorum primus hanc electionem maximè probare se, per litteras Decano missas significavit; alter verò ipsiusmet Archiatrorum comitis hortatu, assensum a facultate exoptatum praebuit, maximas facultati gratias referens pro tanto honore sibi collato. Quem nuntium ubi accepit Facultas, — (accepit autem die 2ª Julii, a Decano in comitiis hac ipsâ die habitis) statim eundem Magistrum Helvetius appellavit in ordinis saluberrimi — Delegatum, eique amplissimam tribuit potestatem pro rebus facultatis in lite medicos inter et chirurgos versante, promovendis, petendi, respondendique Doctorum nomine, prout opus ipsi videbitur, et occasio se dederit, sive apud Regem christianissimum, sive apud Regis administros, principes, aliosve. Quaecumque verò in hocce adversus chirurgos negotio, pro sua sedulitate diligentiâ, fide, et delegati autoritate gesserit vir ille clarissimus ad jura facultatis propugnanda et defendenda

hæc grata et rata habitum iri a saluberrimo ordine ipsamet facultas statuit.

Die 2ª Julii, 1725. Doctores medici, convocati prius a Decano schedulâ, ejus nomine, ad eorum singulos, ab apparitoribus delatâ, eâque parisiis datâ, die 29ª Junii, ejusdem anni 1725. Convenerunt in scholas superiores horâ tertiâ, ut Decreti lati in ultimis comitiis, rationes posterioris anni decanatûs magistri philippi Caron, jam plures ab examinatoribus ad id negotii, a facultate præpositis, discussas et ab eâdem facultate, post examinatorum relationem plures etiam, quoad quædam capita improbatas audiluri. Tum de his quod æquum erit, ita definituri, ut omnis si fieri potest, cavillationi locus eripiatur, tandemq. majoris momenti negotiis deinceps facultas liberius possit vacare. Sic enim ferebat schedula.

Censuit facultas rationes magistri Caron non esse secundum omnia capita admittendas, nempe, delendum esse quod ad summam mille librarum pertinet ob monetarum imminutum pretium.

Censuit insuper, alia comitia eodem de negotio, iterum habenda esse, propterea quod instrumenta probatoria super quædam capita impensorum non exhibuit magister Caron, ut postulaverat facultas, præsertim quoad summam mille librarum supra recensitam quam sibi deberi contendit idem magister, ob imminutum monetarum pretium.

Die nonâ Julii, 1725. tradidit amplissimus Rector universitatis Decano

Saluberrimæ facultatis responsum Georgii Mareschal adversus postulationem facultatis circa diploma a chirurgis obtentum de quo suprà mentio facta est, quod Georgii Mareschal Responsum ipsi Rectori miserat Illustrissimus ærario Regio præfectus.

Hoc quidem Responsum quod paulo post referemus, stimulos addidit decano ut ardentius postularet ab Illustrissimo præfecto quod jam diu ab ipso postulabat, nempe ut Rex christianissimus mentem suam aperiret circa Diploma a se chirurgis concessum, quo diplomate demonstratores chirurgiæ creantur qui universam chirurgiam doceant; nec irriti fuerunt decani conatus, obtinuit enim ut Rex tandem declararet mentem sibi nunquam fuisse hoc diplomate, juribus facultatis nocere. quæ declaratio, ut infrà referemus, obtenta fuit mense decembris anni millesimi septingentesimi vigesimi-quinti. Responsum autem illud, de quo mox sermo fuit, sequens est.

Au Roy

Sire

Georges Mareschal premier chirurgien de vostre Majesté, en cette qualité chef de la chirurgie de vostre Royaume, voit avec etonnement les tentatives injustes que fait la faculté de medecine de paris sous le nom de l'Université, pour donner atteinte à la grace que vostre majesté vient de faire à la com-

communauté des chirurgiens, par ses lettres patentes du mois de septembre 1724, Registrées en vostre cour de parlement, le vingt six mars suivant.

A la lecture de la Requeste de l'université, il n'est pas difficile de s'apercevoir que l'objet de la faculté de medecine tend non seulement à l'avilissement de la chirurgie, et à priver la communauté des moyens de soutenir et élever, s'il est possible, la perfection d'un art si nécessaire à la conservation de vos sujets, mais encore à renouveller les mesmes contestations que le parlement vient de terminer par un arrest du onze mars 1724. contradictoire entre la faculté de medecine et la communauté des chirurgiens dans l'instance que ce dernier arrest a jugé, la faculté de medecine avait formé contre la communauté des chirurgiens, les mesmes demandes que l'université ressuscite aujourd'huy, et fait usage des mesmes titres dont l'université provoque l'exécution sous les yeux de vostre majesté.

Le parlement est actuellement saisi d'une demande formée le 21 fevrier 1725. en enterrinement de lettres en forme de Requeste civile, que la faculté de medecine a obtenues contre cet arrest; et pendant que la cause est au Rôle à la veille d'estre plaidée le desespoir du succés fait venir à l'appuy d'une faculté découragée, le corps de l'université qui veut, au mépris des regles, que vostre majesté décide par un arrest de son conseil, des questions qui sont pendantes en la grand chambre de son parlement.

Le piege est trop grossier pour s'y laisser surprendre, la Communauté des chirurgiens se gardera bien de defendre icy aux demandes de l'Université qui ne fuit les Tribunaux ordinaires que par la Crainte d'y trouver sa condamnation.

Le pretexte de prévenir les contestations qui pourroient s'elever entre la faculté de medecine, et la Communauté des chirurgiens, à l'occasion des lettres patentes du mois de septembre 1724. portant établissement de cinq demonstrateurs en chirurgie dans l'amphithéatre public de St Cosme, n'est qu'une illusion. L'Université paroit beaucoup moins occupée du desir de cimenter la paix, que d'allumer le flambeau de la discorde, sans doute que vostre majesté se souvient de la démarche qu'a faite auprès d'elle, l'Université pour traverser l'establissement des démonstrateurs, qui fait ombrage à la faculté de medecine. Les représentations que vostre majesté a eu la bonté d'entendre à ce sujet, de la part de l'Université, avant l'Enregistrement des lettres patentes, auroient deu calmer ses inquiétudes.

Toutes les reflexions convenables aux interests de la faculté de medecine, ont esté proposées par l'université, on luy a fait connoitre que ses droits n'estoient compromis en aucune maniere par les lettres patentes, et que l'establissement des démonstrateurs dans l'amphithéatre de St Cosme, n'estoit que la confirmation d'une pratique ancienne, que la Communauté

que la communauté n'auroit peut estre pu soutenir longtemps à cause de la diminution de ses revenus, et de la multitude de ses charges. C'est donc une témérité indécente de remettre encore sous les yeux de vostre majesté, des difficultez prévues et condamnées avant que les Lettres patentes ayent esté envoyées en vos cours.

L'université a d'autant moins lieu de se plaindre des Lettres patentes, qu'elles ne contiennent aucune dérogation expresse aux ordonnances et statuts qui concernent la faculté de medecine. On ne voit pas mesme dans la requeste de l'université, en quoy consiste le préjudice que la faculté de medecine peut souffrir des Lettres patentes. Il y a dans les conclusions de la Requeste de l'université une confusion affectée et une obscurité artificieuse pour surprendre la Religion de vostre majesté et abuser de la candeur et de la simplicité des maistres chirurgiens. C'est proprement un titre que la faculté de medecine veut avoir pour opprimer une communauté que vostre majesté a jugé digne de sa protection par l'application qu'elle donne sans relâche à faire fleurir un art si précieux à vos peuples. S'il survient quelques contestations à l'occasion des Lettres patentes, soit par quelque entreprise de la faculté de medecine, soit par quelques autres prétentions de la communauté des chirurgiens, les parties se pourvoiront au parlement à qui la connoissance en est dévolue

de plein droit. Ce sera le lieu de faire valoir les titres respectifs, d'autant plus que tous ceux dont l'Université veut faire ordonner l'exécution, n'y paroitront pas estrangers, puisque ce sont ou des Edits, lettres patentes &c. statuts que le parlement a enregistrez, ou des arrests qu'il a rendus, et que l'effet de tous ces titres a esté déterminé par l'arrest que le parlement a prononcé entre la faculté de Medecine et la Communauté des chirurgiens, le onze mars 1724.

C'est précisément cet arrest que L'Université propose à vostre majesté de destruire pendant qu'il est attaqué par une Requeste civile dont la faculté de medecine poursuit actuellement l'enterinement en la grand chambre.

Vostre Majesté prévoit dans ces circonstances, combien il seroit dangereux de statuer sur les conclusions de la Requeste de l'Université. Il faut qu'elle attende à porter ses plaintes au pied du Trône de vostre Majesté, que la communauté des chirurgiens luy en ait fourni l'occasion, et que les Tribunaux ordinaires luy ayent refusé justice sur ce point.

A ces Causes Sire, plaise à vostre Majesté, rejetter sans y faire droit, la Requeste de l'Université, et luy faire deffense de se pourvoir rélativement aux demandes qu'elle forme contre la Communauté des chirurgiens, ailleurs

que devant les Juges qui en doivent connoitre; la communauté des chirurgiens se reservant d'y deffendre en temps et lieu. et le suppliant continuera ses voeux et ses prieres pour la gloire et la prosperité de vostre Maiesté.

Irrita tandem fuit hæc Georgii Mareschal supplicatio quâ nihil aliud sibi proponebat quàm ut impediret quominus Rex æquissimus declarationem concederet a facultate cooptatam, et toties a decano postulatam, quam tamen concessit quatuor post menses, nempe mense decembri proxime sequuto, ut postea suo loco videbitur.

Die nonâ Julii, 1729. Doctores medici, convocati prius a decano schedulâ, eius nomine, ad eorum singulos, ab Apparitoribus delatâ, æqi parisiis datâ, die 7ª ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores, de solemnibus Universitatis parisiensis supplicationibus, propediem prosecuturæ ad ædem deo sacram sub invocatione divæ Genovefæ in monte, deliberaturi. sic enim ferebat schedula.

Hæ supplicationes extra ordinem factæ sunt. processit autem Academia parisiensis die Jovis manè 12ª ejusdem mensis Julii 1729, primum ad Ecclesiam parisiensem, mox ad antiquum Beatæ Genovefæ sacrarium, ubi postea Eminentissimus Cardinalis Archiepiscopus parisiensis divinum sacrificium, universitatis nomine, obtulit. Harum vero supplicationum

Causa eadem fuit ac supplicationum
totius urbis quæ paucis antea diebus
habitæ sunt ad implorandum divæ
Genovefæ patrocinium pro frugum
maturitate et ubertate.

Convocata igitur fuit facultas
de his supplicationibus habendis deli-
beratura. Statuit 1° nullam pecuniæ
retributionem percipiendam esse a
Doctoribus medicis in his supplicationib.
sed summam quæ ipsis erogaretur,
pauperibus esse largiendam. 2° nullū
Doctorem nisi togâ rubra vestitum
huic solennitati admittendum esse.
3° Facultatem nullo modo processurā
esse nisi certior facta sit sese decenter
a patribus stæ Genovefæ receptum
iri. Rumor enim percrebuerat hos
Reverendos patres nolle Academiam
parisiensem ritu solenni excipere.
Quapropter Decanus facultatis sciscitatus est a magistro pourchot
universitatis syndico, quânam
ratione exciperent nos hi Reve-
rendi patres. Responsum sequens
fecit Decano clarissimus syndicus,
hac Epistolâ:

Vous pouvez, Monsieur, assurer
vostre Compagnie, que nous avons
pris toutes les mesures necessaires pour
vostre réception à ste Geneviève. Les
Religieux en grand nombre seront
rangez sur deux lignes dans la nef
et ils vous rendront les plus grands
honneurs qu'ils pourront. On vient

encore de nous en asseurer. Je suis &c.

Monsieur,

Vostre &c. Pourchot.

A Paris ce Mardi 10 Juillet 1725.

hæc Epistola servatur in Tabulario facultatis.

Nihilate fuisset responsum, Facultas medica decreverat comitatum minime se esse præbituram Academiæ parisiensi processuræ ad ædem Deo sacram sub invocatione stæ Genovefæ.

Die 30ª Julii, 1725. hora tertiâ pomeridianâ, sese contulit decanus ad chirurgorum san-cosmianorum ædes cum magistris Winslow, col de villars, coutier, Dofanteul, le Settier, ad osteologiæ lectiones ibi celebrandas, propterea quod contra leges et statuta quin et contra jura facultatis saluberrimæ, Antonius Arnouillé Barbitonsor chirurgus publico programmate nuntiaverat, a se cursum osteologiæ et morborum ossium susceptum iri; quasi verò liceat chirurgis ullum anatomiæ aut chirurgiæ cursum, ac præcipue morborum illorum quibus corpus humanum conflictatur suscipere sine Doctore medico qui præsit et doceat.

Programmatis autem exemplar missum est a chirurgis Decano, sicque habet.

Dieu aidant

Du Regne de Louis XV. sous les auspices de messire Georges Marechal ecuyer, premier chirurgien du Roy et chef de la chirurgie du Royaume

M. Antoine Andouillé chirurgien juré et Demonstrateur Royal, fera gratuitement en faveur des etudians en chirurgie, les cours d'Osteologie et des maladies des os, conformément aux Lettres patentes de sa Majesté du mois de septembre de l'année 1724. registrées en parlement le 26 mars 1725. Il commencera Jeudi 26. juillet 1725. à trois heures et continuera les lundis et vendredis, dans l'amphitheatre de St Cosme.

Primâ istius Cursûs die quæ jovis erat 26. Julii, se se ad ædes chirurgor. cum prædictis Doctoribus, lectionum celebrandarum causâ, contulisset Decanus si hoc programma citiùs ipsi innotuisset. At innotuit tantùm postridie illius diei, quâ die amphitheatrum non ingressus est Demonstrator chirurgus, adeóq. majorem adhibere diligentiam non potuit Decanus cum dies lunæ proximè sequuta, quæ erat trigesima Julii, secunda tantùm fuit istius Cursus dies.

Properavit itaq. Decanus ad chirurgorum amphitheatrum die lunæ 30.ª Julii, 1725. At ubi primùm ad eorum ædes accedentem cum cæteris Doctorib. ipsum comitantibus viderunt San-cosmiani chirurgi, fores occluserunt et obseraruntt, adeò ut medicis quamvis pulsantibus, apertæ non fuerint. aderat Commissarius qui rem statim scripto mandavit, et ejus relationem concinnavit, gallicè procés verbal quam in tabulario facultatis posuit

Decanus, quaeque [illegible] est:

L'an mil sept cens vingt cinq le lundi trente
Juillet trois heures de relevée, à la Requeste des doyen
et docteurs Regens en la faculté de med. à paris representez
par me nicolas Andri Doyen en charge de la dite faculté
de medecine demeurant rue du Battoir parroisse St
Cosme, me Jacques Benigne Winslow docteur Regent
de la dite faculté, demeurant cloistre et paroisse St
Benoit, me Jean françois Coutier docteur Regent en
en la dite faculté de medecine et professeur en chirurgie
demeurant rue des noyers parroisse St Severin, me Elie
col de Villars docteur Regent de la dite faculté,
professeur du cours de medecine, medecin ordinaire
du Roy au chastelet de paris, demeurant rue [illegible] de la
Harpe parroisse St Severin, me nicolas le Tellier doc-
teur Regent de la dite faculté, et l'un des adjoints
du dit sieur Andry doyen, demeurant rue d'Arnetal
parroisse St Laurent, et me Louis de Santeul docteur
Regent de la dite faculté l'un des dits adjoints dudit
sieur Andry, demeurant rue des Gravilliers parroisse St
nicolas des champs, Nous pierre Glou conseiller du Roy,
commissaire, enquesteur et examinateur au dit chlet,
sommes avec les dits sieurs andri et consorts susnommez
munis et vestus chacun de leurs Robes, bonnets et chaperons,
et à leurs Requisitions, transportez rue des cordeliers, pour
aller à la maison de la communauté des chirurgiens de St
Cosmes de cette ville, à l'effet par le dit sieur Santeul sus-
nommé, de faire les discours et explication d'osteologie
et des maladies des os dont le sieur Antoine Andouille chi-
rurgien juré a dû faire la demonstration ce dit jour
trois heures de Relevée suivant l'indication portée par l'af-
fiche, à nous representée par les dits susnommez, ausquelles
demonstrations les dits sieurs medecins ont droit d'estre
presens pour y faire observer la bonne discipline en l'exé-
cution des Reglemens de la cour, et notamment celuy du
onze avril 1551. ratifié par le contract de 1577. et des
arrests des 23 janv. 1615. premier fev. et 14 decembre
1630. 15 mars 1632. 12 mars 1633. 6 avril 1635. concordat
du 27. juin 1644. les arrests des 23 nov. 1646. 17 janv. 1647.
27 mars 1654. 28 mars 1659. 7. fev. 1660. et 4 mars 1672.
par lesquels il a esté entre autres choses ordonné que le Lieutenant
du p.er Barbier chirurgien du Roy mandera à l'examen des
aspirans à la maitrise de Barbier chirurgien en cette ville
de paris, comme aussy en tous les autres actes de chef
d'oeuvre, le Doyen de la dite faculté pour y assister avec
deux docteurs en la dite faculté suivant le dit contract du
du onze mars 1577. et suivant les precedens arrests avec
deffenses à tous chirurgiens d'enseigner et aux Ecoliers d'y
assister, à peine d'amende arbitraire et de prison, leur
estant seulement permis par les dits arrests, de faire Ana-
tomie à porte ouverte et dissection en presence des Ecoliers
et toutes operations chirurgiques sans lecture sur les Cadavres
qu'ils auront obtenus par la permission du Doyen de la
faculté, lesquelles anatomies et dissections il est deffendu
aux dits chirurgiens de faire sinon en la presence d'un
Docteur en medecine de la dite faculté lequel en ce faisant
interprettera la dite dissection et anatomie en la maniere
accoutumée, dans laquelle rue des Cordeliers estant
prests à entrer avec les dits sieurs Andri et consorts susnom-
mez, en la dite maison et communauté des Chirurgiens
de St Cosmes, les deux grands battans de la porte de la
dite maison sur la dite rue, ont esté fermez précipitam-
ment, ce qui a fait que nous dit Commissaire non plus
que les dits sieurs Doyen et consorts susnommez n'avons
pu entrer dans la dite maison, et de plus avons avec les dits
susnommez demeuré l'espace de trois quarts d'heure à la dite
porte pour en attendre l'ouverture, laquelle n'a point esté
faite non obstant plus de quarante coups donnez avec le gros
heurtoir d'icelle à plusieurs et diverses fois, et pendant l'es-
pace des dits trois quarts d'heures tant par nous Commissaire
susdit que par les dits susnommez et avons mesme remarqué que
sur ce que nous commissaire susdit avons dit hautement
qui nous estions et avec qui nous estions accompagnez, ceux
qui estoient au dedans de la dite maison ont affecté de fermer

La dite porte à double tour ensemble les verrouils et barres d'icelle ce qui a causé une grande rumeur dans la dite rue des Cordeliers [illegible] et aux environs de la dite maison au devant de laquelle il s'est amassé une tres grande quantité de peuple, et avons aussy remarqué que de temps en temps la femme du nommé François clerc et concierge de la dite communauté des chirurgiens est venu regarder par la fenestre du second estage de la dite maison laquelle a veu frapper et cogner à la dite porte, le refus de l'ouverture de laquelle ne peut venir que de la part de la communauté des dits maistres chirurgiens qui par cette raison empeschent l'exécution des arrests et reglemens dont la dite faculté de Medecine est fondée. et pour raison duquel refus d'ouverture de porte le dit sieur Santeul, non plus que les autres sus nommez, n'ont pu procéder à l'exécution des fonctions de la dite Faculté conformément aux arrests et reglemens susdatez, dont et de quoy les dits sieurs Andry et consorts susnommez nous ont rendu plainte et en ont requis acte que nous leur avons octroyé, et protestent de se pourvoir par devant qu'il appartiendra, et de prendre contre la dite Communauté des chirurgiens, les conclusions qu'ils aviseront bon estre et auquel sieur Andry avons rendu la dite affiche cy devant énoncée, apres avoir esté de nous paraphée, et de ce que dessus avons dressé le présent procés verbal, pour servir et valoir à ce que de raison. et ont tous signé avec nous Commissaire susdits qui avec les dits susnommez Comparants sommes retirez suivant et ainsy qu'il est dit en la minute du présent procés verbal demeuré en la garde et possession de nous Etienne Glou Commissaire susdit et sans signé.

Signé Glou.

Exemplar programmatis cujus mentio fit in superiori relatione a Commissario Glou concinnatâ, ut videre est lineâ 32 antecedentis paginae et lineâ 25 hujus ce paginae 96, quodque syngrapho ejusdem commissarii Glou notatur, posuit decanus in facultatis tabulario.

Die Lunæ sextâ augusti 1725. Doctores medici, convocati prius a Decano schedulâ ejus nomine ad eorum singulos, ab Apparitoribus delatâ, eâque pariisiit datâ, die tertiâ ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores, horâ post meridiem tertiâ, de rebus ad facultatem pertinentibus sed huic schedulæ non committendis, deliberaturi, sic enim ferebat schedula.

Hîs in Comitiis actum est de negotio facultatem inter et magistrum Caron versante, circa summam ipsi a facultate solvendam, pro posteriori anno decanatûs ejus. atque cum ad hujus summæ solutionem Decanum ipsum proprio nomine persequebatur magister philippus Caron, declaravit facultas se esse interventuram propriis sumptibus adversus magistrum Caron pro magistro nicolao Andry decano suo; idq. statuit et sprospondit. sicque conclusit cum ipsâ facultate nicolaus Andry Decanus.

Die sabbati undecimâ augusti 1725. Doctores medici, convocati prius a Decano, schedulâ, ejus nomine, ad eorum singulos ab apparitoribus delatâ, eâque parisiis datâ, die 8â augusti ejusdem anni, convenerunt manè in scholas superiores, horâ decimâ, Decanum audituri postulantem ut sibi innumeris negotiis impedito, et assiduis prælesca Decanatûs laboribus pene attrito, successorem eligerent. Hoc audito nemo astantium annuit postulationi ejus, sed omnes statuerunt non solum invitandum sed cogendum illum esse ut Decanatum absolveret. Tum ipse magister Guido Erasmus Emmerez qui eundem magistrum

Nicolaum Andry Decanum sortis suæ hac in re arbitrum linqui debere dixerat ipse inquam magister Guido Crasmus Emmerez suâ manu, insignia quæ deposuerat Decanus, Decano restituit, sic probante facultate.

Die 13ª augusti, 1725. scriptum promulgavit Decanus et singulis Doctoribus collegis misit, ab amplissimo Rectore Dagoumer concinnatum, cui titulus: Memoire pour l'Université de paris au sujet des patentes du Roy, portant etablissement de cinq demonstrateurs chirurgiens dans l'amphitheatre de St Cosme. quod scriptum amplissimus Rector omnibus professoribus, Gymnasiarchis, artium magistris misit, postquam principibus, magnatibus et ministris obtulit.

Die Jovis 30 augusti 1725. horâ post meridiem tertiâ, Doctores medici, convocati prius a Decano schedulâ ad eorum singulos, eius nomine ab apparitoribus delatâ, eâque parisiis datâ die 28ª eiusdem mensis, convenerunt in scholas superiores de re magni momenti ad facultatem pertinente deliberaturi. sic enim ferebat schedula.

In his comitiis decretum est ut politiæ praepositori ea quæ apud pharmacopæos in officinarum lustrationib: notatu digna observata fuerint, ipsi ab antiquiore pharmaciæ professore nuntientur. idque decretum est prout res magni momenti ad facultatem

spectans.

In iisdem comitiis quamplurimi Doctoris Decanum monuerunt, nullius ponderis apud pharmacopolas fore codicem pharmaceuticum, typis mandari coeptum nisi senatusconsulto teneantur hunc codicem sequi cum ejus editio absoluta fuerit. Re in deliberationem missâ statuerunt cuncti astantes quamprimum dandam esse operam ad hoc senatûs consultum obtinendam, hujusque rei provincia, sic annuentibus Doctoribus ex maiori suffragiorum numero, tributa est magistro nicolao le Tellier, qui hanc, pro singulari suo in facultatem amore, lubens suscepit.

Die mercurii 19ª septembris 1725 horâ post meridiem tertiâ, Doctores medici, convocati prius a Decano schedulâ, ejus nomine, ad eorum singulos, ab apparitoribus delatâ, câqi paruit datâ die 17ª ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores, de novâ magistri philippi caron appellatione die lunae decimâ septimâ ejusdem mensis, Decano per accensum factâ, judicium laturi. Hujcque negotio postremam tandem si fieri potest, manum admoveri. Sic enim ferebat schedula.

Censuerunt Doctores congregati appellationem a magistro caron factam et Decano significatam deponendam esse in manibus procuratoris qui censebit num haec valida sit nec ne, et deinde facultas convocetur auditura ejusdem magistri caron rationes more solito; item commentarios illius emendatura.

Die 1a octobris 1725. horâ undecimâ matutinâ, invisit facultas gratulationis causâ, novum politiæ propraetorem, oreque Decani cum est allocuta circà chirurgos quos magnæ molis est in officio continere. permotus est oratione Decani vir illustrissimus, respondit que facultati, nihil se non nisurum ut chirurgi dociles se præbeant legibus publici boni causâ stabilitis.

Die 18a octobris, 1725. Doctores medici, nullâ prius convocati schedulâ, sed ut moris est, solâ consuetudine ducti, convenerunt in scholarum sacellum, festum divi Lucæ, orthodoxorum medicorum patroni, celebraturi, et huius rei causâ, sacro interfuturi.

post sacrum de variis facultatis negotiis actum est, et potissimùm de sacramento a chirurgis postridie praestando; qua de re nihil peculiare statutum est. Dictum fuit dumtaxat eos amicè invitandos esse ut debitum facultati obsequium reddant, et sacramentum olim solitum praestent, quod iam ab aliquot annis praestare recusant.

Die 19a octobris 1725. Doctores medici, nullâ etiam convocati schedulâ, sed pro more, convenerunt in scholarum sacellum, sacro interfuturi pro defunctis celebrando, et deinde sacramentum in scholis superioribus a chirurgis praestandum acceptari.

Advenerunt circà horam undecimam chirurgorum præpositi, sed absente prima-

rii Chirurgi præposito perpetuo.
Suum Catalogum suum obtulerunt
quem obsignare, licet rogati, noluerunt.
solitum etiam sacramentum præstare
recusarunt. postulavit Decanus ut saltem
ab accenso ipsis assidente obsignaretur
Catalogus iste, et obtinuit. Catalogus
autem postea in manibus Decani tradi-
dus est. Servatur in Tabulario Facultatis.

At cum aliud sacramentum
præstare noluerunt præter istud:
Nous promettons de faire bien et
décemment la chirurgie selon nos
statuts. juridicum hujus recusationis
actum postulavit Decanus, qui actus
à chirurgis concessus est et Decano
traditus. Actus autem hic in Tabula-
rio Facultatis repositus est a Decano,
hisque verbis constat.

L'An mil sept cens vingt cinq,
le vendredi dixneuvieme octobre sur
les dix heures du matin, en vertu de
l'Arrest de nosseigneurs de parlement à
paris du onze mars mil sept cens vingt
quatre, collationné Richard par la chambre
signé Isabeau, et signifié Requeste et
Requisition de Jean Baptiste Flatier chi-
rurgien juré à paris, Louis Dargeat,
françois prignot, antoine Henriques, tous
maitres chirurgiens jurez à paris, prevosts et
gardes en charge de la communauté des
maitres chirurgiens jurez de cette ville de
paris, qui ont élu leur domicile en la
maison du dit Sr Flatier l'un d'eux
demeurant rue fromenteau place du
palais Royal; Les dits Srs Flatier,
Dargeat, prignot et Henriques, repré-
sentant la dite communauté, nous
Pierre Deschot huissier ordinaire du
Roy en la cour de parlement à paris

y demeurant rue de la Tixeranderie
paroisse St Jean en Greve, soussigné, sommes
transporté, assisté des dits prevosts et gardes
de la communauté des maitres chirurgiens
jurez à paris, aux Ecoles de medecine,
sizes rue de la Bucherie, où estants les dits
prevosts et gardes de la communauté
des maitres chirurgiens à paris, se sont
présentez pour en exécution de l'arrest du
parlement du onze mars mil sept cens
vingt quatre, rendu entre les Doyen Docteurs
Regens de la faculté de medecine en l'uni-
versité de paris, d'une part; et les prevosts
et gardes des maitres chirurgiens jurez
de cette ville de paris, d'autre part, prester
le serment de bien fidellement exercer
l'art de chirurgie conformément à leurs
statuts, puis payer un Ecu d'or au Doyen
de la dite faculté, valant cent quatorse
sous, et apporter à la dite faculté le
catalogue de leurs jurez et maitres pour
estre déposé aux Archives de la dite
faculté, sans préjudice de ce qui est deu
à la dite Communauté par la dite facul-
té pour le remboursement de la moitié
des vacations, espices et coust du dit
arrest du onze mars mil sept cens
vingt quatre, auquel la dite faculté a
esté condamnée par l'arrest, estant au
bas de la minute du dit arrest. Lesquels
sieurs Doyen, Docteurs Regens de la faculté
de medecine estant assemblez aux dites
Ecoles parlant à leurs personnes, ont
protesté de nullité de la présente com-
paridion, attendu qu'elle n'est point
conforme aux anciens usages et
Reglements, à ce qui s'est toujours pratiqué
en pareil cas par les anciens chirurgiens
de St Cosme, avant qu'ils fussent
réunis avec les chirurgiens Barbiers et
à ce qui s'est pratiqué depuis la dite
réunion des dites deux communautez
par l'arrest du sept fevrier mil six

cens soixante qui doit avoir son
exécution en entier, puis qu'il a mesme
esté exécuté grand nombre d'années par la
dite Communauté des maitres chirurgiens
Barbiers. Primo, le Lieutenant du sieur
premier chirurgien du Roy, comme prevost
perpétuel de sa communauté, doit estre
présent avec les autres prevosts en charge
conformément aux arrests et concordat.
Secundo, la faculté de medecine proteste
de nullité de la dite comparition en ce que
les dits prevosts en charge ont refusé de
prester le serment ordinaire entre les mains
du Doyen de la dite faculté, quoique le
dit serment soit conforme aux ordonnances
et Reglements. La faculté leur ayant déclaré
qu'elle n'en demandoit point un nouveau
ni un autre que celuy que leurs prédécesseurs
ont presté de tout temps, ainsy qu'il paroit
par les anciens Registres de la faculté
où les dits anciens chirurgiens ont
signé, aussy bien qu'ont fait depuis leur
reunion, les dits maitres Barbiers chirurgiens.
Tertio, la dite faculté ne pouvant
point approuver la liste qu'ils ont présentée
à la faculté, de tous ceux qu'elle comprend
sous le nom de Messieurs les chirurgiens
jurez de paris, parce qu'ils doivent prendre
depuis leur réunion, la qualité de maitres
Barbiers chirurgiens ainsy qu'ils l'ont
toujours prise dans leurs autres listes et
catalogue, et encore parce que plusieurs
de ceux qui y sont inserez ne doivent point
estre réputez ni reconnus maitres n'ayant
point esté receus dans les formes prescrites
par l'ordonnance de Blois, les statuts de
la faculté de Medecine, concordat
omologué en la cour, et aux arrests
contradictoires de la dite Cour, la dite Faculté
improuvant mesme le dit catalogue
parce qu'il n'est point pour la presente année
mil sept cens vingt cinq, mais pour l'année
mil sept cens vingt quatre; nous ayant dit
qu'il estoit néanmoins necessaire qu'il leur
fust laissé pour prouver en temps et lieu ce
qu'ils ont dit cy dessus; et nous ont requis
qu'il fust paraphé de nous et signé des dits
Lieutenant et prevosts ne varietur, ce qu'ils
ont refusé faire, protestant en outre la dite
faculté de se pourvoir contre l'arrest du onze

Mars mil sept cens vingt quatre, en ce qu'il leur fait préjudice, au sujet duquel la dite faculté s'est déja pourvüe par lettres qu'elle a obtenues en forme de Requeste civile présentée en la cour, et que quant au payement de la redevance de l'écu d'or, la faculté l'a receu, et en a donné quitance par ces presentes, pour la presente année mil sept cens vingt cinq, faisant au surplus toutes protestations qu'elle peut et doit faire de droit contre ce qui a esté allegué de la part des dits prevosts en charge, et maitres chirurgiens barbiers, le tout sans préjudice de tous leurs autres droits, actions, prétentions, privileges de la dite faculté, et ont signé pour et au nom de la dite faculté maitre Nicolas Andry Doyen en charge de la dite faculté, maitre françois afforti ancien doyen et docteur Regent d'icelle, et maitre Nicolas le Tellier Docteur Regent. Andry Doyen en charge, Afforti, le Tellier

Laquelle Réponse nous avons prise pour Refus et fait contre icelle toutes protestations contraires pour les dits prevosts et gardes en charge de la dite communauté des maitres chirurgiens de la dite ville de paris, lesquels présens nous ont requis acte de leur comparition et offre par eux fait de prester présentement le serment qu'ils doivent à la dite faculté, suivant et conformément à l'Arrest de la cour du onze mars mil sept cens vingt quatre, comme aussy du refus que la dite faculté leur a fait de recevoir leur dit serment conformément au dit arrest. qu'à l'egard du Catalogue par eux cy dessus offert s'il se trouve en teste datté de l'année mil sept cens vingt quatre, c'est une faute de l'Imprimeur, offrant d'en donner un autre sitost qu'ils seront réimprimez lesquels sont actuellement chez l'Imprimeur, leur déclarant qu'ils n'en ont point d'autre forme différente que celuy par eux cy dessus présenté, et qu'à l'egard de signer le dit catalogue, ils déclarent qu'ils n'y sont point obligez et qu'il n'en est fait nulle mention par l'arrest, le dit catalogue d'ailleurs estant sincere et véritable, et néantmoins avons sur le Requisitoire de la dite faculté, paraphé le dit Catalogue ne varietur, et ont les dits sieurs prevosts et gardes signé tant en l'original qu'en la presente

copie laissée à la dite faculté en leur parlant comme dessus. Flatier, Dargeat Brignot, Henriques

copie, Belichot.

Eâdem die mane accesserunt pharmacopolæ prætoriani et iuramento solito spoponderunt fidem, obsequium, et reverentiam ordini saluberrimo sese præstituros.

Die Jovis 29ª octobris, 1725. horâ post meridiem tertiâ, Doctores medici, convocati prius a Decano schedulâ ad eorum singulos ab Apparitoribus delatâ, eâq: parisiis datâ die 23ª præfati mensis, convenerunt in scholas superiores de re gravi et urgente ad negotium facultatem inter et magistrum philippum Caron pertinente deliberaturi. sic enim ferebat schedula.

Res gravis et urgens de quâ mentio est in hac convocationis schedulâ, est scriptum ubi eadem capita quæ improbavit facultas in commentariis et rationibus posterioris anni Decanatûs magistri Caron, sigillatim exponuntur, et de facto improbanda esse contendit eadem facultas. Cuius scripti lectio facta est coràm omnibus Doctoribus, et scriptum ab omnibus est approbatum unâ voce. quod scriptum his verbis constat.

Mémoire pour la faculté de medecine de paris au suiet du procés qui luy a esté intenté par monsieur Caron, Docteur et Endoyen de la mesme faculté. de Medecine.

La Contestation portée au chastelés par mr Caron contre la faculté de medecine en l'université de paris,—

roulle uniquement sur la question de sçavoir si le Doyen en place peut estre contraint de délivrer à mr Caron, l'expédition d'un Decrét que la faculté n'a jamais fait, ou si au contraire mr caron peut se dispenser de remettre à la faculté les commentaires dont il est détenteur, pour estre apostillez conformément aux différens decréts faits par la faculté.

Si mr Caron prétend que les Decréts luy font grief, il est le maitre de les attaquer par la voye de l'appel; mais ils ont esté faits avec tant de circonspection que la faculté a lieu d'esperer qu'il n'osera jamais prendre cette voye, parcequ'il est bien persuadé que la conduite qu'elle a tenue au sujet des comptes par luy présentez, est conforme aux statuts homologuez au parlement.

Pour toute inception contre la demande formée par mr Caron, il suffit à la faculté de soutenir qu'il n'a point esté fait de Decrét tel que celuy dont il demande l'expédition. mais pour le convaincre du peu de raison qu'il a de se plaindre de la maniere dont la faculté en a usé avec luy, elle se fait honneur d'exposer aux yeux du sage magistrat* qui veut bien entrer dans cette affaire, les justes mesures qu'elle avoit prises pour terminer ce différent dans son intérieur.

* M. le lieutenant civil.

Pour cet effet elle se croit indispensablement obligée de donner quelques éclaircissemens sur la nature et la forme des comptes que le Doyen sortant de place rend à la compagnie, et sur la maniere dont ils sont examinez et arrestez par la faculté.

Le Doyen de la faculté de medecine est un des Docteurs qui la composent. elle le —

elle le choisit dans les deux ans avec reserve neantmoins de le pouvoir déposer à la fin de la 1ere année, ce qui n'arrive que pour des cas extrêmement graves.

C'est à luy qu'elle confie le soin de la discipline des écoles, et tout ce qui concerne ses interests honoraires et pécuniaires sans cependant que dans ces deux cas, il puisse rien entreprendre sans l'avis de la faculté, de sorte qu'il est caput facultatis seulement.

A la fin de chaque année, il rend compte de sa gestion qui ne consiste pas seulement dans l'administration des deniers mais encore dans une grande vigilance à soutenir l'honneur l'honneur et les droits de la faculté dans toutes les occasions.

Le Doyen doit tenir un journal tant de la recepte et de la dépense que de tout ce qui se passe dans le cours de l'année dont il doit rendre compte.

Ce journal se porte sur le grand Registre de la faculté qu'elle confie au Doyen comme un dépost qui s'est transmit depuis tres long temps de Doyen en Doyen pour servir d'histoire de la faculté.

Le Récit exact et historique de chaque année de Décanat précède sur le Registre le compte de recette et de dépense. aussy avant que d'en vérifier le calcul on a coutume de commencer par l'examen des commentaires. ces deux articles sont inséparables suivant la forme en laquelle les comptes se sont toujours rendus; et la faculté approuve l'un et l'autre par la signature de chaque Docteur, qui suit immédiatement le compte de recette et de dépense.

Lorsque le Doyen a mis ces deux articles en régle il en avertit la faculté qui depuis l'an 1710 a coutume de commettre six docteurs à l'examen

des commentaires et des comptes avant que de les rendre publiquement.

Pour cet effet les commissaires se transportent chez celuy qui doit rendre ses Comptes et examinent d'abord si le recit historique qui est escrit sur le Registre est conforme à ce qui s'est passé dans le cours de l'année, si l'on n'a point omit quelque fait essentiel, si les decrets rendus cette année par la faculté, ne sont point alterez, s'il ne s'est point glissé quelque trait satyrique contre quelque docteur, affin que sans l'ordre exprest de la faculté, il ne reste aucune note honorable ou diffamante en faveur ou contre un Docteur sur ses registres qui passent à la posterité comme un monument sacré de l'ordre et de la dignité des Ecoles. Registres qui doivent faire foy en justice en fournissant les titres dont elle pourroit avoir besoin.

Cet Examen fait, les commissaires passent au calcul de la recette et de la despense sur lequel ils font aussy leurs observations.

Par cette sage institution la faculté met celuy qui rend compte, en estat de le faire publiquement en moins de temps, avec moins de contestation et plus de dignité.

Apres l'examen particulier il s'en fait un public et general pour lequel la faculté convoquée par le Doyen s'assemble. Elle entend d'abord le referé des commissaires, et lorsqu'ils n'ont rien trouvé sur le Registre qui ne soit conforme à ses intentions, elle passe au Calcul de la recette et de la despense qu'elle approuve en faisant escrire ces termes sur le Registre : Gratas et ratas habet facultas rationes

accepti et expensi, et ob res fauldatis praeclare gestas a Decano ipsi decernit summam centum et quinquaginta librarum. et chaque Docteur présent signe immédiatement apres.

C'est dans cette forme que la faculté a receu et approuvé les comptes de la 1ere année du decanat de mr Caron, c'est dans cette forme qu'elle a procédé à l'examen des comptes de la seconde année, les six commissaires apres avoir, suivant l'ordre, examiné chez luy le Régistre, ont fait leur rapport à la faculté, de ce qu'ils ont remarqué ne pouvoir estre passé tant dans les commentaires que dans la dépense.

La faculté dès ce jour mesme interpella mr Caron d'expliquer les motifs qui l'avoient déterminé à employer dans les commentaires des faits peu conformes à la vérité et luy demanda les preuves de la diminution qu'il prétendoit avoir esté soufferte sur les fonds de la faculté, mais n'ayant pu en tirer aucune raison, elle fut convoquée quelques jours aprés pour entendre sa réponse sur ces deux chefs qui se borna à dire qu'il n'avoit point d'explication à donner et qu'il ne retrancheroit rien de ce qu'il avoit escrit sur le Régistre.

par un decret du 3 fevrier 1725.

Au deffaut des éclaircissemens que mr Caron refusoit de donner, la faculté voulut les chercher dans le Régistre mesme. Elle décréta que les Commissaires procéderaient à un nouvel examen des commentaires, et pour ôter à mr Caron tout sujet de se plaindre, elle offrit de députer d'autres Docteurs à la place de ceux des commissaires qui pourroient luy paraitre suspects. que pouvoit icy faire de plus la faculté pour terminer ce différent promptement

decret du 9. Fevrier 1725.

et avec équité ?

Decret du 23 avril 1725.

La Faculté s'assembla une 3eme fois pour entendre le second référé des commissaires, sur lequel il fut conclu qu'elle ne pouvoit approuver les comptes sans les éclaircissemens qu'elle avoit deja inutilement demandez.

Telle a esté la conclusion de plusieurs autres assemblées qui se sont tennes à ce sujet, dans lesquelles on a fait lire le régistre par Mr Caron pour l'engager à reconnaitre luy mesme les endroits contestez, et le mettre plus en estat d'y répondre.

Décret du 15. juin portant que l'on donneroit une assemblée pour entendre la réponse de mr Caron
Decret du 18 juin qui declare les articles du commentaire remarquez et enoncez par les examinateurs ~~distinctement~~ faux. L'assemblée estoit nombreuse.
Decret du 27. juin qui porte que faute des preuves demandées à mr Caron mr defanse il receveur le poursuivroit en justice aux fins de la sommation de remettre à la faculté les titres et les comptes.
Decret du 23 juillet.

Mais rien n'a pu l'obliger à satisfaire aux justes demandes que luy faisoit la faculté, de justifier les points contestez ou de donner une copie de ses comptes pour y fournir de débats ; ce qui détermina enfin la faculté a décréter que les commentaires seroient d'abord rectifiez pour ensuite estre statué sur le compte de recette et de dépense.

Malgré les précautions prises par la faculté pour terminer cette contestation sans éclat, ainsy que cela paroit par les billets de convocation, elle se void avec chagrin forcée d'agir juridiquement contre un de ses membres.

Elle s'estime néanmoins tres heureuse dans cette triste circonstance de tomber entre les mains d'un juge éclairé conservateur né de ses privileges, qui veüille bien entrer dans les intentions et prendre les interests d'un corps qui est peu propre à les soutenir par les voyes de la procédure estant entierement dévoué au public et uniquement occupé de sa conservation.

La Faculté ne peut assez faire observer au sage Magistrat qui veut bien examiner ce différent, qu'encore qu'il soit de la dernière importance à la Compagnie de ne point laisser d'erreurs dans le calcul de la recette et de la dépense dans un temps où elle est tres obérée, celles qui se glissent dans les commentaires sont d'une bien plus grande conséquence pour elle, parce qu'un seul mot changé ou omis dans les titres qu'ils contiennent, les altèrent de façon qu'ils peuvent devenir contraires et préjudiciables, ou tout au moins, inutiles à ses droits et privileges.

C'est dans cet esprit et par cette raison que malgré sa repugnance à entrer en Contestation, elle n'a pu s'empescher d'examiner les commentaires avec plus d'exactitude que la recette et la dépense sur laquelle elle a toujours offert de s'en rapporter aux preuves qu'elle a demandées à mr Caron, et qu'il n'auroit pas manqué de luy fournir s'il eust esté en estat de le faire.

Pour peu qu'on entre dans l'esprit de la Faculté, on ne peut luy reprocher d'avoir poussé le scrupule trop loin; elle se flate mesme qu'à l'exception de mr Caron trop prévenu de son propre sentiment, personne ne luy refusera la justice qui luy est due apres s'estre convaincu par soy mesme, de la droiture de ses intentions par la lecture des articles suivans.

Articles extraits des Commentaires de la seconde année du Decanat de Mr Caron que la Faculté de Medecine a jugé devoir estre rayez ou réformez sur ses registres comme peu Conformes à la verité avant decret avant qu'elle puisse statuer sur le Compte de recette et dépense de la mesme année.

Le Consentement que M. Caron a donné pour changer certains articles, dispense de les

détailler et l'on se borne à rapporter ceux que mr Caron seul prétend soutenir véritables.

*Toto mense Decembri 1723 Januario 1724 spes fuit judicii causæ facultatis adversus chirurgos*

Il est dit au sujet d'un procés pendant depuis long temps entre la faculté et les chirurgiens que dans les mois de décembre 1723. et janvier 1724. on en esperoit le jugement. La faculté ne voit pas sur quoy mr Caron peut fonder cette allégation absolument contraire à la vérité; puisque dans les mois de Xbre 1723, et janvier 1724. elle n'a pas esté instruite de l'estat de ce procés plus que dans un autre temps.

*Et assidua fuit sollicitatio ex impulsu facultatis, quæ mirabatur tempore tam diuturno procrastinari judicium litis suæ.*

A la ligne suivante on lit que ce mesme procés a esté sollicité avec exactitude par l'ordre de la faculté qui s'estonnoit de voir le jugement de cette affaire retarder si long temps.

L'ignorance parfaite dans laquelle la faculté affirme qu'elle estoit sur l'estat de procés, fait voir suffisamment la fausseté de cet endroit. elle aioutera néanmoins qu'elle n'a eu garde de se plaindre ni de s'estonner du retard d'un jugement pour lequel elle n'a fait aucune sollicitation auprés des juges.

*Ægerrimè ferebat relationes decani satagendi, nec satis promoventis.*

La faculté, dit m. Caron, trouvoit mauvais le rapport que luy faisoit le Doyen qui se donnoit des mouvemens et qui n'avançoit pas assez.

La faculté n'a eu aucune connaissance des mouvemens que m. Caron prétend s'estre donnez. Elle n'a donc pu luy faire les reproches qu'il dit en avoir essuyé.

*Mense februario exmi D. de Novion nuper appellati præsidis primarii in locum D. de Mesmes fato functi ægritudo mora injiciebat. Die 12 februarii Drouart procu...*

Tout ce qui suit et qui est détaillé en plusieurs lignes, prouve assez que deux seuls Docteurs ont pris soin du procés et non la faculté. ces mots en font foy, cura igitur Decani et Magistri Emmerez censoris intensa est.

On ne peut convenir de cette conséquence,

les soins que l'on doit prendre pour la reussite d'un procés, ne consistant pas à sçavoir seulement le jour du rapport des procés, mais à mettre le faict de la contestation dans toute son évidence, à fournir les titres authentiques sur lesquels on se fonde surtout quand les copies sont contestées, à donner des preuves de ce qu'on avance, enfin à distribuer aux juges des mémoires instructifs. Les soins mesme d'un Doyen ne doivent point se borner à cette vigilance indispensable dans les plus simples affaires qui n'interessent qu'un ou deux particuliers. il doit encore avertir le corps dont il est le chef, de ce qui se passe au sujet de ses interests pour tirer de chaque particulier qui le compose, les lumieres dont il peut avoir besoin pour parvenir plus seurement au but qu'il se propose, et pour mettre ce particulier en estat d'aller rendre à ses Juges, des devoirs dont rien ne le peut dispenser.

Mais tous les soins que Mrs Caron et Emmerez prétendent avoir pris, s'estant bornez à s'informer si M. le premier président vouloit connaitre de l'affaire de la faculté ou en confier le soin à Mr de la Maignon, La faculté peut elle convenir que l'attention du Doyen ait esté aussy étendue et aussy exacte que le mot intensa le porte.

M. Caron ne s'est pas moins écarté de la vérité dans ces termes: comme on rapportoit à la faculté ce qui se passoit de iour en iour. par la faculté on doit entendre l'assemblée de tous les Docteurs, convoquée par le Doyen, et Mr Caron ne peut iustifier qu'il ait iamais convoqué d'assemblée au suiet du procés contre les Chirurgiens, d'où il est aisé de conclure qu'il n'a iamais raporté à la faculté ce qui se passoit à ce sujet.

Il se contredit mesme immediatement aprés quand il dit qu'il n'a pu rien apprendre de certain sur le jugement, et que personne ne s'est remué nonobstant l'envie que chaque particulier sembloit avoir de solliciter

En effet s'il n'a rien appris de certain sur

rator scripsit ad Decanum convenisse se D. Minguy, sed operæ pretium esse ut Decanus rescirct a D. protopræside an vellet per se cognoscere rem facultatis, an permittere ut cognosceretur ab illustrissimo præside de la Maignon. effecit magister Emmerez apud D. D. Minguy cognitorem causæ ut ipse resciret a D. protopræside quid vellet et D. protopræses voluit ipse interesse judicio. cura igitur decani et magistri Emmerez censoris intensa est.

cum referebatur ad facultatem quod in dies fiebat.

Exposcebant singuli qua die judicium esset sperantum ut quisque sollicitaret judices sed nihil certi habere

*potuimus nec ullus antea movit.*
*N.ª qu'il ne se juge jamais de procés par raport que les procureurs des parties n'en soient avertis.*

le jugement, il n'a pu en instruire la faculté *donc non referebatur ad facultatem quod in dies fiebat*. La faculté n'a pas esté instruite de l'estat de son procés et n'a pu solliciter les juges par la faute du Doyen. c'est donc contre la verité qu'il avance que *Decani cura fuit intensa* puis qu'il convient luy-mesme n'avoir rien appris de certain à cet égard.

*Die sabbati 11ª martii, 1724 causa parum fauste judicata est.*

Au reste voiez comment s'explique Mr Caron sur le jugement de ce procés.

Le samedi 11 mars il a esté, dit-il, jugé peu favorablement. A ces termes, peu favorablement, il n'y a personne qui ne pense que la faculté a obtenu une partie de ses demandes, pendant qu'elle a perdu presque dans tous les chefs. on veut néanmoins qu'elle souscrive à cette énonciation qui est entierement opposée à la verité.

*Omnes indignati sunt et sua consilia plurimi proposuerunt non ex re satis cognitâ.*

Si l'on en croit Mr Caron, tout le monde fut indigné de la perte du procés et plusieurs dirent leur avis sur ce que l'affaire n'avoit pas esté défendue.

Ne croiroit on pas à ce langage, que la faculté a esté assemblée le jour de la perte du procés sur laquelle on auroit dit son sentiment? cependant Mr Caron a gardé un silence tres exact sur cet article depuis le 11. mars 1724, jusqu'au premier avril de la mesme année, qu'il convoqua une assemblée pour rendre compte à la faculté du jugement du procés. Voilà dans le cours de toute l'année, la seule assemblée qui ait esté tenue au sujet de cette instance. sur quel fondement ose-t-il donc vanter sa vigilance et son exactitude à suivre un procés jugé sans qu'il l'ait sceu, et dont il n'a instruit sa Compagnie que dix neuf jours après qu'il a esté perdu?

Il se trouve sur les Commentaires une

confusion des deux Decrets, l'un du huit et l'autre du quinze avril 1724. que la faculté ne reconnoit point dans l'estat où ils sont. le premier du 8 avril escrit sur les Registres, porte que ce jour la faculté assemblée sur plusieurs chefs, avoit nommé huit Docteurs pour prendre soin du procés qu'elle avoit contre un tapissier, et qui estoit prest d'estre jugé.

La faculté méconnoit ce decret pour deux raisons, la premiere: que ce jour là on n'a eu intention, en nommant des Docteurs, que de former un Conseil qui prendrait les mesures convenables pour se pourvoir, s'il estoit possible, contre l'arrest rendu en faveur des chirurgiens. c'estoit le seul motif de l'établissement de ce Conseil, la seconde que l'on avoit expressément exclud Mr Emmerez du nombre de ces Docteurs, pour des raisons particulieres. Cependant m. Caron a, de son autorité privée, inseré son nom dans ce Decret.

La preuve de cette altération se tire de ce que les Commissaires n'ayant pas voulu recevoir l'expédition du decret qui les commettoit, jusqu'à ce que le nom de mr Emmerez en eust esté retranché, M. Caron qui sentit la justice de cette demande l'effaça luy mesme sur l'expédition, et approuva en marge, la rature; d'où il résulte que le Décret ne peut rester sur le régistre dans l'estat où il se trouve, puisque l'expédition qui en a esté délivrée n'y est pas conforme.

Cette erreur rend le décret du 15 du mesme mois d'avril, contraire aux intentions de la faculté. Il porte que les Commissaires nommez par la faculté pour suivre le procés qu'elle avoit contre le tapissier, se chargeroient aussy du soin de l'affaire contre les chirurgiens. M. Caron en s'expliquant comme

il a fait, a interverti l'ordre des délibérations en ce que dans cette seconde assemblée on n'a statué autre chose sinon que les mesmes docteurs nommez par le précédent décret prendroient aussy soin de faire juger le procès contre le tapissier.

La faculté ne peut laisser sur ses registres, cette confusion de décrets qui sont contraires à ses intentions et qui ne sont point placez dans leur ordre.

Enfin la faculté est obligée de désavouer un article par lequel il paroit que contre son intention M. Caron ne s'est point opposé à la collation d'un des bénéfices qui sont à la nomination de l'université.

Il faut observer à cet egard que les facultez de Théologie, de Droit, et des arts, avoient décidé en 1720 que doresnavant on distingueroit les bénéfices de l'université en gros et petits benefices, que chaque compagnie nommeroit successivement et alternativement à un gros et à un petit. La faculté de medecine assemblée pour déliberer sur cette affaire, jugea qu'il ne falloit rien innover.

Ainsy, pour agir conformément à cette décision, M. Caron eust deu s'opposer à la collation du Bénéfice faite par la faculté de Théologie en faveur du sieur Dufour, et ne l'ayant pas fait, comme il en convient par ces termes, non intercessi Ledfilus, il faut que la faculté fasse voir par le desaveu qu'elle fait de cet article, qu'elle n'a eu aucune part au silence de Mr Caron.

Si la faculté a décidé avec justice que les commentaires escrits par Mr Caron

doivent estre réformez, elle n'est pas plus mal fondée à luy rayer quelques articles dans son compte de recette et de dépense.

Le premier regarde une somme de soixante six livres payée par M. Caron pour la capitation de deux Bacheliers. Ces particuliers payoient, l'un à la maison du Roy, et l'autre au college dont il estoit professeur. Si donc M. Caron vouloit payer pour eux, il devoit prendre la précaution de sçavoir s'ils ne payoient point ailleurs. Il doit s'imputer son peu d'attention, et se pourvoir pour ce remboursement, contre ces Bacheliers. Mais il ne peut passer en dépense la somme payée parce qu'elle tomberoit en pure perte pour la faculté.

Il se trouve encore deux articles de dépense, l'un de 90tt et l'autre de 18tt que M. Caron prétend contre la faculté pour honoraires qu'il n'a pas receus des chirurgiens.

Si la prétention de M. Caron pouvoit avoir lieu, chaque docteur qui auroit esté nommé pour la Compagnie à St Cosme seroit en droit de la former.

En effet la faculté ayant décidé que pour ne point préjudicier à ses droits, les docteurs discontinueroient d'assister aux examens des aspirans en chirurgie au sujet d'un arrest contre lequel la faculté s'est pourveüe, ç'a esté une regle generale pour toute la Compagnie. Mr Caron n'a pas plus de droit que chaque docteur en particulier, de se plaindre d'avoir esté privé des droits de présence qui pouvoient luy revenir. C'est une perte égale pour toute la faculté dont elle ne doit pas dédomager

son Doyen plus qu'un autre Docteur.

Le plus important de tous les articles regarde une somme de mille livres demandée par Mr Caron pour quatre diminutions qu'il prétend estre tombée sur les fonds appartenans à la faculté.

Il a esté décidé que cet article serait rayé, 1° parceque Mr Caron ne justifie pas avoir eu d'especes appartenantes à la faculté lorsque les diminutions sont arrivées, 2° parceque Mr Caron a luy mesme fait porter aux Docteurs auxquels il a payé les honoraires, la diminution des especes qu'il leur donnoit.

Enfin parceque si Mr Caron a perdu sur ses propres fonds, il n'est pas juste que la faculté deja extrêmement obérée, le dédommage de cette perte.

Après l'exposition exacte qui vient d'estre faite des contestations formées par Mr Caron sur lesquelles la faculté a décidé en pleine connoissance de cause, on ne croit pas qu'il y ait de difficulté à le débouter de sa demande tendante à avoir l'expédition d'un Decret qui ne subsista jamais, et luy ordonner de remettre à la faculté les commentaires dont il est détenteur pour rayer ou rectifier les articles qui ne sont pas conformes à la vérité et aux Decrets, sans quoy elle ne peut, suivant les Statuts, passer aux apostilles de son Compte de recette et de dépense.

Die Jovis vigesimâ quintâ octobris anni millesimi septingentesimi vigesimi

quinti, saluberrima facultas de re gravi et urgente ad negotium facultatem inter et magistrum philippum caron pertinente, deliberatura, convocata est horâ post meridiem tertiâ in scholas superiores, et auditâ lectione hujus præsentis scripti,* deque in deliberationem missâ, et collatis omnium quot quot aderant Doctorum suffragiis, illud scriptum probavit et confirmavit, et sic conclusit Nicolaus Andry Decanus subsignaverunt Afforti antiquus facultatis Decanus, et Le Tellier.

* nempe scripti gallici quod mox relatum est quodque definit paginâ 118. et incipit paginâ 105. sub hoc titulo: Memoire pour la Faculté de Med. au sujet du procès &c. vide igitur paginam 105. hujusce voluminis.

Die vigesimâ nonâ octobris 1725. horâ decimâ matutinâ, Doctores medici, convocati prius a Decano, schedulâ ad eorum singulos, eius nomine ab apparitoribus delatâ cuj: parisiis datâ die 27 præfati mensis, convenerunt in scholas superiores de re ad audaces quosdam et sibi nimium confisos, saluberrimæ facultatis parisiensis vituperatores refellendos, non mediocriter inservitura, deliberaturi, sic enim ferebat schedula.

Hisce in Comitiis decrevit facultas libros quorum alter inscribitur: Lettre à l'auteur de l'article second du journal des sçavans, du mois de mars 1724. alter vero, Examen de divers points d'anatomie, de chirurgie &c. quam primum esse distribuendos et ministris et magistratibus, et singulis doctoribus, propterea quod in hisce libris probatur quantum chirurgi suâ in rebus anatomicis et chirurgicis scientiâ, quam tantopere extollunt, inferiores sint Medicis; adeoq: hos libros non mediocriter inservituros ad audaces et sibi nimium confisos facultatis vituperatores refellendos, quales sunt autores libellorum quorundam contumeliis refertorum adversus facultatem parisiensem, quibus in libellis anatomiam et chirurgiam, chirurgis duntaxat notas esse contendunt, licet harum cognitio a solis duntaxat medicis, in chirurgos derivet.

Censuit præterea Theses chirurgicas quæ deinceps propugnabuntur quæque erunt quodlibetariæ, ordine quodlibetariarum esse propugnan-

das et eodem jure. Sic qui conclusit Nicolaus Andry Decanus.

Die 3ª Novembris 1729. horâ decimâ matutinâ, Doctores medici, convocati prius a Decano, schedulâ ad eorum singulos, ejus nomine ab apparitoribus delatâ, eaque partir datâ die trigesimâ octobris ejusdem anni, convenerunt in scholas superiores, Decanum et professores, more solito, electuri. Sic enim ferebat schedula.

Antequàm ad hanc Decani et professorum electionem sese accingeret facultas nuntiavit Decanus nuntium bonum, nempè, illud tandem Regii Consilii Decretum de quo suprà toties mentio facta est, obtentum esse et obsignatum, quin et quàmprimum expeditum iri, in quo Rex christianissimus declarat sibi numquàm mentem fuisse ullis facultatis saluberrimæ juribus nocere cum litteras concessit chirurgis, quibus litteris quinque demonstratores erigit anatomiæ et chirurgiæ.

Postea ad electionem Decani et professorum ventum est, sed prius gratias egerunt, more solito, professores officio functi, quem ad modum videbitur in primo anni sequentis articulo, ubi quæ sunt in comitiis acta sint, narrabuntur.

Nic. Andry. Facultatis Decanus

# Res Gestæ in Academiâ Parisiensi

## A die 8ª novembris anni 1724. usque ad diem 15am octobris, anni 1725.

Die 8â novembris, 1724. habita fuere Comitia ordinaria deputatorum universitatis, apud amplissimum Rectorem in Collegio Harcuriano.

In his comitiis actum est de lite universitatem inter et librariorum societatem versante, quam Illustrissimus Regiorum sigillorum custos declaravit se velle propediem dirimere. Deinde quæstio fuit de Collegio ubantino quod primarius hujus Collegii magister Grillot, inconsultâ Universitate cœperat demoliri. placuit id prohibendum esse, et eam curam Domino Rectori et Syndico demandandam esse.

Die 2â Decembris, 1724. ibidem habita fuere solita Comitia, nihil verò actum est notatu dignum

Die 11â ejusdem mensis decembris 1724. habita fuere Comitia in aulâ Harcurianâ. 1º Rector amplissimus dixit se comperisse chirurgos parisienses a Rege declarationem in gratiam communitatis suæ, obtinuisse quam ad senatum promulgandi causâ detulerint. nescire se quidem quid ipsis in ea declaratione concedatur, sed esse locum timendi ne quid contra iura saluberrimæ facultatis ac proindè universitatis moliti sint. atque hoc magis quod instant urgentque apud Illustrissimum procuratorem catholicum ut de eâ properet referre ad senatum. quæsi-

Quæsivit igitur a Deputatis num censerent intercedendum esse apud eundem procuratorem catholicum nomine universitatis.

Dum Deputati suas deducunt sigillatim sententias, advenit Dominus Dreux, tum ego Decanus saluberrimæ facultatis cum uno ex procuratoribus, deputatus sum qui ipsi, honoris causâ, obviam irem.

Ille ingressus in Comitium, obtulit litteram a Rege quâ jubebat Ludovicus universitatem obsequiis interfuturam Regi Hispano parandis in Ecclesiâ metropolitanâ parisiensi.

Postquam ille, me, eundem deducente, egressus est, resumpta deliberatio est de obtentâ a chirurgis Regiâ Declaratione. placuit Rogari amplissimum Rectorem ut eâ de re inviseret illustrissimum procuratorem catholicum, ut consuli deinde ordines possent quid esset facto opus.

Die 13â Decemb. ejusdem anni 1724, horâ octavâ matutinâ, supplicationes universitatis apud Divi Joannis Evangelistæ ædem Deo sacram, in Collegio Bellovacensi, habitæ sunt.

Die veneris 15â ejusdem mensis Decembris anni 1724, peractæ sunt ferales precationes ritu solenni in metropolitanâ Ecclesiâ pro animâ Ludovici I. Hispaniarum Regis.

Universitas congregata fuit in scholis medicorum, indeque progressa est ad Ecclesiam Deo sacram sub invocatione Beatæ mariæ virginis, ubi Ego facultatis Decanus saluberrimæ, sedem habui conspectam Decanis, in altioribus scilicet subselliis.

Die 19â ejusdem mensis Decembris

1724. habita sunt Comitia apud amplissimum Rectorem, ubi jussus est quaestor universitatis inire rationem summarum debitarum Jacobo Robert defuncto procuratori universitatis in curiâ.

Die 30ª ejusdem mensis decembris 1724. Comitia in antecessum habita sunt pro sequente januario mense, propterea quod sabbati dies subsequentes, solemnibus festis erant impediendi.

Ubi placuit codices typis impressos nuntiatibus universitatis, unà cum cereo compto offerri Regi, principibusq. et supremis magistratibus.

Die Lunae 31ª januarii 1725 Cerei delati sunt ad magistratus, ad quos ire solet universitas. quod autem illustrissimum Regior. Sigillor. custos adiri non potuerat horis matutinis, ad illum itum est horâ quintâ serotinâ.

Die 1a februarii, 1725. universitas, more compto, petiit marliacum, et ibi Regi ac Reginae, codicem de quo supra sermo fuit, obtulit cum cereo.

Die 3ª februarii, comitia solita apud amplissimum Rectorem habita sunt, ubi placuit per Dominum Rectorem agendum esse apud illustrissimum Regior. Sigillor. custodem, ut impeditum jus scholaritatis velit expressâ declaratione asserere. officium Pergamenarii vacans obitu francisci polés, concessum est Carolo Denis civi Parisiensi.

Die 27ª februarii ejusdem anni 1725. Feriâ nimirum tertiâ secundae in quadragesimâ Ebdomades, horâ 7ª matutinâ, habita sunt apud Mathurinenses, universitatis comitia ad Rotulum aperiendum, quem comprehendinem placuit usque et usque retineri.

Die 3ª martii ejusdem anni 1725 Comitia ordinaria apud amplissimum

Rectorem habita sunt, in quibus nihil memoratu dignum actum est.

Die 14ª martii, ejusdem anni 1725 Quaestor universitatis, acceptiet expensi rationes pro anno proxime superiori exhibuit, nempe anno 1724.

La Recette totale estoit de 40827lt 6s. 9d. obole.

Et la depense de - - - - - 34690lt 12s. 2d.

La Recette excedoit la depense de la somme de - - - - - 6136lt 14s. 7d. obole

Et la reprise estoit de 1486lt 3s. 4d.

Die 23ª Martii 1725. supplicationes universitatis apud Reverendos patres victorinos in suburbio celebratae sunt.

Die 7ª Aprilis ejusdem anni 1725 Comitia ordinaria habita sunt apud amplissimum Rectorem, in quibus nil actum est relatu dignum.

Die 10ª Aprilis ejusdem anni 1725. habita sunt apud Mathurinenses synodalia comitia.

Die 14ª aprilis Lustratum est Collegium Longobardorum

Die 5ª Maji ejusdem anni 1725 habita sunt apud amplissimum Rectorem comitia ordinaria, sed in his nil actum est relatu dignum

Die sabbati 11ª maji, ejusdem anni 1725. comitia extra ordinem habita sunt, ubi initus est contractus locationis et conductionis cum Domino De Catinat senatore in Curiâ, pro Domo Academicâ in suburbio San-Germano

Die sabbati 2ª Junii, ejusdem anni 1725. Comitia ordinaria habita sunt

apud amplissimum Rectorem ubi nil dignum relatu actum est.

Die 19ª Junii, ejusdem anni 1725 Comitia extra ordinem habita sunt apud amplissimum Rectorem in quibus ipse egit de lite saluberrimæ facultatis adversus chirurgos, ad quam litem, universitati, (consultis antea ordinibus) visum fuerat accedere et super hoc negotio legit libellum supplicem Regi offerendum.

Die 24ª Junii ejusdem anni 1725 supplicationes initæ sunt universitatis in æde Deo sacrâ sub invocatione sti Jacobi e macello.

Die 5ª Julii, habita sunt apud amplissimum Rectorem comitia ordinaria, de lite tam enixè, singulorum ordinum academicorum consensu, sumptâ adversus chirurgorum communitatem pro juribus universitatis, perindè et saluberrimæ facultatis conservandis; Rector amplissimus significavit haud sanè segnitici locum esse et socordiæ. Itaque cum nec sibi Rectori nec ulli deputatorum propter officia quibus detinentur lutetiæ, liceat ire par foret, aut versaliis commorari aut in eam urbem ire quotidie aut ex eâ redire, dixit necesse penitus esse ut clarissimis medicis Regiis qui ex munere suo semper assident Regi, aliquis eligatur cui potestas fiat amplissima, commune nostrum negotium graviter promovendi. Inter alios autem satis scire se clarissimum virum magistrum Helvetius pro singulari suo ergà nos amore ac studio, istud delegationis nostræ munus, in se non gravati, si ipsi offeratur, recepturum.

Re in deliberationem missâ placuit, unanimi consensu, nominari

Clarissimum virum Helvetius doctorem Regentem in saluberrima facultate, consiliarium medicum christianissimi Regis ordinarium quibus universitatis in aula delegamus, eidem dari ac fieri quamcumque potestatem, ut litem adversus chirurgorum Communitatem persequatur, eundem ab Amplissimo Rectore per litteras certiorem fieri quantum in ipsius Benevolentia, Sapientia, diligentiaq. confidat universitas. Rogatus est insuper Dominus Rector ut de praesenti consilio et conclusione pariter scribat ad Illustrissimum virum Dominum Dodart archiatrorum comitem.

Eadem die decretae sunt supplicationes solenniores et extraordinariae ad Deum Deo sacram sub invocatione divae Genovefae. quae supplicationes die 12ª eiusdem mensis Julii 1725, celebratae sunt. In iis autem exemplum secuta est universitas, totius urbis quae paucis antea diebus publice et solenni pompa beatam Genovefam pro frugum maturitate et ubertate, aliisq. rebus necessariis precata est

Die 23ª Julii ejusdem anni 1725. habita sunt ordinaria Comitia apud amplissimum Rectorem, in quibus de lite universitatem inter et collegium cardinalitium versante, actum est.

Die 4ª Augusti, Comitia ordinaria habita sunt, ubi auditi admissique supplices numero plures pro litteris nominationis.

In iisdem Comitiis magister Carolus Rollin antiquus Rector, idemque antiquus Collegii dormano-Bellovaci primarius, et Rhetorices quondam in Plessaeo-sorbonae, professor, nuncque eiusdem Eloquentiae professor in Regio francicae

collegio, postulavit ut sibi quem librum de juventutis institutione conscripsit, liceat universitati dicare, quâ de re placuit, unanimi consensu, gratias haberi agiq. magistro Carolo Rollin quod istud opus ex Academiæ votis susceptum perfecerit, et ipsi academiæ dicare et consecrare velit.

Die 27ª augusti, 1725. vir clarissimus magister franciscus vincentius Langlois de Vaugereuil electus est ab universitate loco magistri Le Gendre fato functi in supremo senatu patroni clarissimi. Dominus Rector dixit universitatem judicio consistorianorum Comitum, causam tandem obtinuisse adversus Collegium Cardinalitium.

Die 1ª septembris ejusdem anni Comitia ordinaria habita sunt apud amplissimum Rectorem, quorum sub finem lustratum est collegium sti michaelis.

Die 8ª septembris lecta fuit Regis Epistola qua universitas invitabatur ut fontem Blaudi se conferret ad Regi et Reginæ gratulandum de faustissimo utriusque matrimonio.

Die 12ª ejusdem mensis, profecta est universitas fontem-Blaudi. noctem egit meloduni in hospitiis per designatores Regios universitati attributis.

Die sequenti pervenit Academia ad fontem-Blaudi, ubi Dominus Rector Regi et Reginæ elegantissimo sermone gratulatus est.

Postea Regio apparatu ad prandium excepta est universitas. hujus Ceremoniæ narrationem siquis desideret

hanc fusè reperiet in commentariis universitatis.

Die sextâ octobris ejusdem anni 1729. habitæ sunt supplicationes universitatis ad ædem Deo sacram sub invocatione Sti Ludovici in Regiâ Navarrâ.

Die 8â ejusdem mensis octobris anni 1729. habita sunt Comitia ordinaria apud amplissimum Rectorem in quibus agitata lis est inter proceres gallicanæ nationis, et magistrum Bernardum Collot.

Die 11â octobr. ejusdem anni 1729. horâ 7â matutinâ apud Mathurinenses Comitia deputatorum universitatis habita sunt, ubi in Rectorem confirmatus est pridie electus Dominus Joannes De Laval, Rhetorices professor in Marchiano.

Die 19â octob. ejusdem anni 1729. Comitia deputatorum universitatis extra ordinem habita sunt, et in his composita fuit lis de qua supra inter proceres gallicanæ nationis et magistrum Collot.

Nic. Andry facultatis saluberrimæ Decanus

# Acta apud pharmacopolas et Aromatarios Parisienses.

Die 19ª novemb. 1724. primum subiit examen qui nominatur Duclos interrogantibus Decano et pharmaciæ professoribus, nec non pharmacopæis ad id designatis.

Die 22ª ejusdem mensis novembris 1724. claudius philippus mouton — primum subiit examen, interrogantibus Decano et pharmaciæ professoribus nec non pharmacopæis ad id designatis

Die 11ª Decembris ejusdem anni 1724. Ludovicus Tassart specimen suum confecit in ædibus pharmacopoeorum, quod specimen ab omnibus probatum est.

Die 17ª ejusdem mensis Decembris anni 1724. idem Ludovicus Tassart solenni sacramento se se obligavit.

Die 24 Januarii 1725. Amedæus Paris primum subiit examen, interrogantibus Decano facultatis medicæ, et pharmaciæ professoribus, nec non pharmacopæis ad id designatis.

Die 2ª maji, ejusdem anni 1725 idem amedæus paris alterum subiit examen, quod fuit de plantis.

Die 16ª ejusdem mensis maji, anni 1725. Joannes Baptista Devaux primum subiit examen interrogantibus Decano facultatis, et pharmaciæ professoribus, nec non pharmacopæis ad id designatis.

Die 28ª ejusdem mensis maji anni 1725. idem Joannes Baptista Devaux specimen suum confecit

quod ab omnibus probatum est, in ædibus pharmacopœorum. Hic autem Joan. Bapt. Devaux aggregatione est cooptatus.

Die 12â Julii, ejusdem anni 1725. Amedæus Paris specimen suum contexit quod ab omnibus probatum fuit in ædibus pharmacopœorum.

Die 18â ejusdem mensis Julii, anni 1725. Idem amedæus Paris solenni sacramento se obstrinxit.

Die 30â Octobris, ejusdem anni 1725. Antonius Salvan primum subiit examen, interrogantibus facultatis saluberrimæ Decano et pharmaciæ Professoribus, nec non pharmacopœis ad id designatis.

## Lustrationes Officinarum.

Die decimâ nonâ Augusti 1725. Lustrari cœptæ sunt pharmacopolarum officinæ, a pharmaciæ professoribus Francisco Gouel et Michaele Peaget, nec non eorum adjunctis et a pharmacopœorum præpositis ut moris est quotannis. Hæ que lustrationes officinarum cum pharmacopœorum tum aromatariorum perseverarunt usque ad diem 12am Septembris ejusdem anni. Medicamenta plœrisque in officinis reperta sunt optima, at in duabus tribus-ve non item; nam in harum alterâ aquam fortem pro spiritu vitrioli exhibuit pharmacopœus quidam,

In alterâ vero etiam aquam fortem professoribus satis dederit, quâ de re conquestus est saluberrimæ facultatis Decanus nicolaus Andry, apud Illustrissimum politiæ præfectorem, cum ipsi nomine facultatis gratulatus est de electione ejus a Rege christianissimo

Nic. Andry facultatis decanus

# Res Gestæ apud Chirurgos.

Licet chirurgorum Examinibus quæ in ædibus san-cosmianis celebrantur, amplius adesse nolint doctores medici, propterea quod qui examinantur à chirurgis, nulla anatomiæ et chirurgiæ studia confecerunt sub chirurgiæ professoribus in scholis medicorum, ab re tamen non erit ea quæ apud chirurgos, per hunc decanatûs nostri curriculum, licet absentibus nobis, gesta sunt, referre; Quoniam curavit summâ diligentiâ chirurgus Tarsan primarii chirurgi vicarius et præpositus perpetuus, ut de singulis examinibus apud eos tunc futuris, moneretur Decanus facultatis medicæ peculiari schedulâ, atque ad hæc audienda invitaretur. En igitur quæ gesta sunt.

Die lunæ 18 nov. 1724. interrogatus fuit primo examine qui vocatur Buffet

Die sabbati 30â Decemb. ejusd. anni 1725. Filius chirurgi Gervais ultimum subiit examen

Die sabbati 3â martii, 1725. Filius chirurgi Engerran interrogatus fuit postremo examine.

Die mercurii 7a ejusdem mensis

martii 1729. filius chirurgi Gervais admissus est inter chirurgos San-cosmianos.

Die sabbati 10ª ejusdem mensis martii, 1729. filius chirurgi Gregoire postremum examen subiit.

Die mercurii 14ª ejusdem mensis martii 1729. filius chirurgi Chapillon inter chirurgos san-cosmianos admissus est.

Die sabbati 17ª ejusdem mensis martii, 1729. filius chirurgi Engerran inter chirurgos san-cosmianos etiam admissus est.

Die mercurii 20ª ejusdem mensis martii 1729. filius chirurgi Bonauld ultimo examine tentatus est.

Die sabbati 24ª ejusdem mensis martii 1729, ultimum examen subiit qui nominatur Jon-Endemaine.

Die lunæ 26ª ejusdem mensis martii, 1729. filius chirurgi Arnauld inter chirurgos san-cosmianos admissus est.

Die mercurii 28ª ejusdem mensis martii, 1729. filius chirurgi Gregoire inter chirurgos san-cosmianos etiam admissus est.

Die 31ª ejusdem mensis martii 1729. admissus est etiam in chirurgorum communitatem, qui vocatur Jon-Endemaine.

Die lunæ 30ª Aprilis, et sabbati 5ª maii, 1729. tentati sunt ultimo examine, qui nominatur Labadie; et qui nominatur Vermont.

Die mercurii 2ª maii 1729 ultimo examine tentatus est qui nomi-

natur Jarre.

Die veneris 4ª maji ejusdem anni 1729. filius chirurgi delevoye examine tentativâ dicto probatus est.

Die Lunæ 7ª maji, ejusdem anni 1729. qui vocatur Gramond ultimo examine tentatus est.

Die martis 8ª ejusdem mensis maji, 1729. ultimo examine tentatus est qui vocatur Foubert.

Die mercurii nonâ ejusdem mensis maji, 1729. examine tentativâ nuncupato, probatus est qui vocatur Bertelona Sorbier.

Die veneris 11ª ejusdem mensis maji, 1729. Examine tentativâ dicto, probatus est qui vocatur Gaslin.

Die sabbati 12ª ejusdem mensis maji, 1729. in chirurgorum communitatem receptus est qui vocatur Labadie

Die Lunæ 14ª ejusdem mensis maji, 1729. in chirurgorum gremium receptus est qui vocatur Jarre.

Die veneris 25ª ejusdem mensis maji, 1729. examine tentativâ dicto probatus est qui vocatur Chauvin.

Die sabbati 26ª ejusdem mensis maji, 1729. ultimo examine tentatus est qui vocatur Garangeot.

Die lunæ 28ª ejusdem mensis maji, 1729. Idem Garangeot in barbitonsorum chirurgorum communitatem receptus est.

Die martis 29ª ejusdem mensis maji, 1729. in chirurgorum communitatem receptus est qui vocatur Vermont.

Die mercurii 30ª ejusdem mensis maji, 1729. in Barbitonsor: chirurgor: communitatem admissus

est qui vocatur Joubert.

Die veneris 1ª Junii, 1729, in eandem chirurgor. communitatem receptus est qui vocatur Gramont.

Die sabbati die 2ª Junii, 1729. primo examine probatus est filius chirurgi Delevoye.

Die Lunæ 4ª ejusdem mensis Junii anni 1729. primo examine tentatus est qui vocatur Berlelma Forbier.

Die veneris 15ª ejusdem mensis Junii, anni 1729. examine tentativâ dicto probatus est qui vocatur Caumont.

Die sabbati 16ª Junii, ejusdem anni 1729. primo examine probatus est qui vocatur Esquivin.

Die Lunæ 18ª ejusdem mensis Junii, 1729, primo examine probatus est qui vocatur Gaslin.

Die sabbati 14ª Julii, ejusdem anni 1729, examine tentativâ dicto, probatus est qui vocatur Evrard.

Die mercurii 8ª Augusti, 1729 primo examine tentatus est qui vocatur Caumont.

Die 4ª octobris 1729 aggregatus ~~est~~ inter chirurgos fuit qui vocatur Binos.

Omisimus suo loco, articulum sequentem: Die sabbati 21ª Aprilis, 1729. interrogatus est Dentium extractor nomine porte. ——— Nic. Andry facultatis Decanus

# Obstetrices.

Sequitur ordo mulierum quæ per hunc priorem Decanatûs nostri annum, de arte obstetricandi interrogatæ sunt a chirurgis, in ædibus San-Cosmianis.

Die Jovis 4ª Januarii, anni 1725. interrogata fuit quæ nominatur Pillon, caq: in obstetricum numerum admissa est.

Die Jovis 11ª ejusdem mensis anni 1725. examine probata est quæ vocatur Bonet, eaque admissa in obstetricum numerum.

Die Mercurii 9ª maji, 1725 quæ nominatur Capét interrogata est et admissa.

Die lunæ 9ª Julii, 1725. quæ vocatur Pessez interrogata est et admissa.

Die Lunæ 8ª octob. 1725. quæ nominatur David interrogata est et admissa.

Die Lunæ 15ª octob. 1725. quæ nominatur Du Bois interrogata est et admissa.

Die Lunæ 16ª octobris ejusdem anni 1725. interrogata est et admissa quæ nominatur Versenay.

Eorum quæ per priorem Decanatûs nostri annum gesta sunt in 1° Scholis medicorum, 2° in Academia parisiensi, 3° Apud pharmacopolas, 4° apud chirurgos parisienses.

Finis. Nic. Andry.

Faultrant
Decanus.

136.

# Codex Rationarius Accepti et Expensi.

## Tabula prior accepti ordinarii et Extraordinarii, per tres priores Decanatûs Nostri Menses.

### Caput primum accepti ex annuo Reditu.

A Domino Boucher d'argis pro quartâ parte locationis maiorum facultatis Ædium cadente in diem ultimam Septembris anni millesimi septingentesimi vigesimi quarti, accepit Decanus centum et viginti quinque libras, die sabbati nonâ Decembris eiusdem anni 1724. — — — — — — 125 lt.

Ab eodem Domino Boucher d'argis pro quartâ locationis parte maiorū facultatis Ædium, in diem ultimā Decembris eiusdem anni 1724 — cadente, accepit Decanus summam Centum et viginti quinque librarum. Die mercurii vigesimâ quartâ — mensis Januarii anni millesimi Septingentesimi vigesimi quinti. — — 125. lt

Summā huius paginæ est de deux cent Cinquante livres

## Caput secundum

Summarum quas accepit Decanus a Baccalaureis in quaestionibus quodlibetariis.

Pro stipendiis Lectorum et Registro

A magistro Bernardo de Jussieu — 4lt 10s
A M. Joanne Baptista du Bois — — — 4lt 10s
A M. Joachimo Joanne Cossar — — — 4lt 10s
A M. Franc. Mery — — — — — — 4lt 10s
A M. Jac: paulo malouin — — — 4lt 10s

## Caput Tertium summarum

quas accepit Decanus a Baccalaureis in quaestionibus quodlibetariis. pro Horto.

A magistro Bernardo de Jussieu — — — 3lt 4s
A M. Joanne Bapt. Dubois — — — 3lt 4s
A M. Joachimo Joan: Cossar — — — 3lt 4s
A M. Joanne Mery — — — — 3lt 4s
A M. Joanne paulo Malouin — — 3lt 4s

## Caput quartum

Summarum quas accepit Decanus a Baccalaureis in quaestionibus quodlibetariis pro anatome et Schedulis non Registratis.

A magistro Bernardo de Jussieu — — — 16lt
A M. Joanne Bapt. Dubois — — — 16lt
A M. Joachimo Joan: Cossar — — — 16lt
A M. franc. Mery — — — — — 16lt
A M. Jac. paulo malouin — — — 16lt.

Summa huius paginae est de cent six huit livres dix sols

## Caput Quintum

### Summarum quas accepit Decanus a Medicinæ studiosis pro jure inscriptionum et sigilli.

A Medicinæ studiosis qui nomen dedere et suâ manu illud scripserunt in inscriptionum libro, accepit Decanus centum et quadraginta quatuor libras cum decem assibus — — — 144lt 10s

Pro sigillo testimoniis studiorum apposito, accepit Decanus tres libras. 3lt.

Hîc desinit inscriptionum et sigilli ratio, quod ad Decanum spectat; propterea quod magister Ludovicus de Santeul pecuniæ inposterum recipiendæ a facultate præfectus est. postulavit enim Decanus ut hæc cura alteri Doctori demandaretur quàm sibi Decano innumeris facultatis negotiis impedito.

## Caput Sextum

### Summarum quas accepit Decanus a novis Doctoribus et Baccalaureis, pro Aulæorum usu,

In quinque quodlibetariis accepit Decanus pro aulæorum usu summam sexaginta librarum, quandoquidem in singulis his actibus, Duodecim libræ numerantur a Baccalaureo qui Thesim propugnaturus est. — 60lt

Pro tribus anti-quodlibetariis accepit Decanus duodecim libras, nam pro singulis his actibus quatuor libræ solvuntur, igitur sunt — — 12lt

In duobus vesperiarum et duobus

Summa huius paginæ est deux cent dix neuf livres dix sols

Doctoratûs actibus, accepit Decanus summam quadraginta octo librarum nam in singulis sit actibus numerantur pro aulæorum usu, duodecim libræ. igitur sunt quadraginta octo libræ — — 48.ᵗᵗ

## Caput septimum

Summarum quas accepit Decanus a Licentiatis, in actibus Doctoratuum.

A magistro Ludovico Hieronymo Colnier centum et octoginta libras — — — — 180ᵗᵗ

ab eodem pro sacello triginta et duos asses — — — — — — — — 1ᵗᵗ 12ˢ

A magistro Guillelmo Jos. de Lepine — centum et octoginta libras — — — 180ᵗᵗ

ab eodem pro sacello, triginta et duos asses — — — — — — — 1ᵗᵗ 12ˢ

## Caput octavum

Accepti a Decano ex reliquâ pecuniâ in primis quodlibetariis quæstionib:

In actu cui præfuit extra ordinem, m. Lud. Joan: Le Thieullier, relicta est Decano, propter absentiam Doctorum, summa sexaginta quatuor librarum. — — — — — — 64.ᵗᵗ

In actu cui præfuit extra ordinem, m. Lud. Hieron: Colnier, relicta est Decano, propter absentiam Doctorum, summa — octoginta — librarum — — 80.ᵗᵗ

In actu cui præfuit extraordinem,

Sumã Guiecte pagina est de cinq cent & cinquante cinq livres quatre sols

Magister Guillelmus Josephus de Lespine, relicta est Decano propter absentiam Doctorum, summa septuaginta sex librarum — — — — — — — — — t 76.^tt

Prioris Tabulæ

Finis.

Suma [illegible] pecuniæ acceptæ a Dno Decano quæ initio huius paginæ continetur, paginæ scilicet 14[illegible] est de soixante treize et [illegible] sept livres

Et suma totius accepti est de mil deux cent dix neuf livres quatre sols

# Tabula Posterior

Expensi ordinarii et Extraordinarii, sive Ratio administrationis pecuniæ quam, nomine Facultatis, accepi per tres priores menses Decanatûs mei.

Vidi quittances

## Caput primum

Expensi a Decano pro Chirurgicis operationibus et Anatomiâ.

Pro chirurgicarum operationum cursu, a Magistro Bertrand peracto, ministrante chirurgo parisiensi, nomine Collignon, Centum et sexaginta octo libras, cum quinque assibus, solvit Decanus — — — — 168^tt 5^s

Pro Cursu Anatomico, qui a Magistro

Suma Expensi in hoc folio 141o contenti est de cent soixante et huict livres cinq sols

Col de villars differente, et a magistro Gyinslozz dissecante, peractus est, solvit Decanus nonaginta duas libras, cum uno asse. — — — — — — — 92.lt 1.s

Caput secundum
Expensi pro retusionibus.

Decano quatuor libras solvit Decanus 4.lt

Caput tertium
Expensi pro Rebus sacris.

Pro Anniversario Magistri Guillelmi Luçon, solvit Decanus viginti quinque libras — — — — — — — 25.lt

Pro missis et obitibus celebratis a die sextâ novemb. anni 1724. usque ad diem trigesimam decembris, ejusd. anni, novemdecim libras, cum duodecim assibus, et sex denariis. — — 19.lt 12.s 6.d

Caput quartum
Pro Rebus Academiæ parisiensis seu universitatis.

In supplicationibus Academiæ, vulgò dictis supplicationibus Rectoris,

In câ quæ die mercurii 13ª decemb. 1724. habita est, itumq: fuit ad ædem Deo sacram sub invocatione sti Joannis Evangelistæ, in Collegio Dormano Bellovaco, solvit Decanus duodecim libras, cum octo assibus et sex denariis. — — — — 12.lt 8.s 6.d

In câ quæ die jovis 23 mensis martii 1725

Summa hujus paginæ est [illegible] cent cinquante [illegible]

Vidit quitantias

habita est, et processum fuit ad Ædem Deo sacram sub invocatione sti victoris, solvit Decanus quatuordecim libras, cum sex assibus. — — — — — 14.lt 6.s

Decano, pro itinere suo marliacum, quo ivit cum Domino Rectore ad offerendos cereos Regi, item pro itinere suo ad magistratus, parisiis ad offerendos etiam cereos diebus lunæ 31a Januarii 1724. et martis 1a februarii ejusdem anni, solvit Decanus sexdecim libras. — — — — 16.lt

Decano qui comitatus est Rectorem in solenni Hispaniarum Regis Ceremonia funebri, quæ in æde Beatæ Mariæ virginis habita est, sex libras 6.lt

Bidellis propter cereorum distributionem marliaci et parisiis, et propter funebre officium pro Requie animæ defuncti Hispaniarum Regis, de quibus suprà, sexdecim libras — — 16.lt

## Caput Quintum

### Expensi pro facultatis ædibus.

Fabro Cæmentario, pro variis rebus restitutis, solvit Decanus quinque libras. — — — — — 5.lt

## Caput Sextum

### Expensi pro Rebus facultatis.

Pro Rhedis Conductitiis, solvit Decanus centum et viginti quinque libras, cum sex assibus. — — — 125.lt 6.s

Summa huius paginæ est de cent quatrevingt ~~cinquante~~ [illegible] livres [illegible] sols

pro Equis Bidello suppeditatis, quindecim libras cum decem assibus. — — 15 lt 10 s

Ostiario Illustrissimi Senatus principis, quatuor libras. — — — — 4 lt

Aulæorum textori, triginta duas libras. — — — — — — — 32 lt

Apparitoribus scholarum, pro strenis ineunte anno 1725. sexdecim libras. — — — — — 16 lt

Magistris Lcaulté filio, et Le Roy de St aignen, pro itinere suo versalias ad Illustrissimum sigillorum custodem, nomine facultatis, quadraginta libras. 40 lt

visis quittantijs

Magistro Nicolao Le Tellier, octo libras, quas ære suo solverat commissario, pro actu peracto circa negotium chirurgi Collignon qui professoris anatomici titulum usurpaverat. — — — — — 8 lt

Eidem magistro le Tellier, pro commissario qui se se transtulerat ad ædes Barbitonsorum chirurgorum die 16ª Jannarii, 1725. quo ivimus eâdem die, sexdecim libras quas ære suo solverat magister le Tellier. 16 lt

Eidem magistro le Tellier, octo libras quas ære suo solverat clarissimo patrono Burette in negotio facultatis adversus pharmacopolas Carnutenses. 8 lt

Clarissimis Causidicis De la vigne, Duhamel, Capon, Bergeolon, et Burette, pro inito Consilio circa litem facultatem inter et chirurgos, quadraginta libras. — — — 40 lt

Summa hujus paginæ est de cent soixante et dix neuf livres dix sols

clarissimo patrono Guiot de Chesne, pro inito etiam consilio circa idem negotium facultatis adversus chirurgos, octo libras. — — — — — — — 8.lt

clarissimo patrono de Hericourt, quatuor libras quas ipse suppeditaverat ad eruendum e forensi tabulario, instrumentum litis nostræ adversus chirurgos. — — — — — — 4.lt

Scribæ Domini de Hericourt pro variis à se susceptis laboribus circa res facultatis, duas libras cum tredecim assibus. — — — — — 2.lt 13.s

visis quittantiis

Magistro le Tellier, triginta octo libras cum quatuordecim assibus, quas solverat pro supplicatione civili facultatis adversus chirurgos. — — — — 38.lt 14.s

pro emptis litteris Regiis a Ludovico decimo quinto communitati chirurgorum concessis, quas amplissimo Rectori Dagoumer Decanus dedit, sex asses. — — — 6.s

Procuratori Coullin, triginta duas libras, circa negotium facultatis adversus magistrum Lud. Simonem Emmerez. 32.lt

Eidem procuratori Coullin, viginti quinque libras, ejusdem negotii causâ. 25.lt

Patrono le Sure, pro actâ, in senatu, facultatis causâ, adversus magistrum Ludov. Simonem Emmerez, sexaginta quatuor libras. — — — 64.lt

Pro scripto, gallicè factum, typis mandato, quod contexit patronus le Sure adversus magistrum Lud. Simon. Emmerez, et pro decreto a facultate lato, etiam typis mandato adversus eundem,

Summa hujus paginæ est de cent soixante et quatorze livres treize sols

centum et septuaginta libras. — — — 170.tt

Tabellario Doyen pro actu transacto cum Bibliopolâ circà Codicis pharmaceutici editionem, duodecim libras. — — — 12.tt

Pro emptis ducentis et duodecim exemplaribus Epistolæ quæ inscribitur: Lettre à l'auteur de l'article second du journal des sçavans, du mois de mars 1724. octoginta decem libras, quæ exemplaria jussu facultatis empta sunt ut magistratibus, doctoribus, aliisque quàmplurimis distribuerentur. — — — — 90.tt

Librorum Compactori Lagrive Bidello nostro, pro ducentis exemplaribus religatis epistolæ supra dictæ decem libras. — — — — — — — 10.tt

Accenso, pro vadimonii denunciatione magistro philippo Caron, nomine facultatis significatâ, quatuor libras. — — — — — — 4.tt

Caput septimum
Pro variis impensis Caducariis et pro Epistolarum vecturis.

Pro variis impensis caducariis et pro Epistolarum vecturis, solvit Decanus triginta duas libras, cum quatuor assibus. — — — — — — — — 32.tt 4.s

Caput octavum et ultimum.

Magistro Ludovico Desanteul Quæstori facultatis, deposuit deposuit Decanus summam quæ sibi in manibus supererat, ex pecuniâ

Summa [illegible] paginæ est [illegible] centum [illegible] quadraginta solid.

[illegible]

quam acceperat per tres priores decanatûs sui menses, exceptis aliquot libris quæ deindè variis impensis pro rebus facultatis insumptæ sunt. summa autem hæc magistro Ludovico Desanlent a decano deposita tanquam quæstori facultatis, ascendit ad octingentas quatuor libras. — — — — — — —

804 lt huitcens quatre livres.

nic. Andry saluberrimæ facultatis decanus.

Hæc est Rationum accepti nostri et Expensi Finis; Accepti quidem per tres priores menses prioris anni Decanatûs nostri, à die scilicet nonâ novembris anni millesimi septingentesimi vigesimi quarti, inclusivè, usque ad diem ultimam Januarii anni millesimi septingentesimi vigesimi quinti etiam inclusivè, per quod duntaxat tempus pecuniam facultatis recepi: Expensi verò, tum per tres præfatos menses tum post illud tempus, in hoc expenso summam etiam comprehendendo quam ego reperiens reliquam mihi esse ex pecuniâ facultatis à me receptâ, reddidi facultati, seu quod idem est quæstori facultatis juxta decretum die vigesimâ secundâ Januarii anni millesimi septingentesimi vigesimi quinti, à saluberrimâ facultate, rogatu meo, latum; cuius reliquæ summæ magistro Ludovico Desanlent quæstori, à me redditæ, Apochas duas concessit mihi magister Ludovicus Desanlent facultatis quæstor, his sequentibus verbis constantes, prima scilicet. Je soussigné Receveur des deniers de la faculté de medecine, reconnois avoir receu de

visa quitantiis

Summa hujus paginæ est de huict cent quatre livres

de mr Andri Doyen de la dite faculté la somme de trois cens quatre livres, de l'argent de la faculté, en avance de ce qu'il me doit donner de la somme qui luy reste appartenante à la dite faculté, et qu'il me doit remettre entre les mains comme au Receveur préposé pour la recette des dix deniers. — fait à paris ce 9. may mil sept cens vingt cinq. Signé De Santeul.

Secunda verò: Je soussigné Receveur des deniers de la faculté de medecine reconnais avoir receu de mr Andri — Doyen de la dite faculté, la somme de cinq cens livres, de l'argent de la faculté, en avance de ce qu'il me doit donner — de la somme qui luy reste appartenante à la dite faculté, et qu'il me doit — remettre entre les mains comme au receveur préposé pour la recette des dits deniers. fait à paris ce 28 juillet mil sept cens vingt cinq. Signé De Santeul.

Hîc desinit Tabula posterior expensi ordinarii et extraordinarii sive ratio administrationis pecuniæ quam nomine saluberrimæ facultatis parisiensis, accepi per tres priores prioris anni Decanâtus mei — menses; Ego Nic. Andry Decanus.

Visa quittantia

Sequitur articulus in capite tertio expensi pro Rebus sacris omissus, paginâ 142. lineâ 17.

Bidellis qui per hæc tempora ministraverunt missis, solvit Decanus sex libras cum septemdecim assibus et sex denariis. — — — — — — — — 6.<sup>tt</sup> 17.<sup>s</sup> 6.<sup>d</sup>

Summa hujus paginæ est de six livres dix sept sols six deniers

itaque summa totius accepti est de douze cent dix neuf livres quatre sols

Summa vero totius Expensi est de dix neuf cent quatre vingt sept livres trois sols six deniers

unde summa Expensi superat summam accepti de sept cent soixante et sept livres dix neuf sols six deniers

# Extraordinariae Rationes

sive

## Codex accepti et expensi

Magistro Ludovico De Santeul quaestorem, soli Decano hactenus demandatam, gerente, per novem menses prioris decanatus Magistri nicolai andry.

### Tabula Prior.

accepti ordinarii et extraordinarii

### Caput primum

accepti ex annuo facultatis reditu.

accepit Dictus Quaestor a domino Boucher Dargis alteram facultatis domum occupante, pro quarta parte locationis in diem ultimam mensis martii cadente, summam centum viginti quinque librarum . . . . . . . . hic . . : 125 tt.

ab eodem pro quarta parte locationis in diem ultimam mensis junii cadente, eandem summam . . . . . hic . . . 125 tt.

ab eodem pro quarta parte locationis in diem ultimam mensis septembris cadente, eandem summam . . . hic . . . 125 tt.

a Domino Gradot alteram facultatis domum occupante pro quarta parte locationis in diem ultimam decembris ~~mensis~~ cadente, summam sexaginta librarum . . . hic . . . . 60 tt.

ab eodem pro quarta parte locationis in diem ultimam ~~martii~~ cadente, eandem summam . . hic . . . . 60 tt

ab eodem pro quarta parte locationis in diem ultimam junii cadente, eandem summam . . . hic . . . . 60 tt.

Ex orbis aerario a Domino Berthe pro sex ultimis mensibus anni 1724 et sex primis anni 1725 accepit summam trecentarum quinquaginta librarum . . . hic . . . 350 tt.

Ex orbis aerario a domino Routier pro sex ultimis mensibus anni 1724 et sex primis anni 1725 accepit summam quinque supra quinquaginta librarum . . . . . hic . . . . . 55 tt.

### Caput Quintum.

accepti a Baccalaureis in quaestionibus cardinalitiis pro stipendiis lectorum et horto.

accepit quaestor a singulis baccalaureis summam decem librarum scilicet

| | | |
|---|---|---|
| a Magistro Dubois . . . . . . | hic . . . | 10 tt |
| a Magistro mery . . . . | hic . . . | 10 |
| a magistro de Jussieu . . . . | hic . . . | 10 tt |
| a magistro coras . . . . . | hic . . . | 10 |

Summa hujusce paginae est 2^e mil livres

## Caput sextum

accepti a Baccalaureis in quaestionibus cardinalitiis pro rebus academiae,

accepit quaestor a singulis baccalaureis summam octodecim librarum nempe

| | | |
|---|---|---|
| a Magistro Dubor | hic | 18 lt |
| a Magistro mery | hic | 18 lt |
| a magistro de Jussieu | hic | 18 lt |
| a Magistro cortar | hic | 18 lt |

## Caput septimum

accepti a chirurgis Baccalaureis.

accepit quaestor a chirurgorum praefectis qui postridie divi Lucae, eorum facultate accesserunt summam quinque librarum cum quatuor decim assibus ... hic ... 5 lt 14 d.

## Caput octavum

accepti a medicinae studiosis

accepit pro jure inscriptionum summam triginta quatuor librarum cum tredecim assibus ... hic ... 34. 13 d.

pro jure sigilli triginta sex libras ... hic ... 36 ..

## Caput undecimum

accepti a Baccalaureis pro actuum usu

accepit quaestor pro thesi cardinalitia cui praefuit magister collot summam duodecim librarum ... 12.

pro thesi cardinalitia cui praefuit magister caron eandem summam ... hic ... 12.

pro thesi cardinalitia cui praefuit magister gely eandem summam ... hic ... 12.

pro thesi cardinalitia cui praefuit magister burlet eandem summam ... hic ... 12

## Caput duodecimum

accepti ex reliquiis actuum

accepit ex examine chirurgico summam centum quatuor librarum ... hic ... 104 lt.

## Caput decimum tertium

accepti ab academiae quaestore

accepit quaestor pro professorum honorario summam mille librarum ... hic ... 1000 lt.

## Caput decimum quartum

accepti a quaestore vulgo postarum

accepit quaestor pro regio professorum honorario summam octingenta supra mille librarum ... hic ... 1800 lt

De Santeuil fac. quaestor

Summa huius paginae est de trois mil cent livres sept sols

Summa totius accepti est de quatre mille cent livres sept sols

Tabula Secunda
Expensi ordinarii et extraordinarii
Caput primum
Expensi pro rationibus Decani
Nihil persolvi quartero
Caput secundum
Expensi pro stipendiis professorum
In aere facultatis

Persolvi quartero cuicumque professori excepto pharmaceutices lectore, summam nonaginta librarum

| | | | |
|---|---|---|---|
| scilicet | Magistro vergne | hic | 90 ₶ |
| | Magistro finot | hic | 90 ₶ |
| | Magistro col de villars | hic | 90 ₶ |
| | Magistro bertrand | hic | 90 ₶ |
| | Magistro adam | hic | 90 ₶ |

Caput tertium
Expensi pro anatomicis et pharmaceuticis operibus.

Persolvi pro programmatis per urbem affixis carolo barbanson triginta quatuor libras . . . hic . . . 34 ₶

Janitoribus pro valvarum custodia triginta sex libras . . . hic . . . 36 ₶

Bidellis pro extraordinaria opera in demonstrationibus osteologicis viginti quinque libras . . . 25 ₶

Caput quartum
Expensi pro refusionibus.

Persolvi quartero censori et cuicumque professori duas libras nempe

| | | |
|---|---|---|
| Magistro caron censori | hic | 2 ₶ |
| Magistro gonel | hic | 2 ₶ |
| Magistro finot | hic | 2 ₶ |
| Magistro col de villars | hic | 2 ₶ |
| Magistro bertrand | hic | 2 ₶ |
| Magistro vergne | hic | 2 ₶ |
| Magistro peaget | hic | 2 ₶ |
| Magistro adam | hic | 2 ₶ |

Caput quintum
Expensi pro honorario professorum
In aere academiae

Persolvi quartero singulis professoribus excepto chirurgiae gallicae lectore summam ducentarum librarum nempe

| | | |
|---|---|---|
| Magistro gonel | hic | 200 ₶ |
| Magistro vergne | hic | 200 |
| Magistro finot | hic | 200 |
| Magistro col de villars | hic | 200 |
| Magistro bertrand | hic | 200 |

Summa hujusce paginae est mil cinq cent soixante et une livres

## Caput Sextum

Expensi ordinarii pro Regio professorum honorario lucrum portarum

Persolvi Quartor unicuique professori summam trecentarum librarum

scilicet Magistro gonel . . . . hic . 300 lt
Magistro vergne . . . . hic . 300 lt
Magistro finor . . . . hic . 300 lt
Magistro col de villars . . . hic . 300 lt
Magistro Brechand . . . hic . 300 lt
Magistro adam . . . . hic . 300 lt

## Caput Septimum

Expensi ordinarii pro rebus sacris

Persolvi quartor pro missis Domino Dela Tour sacerdoti unam supra quadraginta libras cum duobus assibus et sex denariis . . . . . hic . . 41 lt 2 s 6 d

pro sacro divi lucae summam sexaginta trium librarum cum septem decim assibus . . . hic . . 63 lt 17 s

apparitoribus unicuique missa praesentibus quatuor decim libras cum decem assibus . . . hic . . 14 lt 10 s

pro pane azimo sex libras . . . hic . . 6 lt

pro mundandis sacelli lineis quindecim libras . hic . . 15 lt

pro resarciendis sacelli lineis duas libras cum decem assibus . . . . . hic . . 2 lt 10 s

pro sacello quindecim libras . . . hic . . 15 lt

pro cereis Domino pellet unam supra quadraginta libras cum decem assibus . . hic . . 41 lt 10 s

pro ~~missa de colonia~~ octo libras . . . hic . . 8 lt

## Caput Octavum

Expensi pro rebus academiae

Persolvi quartor pro supplicationibus ~~[illegible] celebratis [illegible] libras cum [illegible] decim assibus [illegible] denariis~~ . . . ~~hic~~ . . . ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ mense junio celebratis viginti quatuor libras et septem decim asses . . . hic . . 24 lt 17 s

pro iisdem mense octobri undecim libras et totidem asses . . . hic . . 11 lt 11 s

pro extraordinaria supplicatione ad sanctam genovefam quindecim libras cum octo assibus . . . hic . . 15 lt 8 s

vid. vae. mag. nicol. andry. ipsa deleui Dee Sarteul

## Caput nonum

Expensi pro facultatis aedibus

Persolvi quartor Bidellis, pro mundandis aedibus summam tredecim librarum cum decem assibus . . hic . . 13 lt 10 s

pro igne et foco unam supra viginti libras . . hic . . 21 lt

pro atramento et papiro octodecim libras . . hic . . 18 lt

pro aulaeis dicto vervais triginta sex libras . . hic . . 36 lt

dicto la verne fabro lignario quatuor libras . . hic . . . 4 lt

Summa huius paginae est de deux mille cent cinquante et une livres quinze sols six deniers

quitance

pro tecto dicto hanoile quinquaginta libras . . hic . . . 50 ᵗᵃ.
pro horologio dicto clement viginti libras . . hic . . . 20 ᵗᵃ.
pro Dicto chatelain fabro lignario viginti libras . hic . . . 20 ᵗᵃ.

## Caput decimum et ultimum

### Expensi extraordinarii

Persolvi Quarter Dominae Cecilie viduae magistri fouraier pro pensione annua summam centum quinquaginta librarum . . . . . . hic . . . 150 ᵗᵃ.

Magistro Donte pro pensione annua trecentas libras . . . . . hic . . 300 ᵗᵃ.

+ tribus partibus.

Domino Drouan procuratori pro lite adversus chirurgos nonaginta sex libras cum octo assibus . . . . hic . . 96 ᵗᵃ. . 8 s.

Domino Glon inquisitori sexdecim libras . . hic . . 16 ᵗᵃ.

accensto, pro chirurgorum juramento quinque libras . hic . . . 5 ᵗᵃ.

pro computis a dicto delaguine scabinorum libris viginti quatuor libras . . . . . hic . . 24 ᵗᵃ.

Magistro Lepage patrono in lite adversus auleorum textores sexdecim libras . . . . . hic . . 16 ᵗᵃ.

Magistro Lepage procuratori quadraginta octo libras . . . 48 ᵗᵃ.

pro detrahendis e domo dicti Levasseur auleis, duas libras cum decem assibus . . . . . hic . . . 2 ᵗᵃ. . 10 s.

Dicto Levasseur pro resarcitis auleis quingentas libras . . . . . . hic . . 500 ᵗᵃ.

Domino hachette notario pro acceptilationibus annui reditus facultatis decem libras cum octo assibus . . hic . . 10 ᵗᵃ. . . 8 s.

Dicto garnier pro accipiendo reditu decem libras . hic . . 10 ᵗᵃ.

Domino guillaus facultatis typographo centum et viginti quatuor libras . . . . . hic . . 124 ᵗᵃ.

accensto pro vadimonii denunciatione magistro philippo caron facta unam libram cum decem assibus . hic . . . 1 ᵗᵃ. . . 10 s.

pro scriptis manu conductitia, momentis adversus commentarios magistri philippi caron tredecim libras cum decem assibus . . . . . hic . . 13 ᵗᵃ. . . 10 s.

pro thedis novem quinquaginta libras . . hic . . 59 ᵗᵃ

pro minutis impensis sexaginta libras . . hic . . 60 ᵗᵃ.

De Santeul Jacquerar

Summa istius paginae est de mil cinq cent vingt six livres six sols

jtaque summa totius Expensi est de cinq mile deux cent trent neuf livres onz sol. six deniers

unde summa Expensi superat summam accepti de mil cent trente huict livres quatorze sols six deniers . . .

Legatur sequens Decretum

Anno Domini millesimo septingentesimo vigesimo octavo, Die veneris vigesimo nono Octobris, Saluberrima Facultas ritè congregata ad rationes magistri Nicolai Andry Exdecani audiendas, Ejusdemque commentarios cognoscendos pro priore anno Decanatûs ejus, necnon rationes Magistri Ludovici De santeul Quæstoris accipiendas, audivit relationem clarissimorum virorum, Magistrorum nempe Francisci Afforty, Guidonis Erasmi Emmerez, Jacobi Benigni winslow, Andreæ De Laleu, Francisci Bailly, Ludovici Joannis Le Thieullier, qui his commentariis et rationibus examinandis præpositi à facultate fuerant.

Magister franciscus Afforty, utpote Doctorum supra recensitorum antiquior, verba eorum nomine fecit, Et dixit hos primi anni Decanatûs Magistri nicolai Andry Exdecani commentarios à seipsis Examinatoribus perlectos fuisse et probatos: Et rationes accepti et Expensi à Magistro Nicolao Andry Exdecano per tres circiter menses, scilicet à die sabbati quarto novembris 1724, ad diem trigesimum primum Januarii 1725, quo nempe die M. Ludovicus De santeul, ex Decreto die vigesimo secundo Januarii 1725. à facultate lato Quæsturam suscepit, cognitas et attentè examinatas fuisse, et compertum esse summam, quam accepit dictus Magister Nicolaus Andry pro facultatis ærario, esse de mil deux cens dix neuf livres, quatre sols: summam verò expensi pro facultate, non solùm per hos tres menses præfatos, sed etiam paulò ulterius in eodem Decanatûs ejus priore anno, esse de dix neuf cens quatre vingt sept livres, trois sols, six deniers: unde liquet summam expensi superare summam accepti de sept cens soixante et sept livres, dix neuf sols, six deniers, ac proinde

facultatem debere Magistro Nicolao Andry Exdecano summam de Septcens soixante et sept livres, dixneuf sols, six deniers. Aliunde verò sibi ipsis magistro Afforty et aliis examinatoribus manifestum esse ex computatione Tabellarum quibus Doctorum nomina indicantur, tùm eorum qui in variis actibus suum honorarium acceperunt, tùm eorum qui non acceperint, dictum magistrum Nicolaum Andry, (summarum non accepti à Doctoribus à summis à doctoribus ~~non~~ accepti deductione factâ,) debere summam de Septcens cinquantetrois livres, dixsols pro honorario Doctoribus qui illud non acceperunt privatim distribuendo: quâquidem summâ de septcens cinquante trois livres, dixsols à magistro Nicolao andry pro honorario Doctoribus privatim distribuendo facultati debitâ subductâ à priori summâ de Septcens soixante et sept livres, dixneufsols, six deniers, quæ dicto Magistro Nicolao Andry à facultate debetur, superesse tantummodò summam de quatorze livres, neufsols, sixdeniers à facultate magistro Nicolao Andry Exdecano debitam: quâ persolutâ facultatem Magistro Nicolao andry nihil amplius esse debituram: neque Magistrum nicolaum Andry, tùm pro facultatis Ærario, tùm pro singulorum Doctorum honorario, quicquam pecuniæ facultati pariter debiturum esse, Eumque sic à suo debito liberatum atque solutum omninò fore.

Posthæc Magister franciscus Afforty dixit rationes magistri Ludovici De santeul Quæstoris à se francisco Afforty et ab aliis Doctoribus à facultate ad earum examen appellatis recognitas fuisse et examinatas: summam autem ejus accepti pro facultate per novem circiter menses prioris anni Decanatûs Magistri Nicolai Andry, scilicet à die trigesimo primo Januarii 1725. ad diem tertium Novembris ejusdem anni, esse de quatre mil cent livres, sept sols, summam ejus expensi esse de Cinq mil deuxcent trente neuf livres, un sol, six deniers. si verò summa accepti ab expensi

summâ deducatur, superesse summam de onzecens trentehuit livres, quatorze sols, six deniers, quae à facultate Magistro Ludovico De Santeul debetur. — Insuper Magistrum Ludovicum De Santeul — debere facultati pro honorario Doctoribus privatim distribuendo, (computatione factâ Tabellarum quibus Doctorum nomina indicantur, tùm eorum qui per hos novem menses suum in actibus honorarium acceperunt, tùm eorum qui non acceperunt:) (necnon etiam habitâ ratione summae de huitcens quatre livres, quam dictus Magister Ludovicus De santeul à Magistro Nicolao Andry — accepit pro facultate,) summam de onzecens vingt quatre livres: quâquidem summâ de onzecens — vingtquatre livres deductâ ex summâ de onze — cens trentehuit livres, quatorze sols, six deniers — à facultate ipsi Magistro Ludovico De santeul — debitâ, superesse summam de quatorze livres, — quatorze sols, six deniers, à facultate ipsi Mag: Ludovico De santeul persolvendam, tum à pecuniâ pro honorario Doctoribus, privatim distribuendo debitâ — liberando.

Quibus auditis, et factâ computatione rationum accepti et expensi tùm à magistro Nicolao Andry Exdecano per tres circiter menses prioris anni sui Decanatûs per quos quaesturam gessit, scilicet à die sabbati quarto Novembris 1724, ad diem trigesimum primum Januarii 1725, et paulo ulterius quoad expensum, tùm a Magistro Ludovico De santeul Quaestore per novem circiter menses prioris — anni Decanatûs Mag. Nic. Andry, scilicet à die Januarii trigesimo primo 1725, ad diem sabbati — tertium Novembris ejusdem anni, per quod temporis spatium Quaesturam gessit, Facultas probat commentarios seu Historiam prioris anni Decanatûs Magistri Nicolai Andry Exdecani: ratas

habet et gratas rationes accepti et expensi tùm à magistro nicolao Andry Exdecano, tùm à magistro Ludovico De Santeul Quæstore redditas: Censet pro rebus facultatis expedire, ut, compensatione factâ summarum tùm à facultate Magistro Nicolao Andry Exdecano, tùm etiam à Magistro Nicolao Andry Exdecano facultati pro honorario Doctoribus privatim distribuendo, debitarum, Magister Stephanus franciscus Geoffroy actu Decanus, nomine facultatis, ipsi Magistro Nicolao Andry Exdecano persolvat summam de Quatorze livres, neuf sols, six deniers, reliquam quæ ex his summis excurrit. Pecuniam verò à Magistro Nicolao Andry Exdecano Doctoribus pro honorario privatim ipsis distribuendo debitam in se Facultas suscipit, persolvendam à Decano singulis Doctoribus, cum Licentiæ Decanatûs Magistri Nicolai Andry Exdecani supputatæ erunt et constitutæ, dictum Magistrum Nicolaum Andry Exdecanum ab hâc pecuniâ Doctoribus pro eorum honorario privatim distribuendo debitâ prorsus liberat: adeoque irritum declarat Decretum die decimo-nono septembris anni millesimi septingentesimi vigesimi sexti latum. Quiquidem magister nicolaus Andry Exdecanus Tabellas, vulgò les feuilles, quibus indicantur nomina Doctorum, tùm eorum qui suum ex singulis actibus honorarium acceperunt, tùm eorum qui non acceperunt, Magistro Stephano francisco Geoffroy Decano traditurus est, sicut et Apochas, (vulgò Quittances,) à magistro Ludovico De Santeul Quæstore pro summâ de huitcens quatre livres subscriptas,

(unam scilicet pro summâ de Trois cens quatre livres, die quinto mensis maij 1725 datam, alteram pro summâ de Cinq cens livres datam die vigesimo-octavo mensis julii 1725,) cæterasque apochas, et alia instrumenta ad facultatem pertinentia.

Censet quoque Facultas compensandam esse pariter summam à facultate Magistro Ludovico De Santeul Quæstori debitam cum summâ ab eodem Magistro Ludovico De Santeul Quæstore Doctoribus pro eorum honorario privatim distribuendo debitâ: quâ factâ compensatione Magister Ludovicus De Santeul à Decano, nomine facultatis persolvente statim accipiet reliquam quæ excurrit summam de Quatorze livres, quatorze sols, six deniers, sicut et apochas supra recensitas et dicti magistri Ludovici De Santeul manu subscriptas pro summâ de huit cens quatre livres, à Magistro Nicolao Andry ipsi traditâ: Et eodem tempore Tabellas in quibus Doctorum, qui suum in actibus honorarium acceperunt, vel non acceperunt, nomina indicantur, cæteraque instrumenta ad facultatem pertinentia traditurus est idem Magister Ludovicus De Santeul.

Tandem Facultas decernit Magistro Nicolao Andry Exdecano, ob res bene gestas, honorarium centum et quinquaginta librarum, eidem ob diversa itinera tum ad fontem-Blaudi, tum versalias pro facultate suscepta honorarium sexaginta librarum, unicuique Doctori præsenti, Medicis aulicis, causariis et duobus Bidellis viritim ~~[illegible]~~ summam trium librarum, antiquiori magistro et Decano duplum: Et insuper pro operâ extraordinariâ summam centum librarum majori Bidello, minori verò summam quinquaginta librarum Et sic concludo Geoffroy Decanus

Preaux  Afforty  Emmerez
De Belestre
Andry  Léaulté  Mattot
Reneaume

Fourneau Hermelthuis Finot

Winslow

Hirment

Vergnes pour Mr Reyet

Vergnes Du Cerf

Chuscard

Coutier Adam

Baron Grunet De Saneuf

Bertrand Ford

Martineng

Delateu.l Bernier Lespy

Bailly Le Collis

Vieck

Pedget Leaulté Germagny

Chevalier.

Jacques Trant. Dauvet De Breuil

Vasse Le Roy Paignan De L'Epine

Le Pipeullier Cosmier Mery

de Jussieu. Costar Fremont Lemoine

Geoffroy pro Mr. Cordelle

Coldevilars

Cum Deo

Commentarius Rerum in saluberrimâ facultate parisiensi, gestarum, a die tertiâ novembris anni 1725. ad diem secundam novembris anni millesimi septingentesimi vigesimi sexti, magistro Nicolao Andry iterum Decano.

Die Festo Sti Marcelli, 3° novembris anni 1725. Doctores medici, prius, ut moris est, convocati a Decano, schedulâ ad eorum singulos, ejus nomine, ab Apparitoribus delatâ, eâq. parisiis datâ die trigesimo octobris ejusdem anni, convenerunt, horâ decimâ, in scholas superiores Decanum et professores electuri. Sic enim ferebat schedula; quam schedulam, non nisi consultâ, ante hac, facultate, misit Decanus. Quum enim praevideret diem sancto Marcello dicatum, primo post festum omnium sanctorum sabbato adventurum, sciretq. ad sabbatum primum, a festo omnium sanctorum, convocandos esse juxta facultatis statuta, doctores medicos ad Decani et professorum electionem, haesit, cum hic dies festus erat, utrum electio distrahenda esset ad sabbati diem tunc proxime futurum, an eodem die festo celebranda. Hac de re incertus, licet dies festi excludi non videantur in statutis, quin imo exempla sint plura electionum his diebus habitarum, et pauca occurrant ubi electiones in diem festum incidentes, ad alium diem distractae fuerint, tamen ut ab omni dubitatione se se expediret, consulendam esse censuit facultatem, ejusque assensum obtinendum, quem assensum obtinuit die vigesimo nono octobris 1725. in comitiis hoc eodem die habitis.

Antequam ad electionem sese accingerent congregati medici, iis nunciavit Decanus

illud Regii Consilii decretum, de quo in commentariis anni proximè elapsi, toties mentio facta est obtentum iri tandem et obsignatum, idemque quamprimum expeditum iri, in quo Rex christianissimus declarabit sibi mentem nunquam fuisse saluberrimæ facultatis juribus nocere cum litteras San-Cosmianæ Communitati concessit quibus quinque demonstratores chirurgiæ et Anatomiæ eriguntur in amphitheatro San-cosmiano, monuitque decanus hoc ce Regii consilii decretum obtentum iri gratiâ et authoritate illustrissimorum Doctorum Joannis Baptistæ Dodart Archiatrorum Comitis, Joannis Boudin Reginæ medici primarii, et Joannis-claudii-Adriani Helvetius Regis medici perpetuo ordinarii.

Postea, sicuti iam scripsimus in ultimo comitiorum articulo anni præteriti, ad electionem decani et professorum ventum est; sed prius gratias egerunt, more solito, professores officio functi; nempe Magistri Elias Col de villars pathologiæ professor, Thomas Bernardus Bertrand chirurgiæ professor, Franciscus Gonel pharmaciæ professor, Raimundus Jacob Finot materiæ medicæ, sed peculiariter rei herbariæ professor.

Habitis, eleganti sermone, gratiarum actionibus ab his professoribus, sorte ducti sunt ab ipso decano Electores decani et professorum, ex maiori quidem ordine magistri Gonel, Reneaume, et Winslow, ex minori autem magistri Bertrand et le Tellier.

Hi Electores, solito ab ipsis præstito sacramento, secesserunt in sacellum, et habitâ, inter se, deliberatione, decanum prorogarunt magistrum nicolaum Andri. Deindè renuntiarunt ad scholarum professoris munus obeundum, ex maiori

ordine magistrum de la Hire ex minori autem magistros Adam et Frassot. postea conquassatis eorum nominibus pileo contentis, sorte ductus est magister de la Hire.

Ad docendum Latino idiomate, chirurgiam, electi sunt, ex maiori ordine, magister Urbanus Léaulté, et ex minori magistri de Lanlent et Bourdelin. Ex his tribus sorte ductus est magister Urbanus Léaulté. At ille abnuit, nec ullis precibus adduci potuit ut hanc provinciam susciperet. Ideò ad novam electionem processum est, et deliberatione factâ, ab electoribus supradictis, electus est magister Joannes Franciscus Léaulté tanquam ex maiori ordine, licet ex hoc ordine non esset, ex minori autem magister de Lanlent, cum magistro Bourdelin.

Magister verò Joannes Franciscus Léaulté electus est tanquam ex maiori ordine, licet, ut ìmon animadvertimus huius ordinis non esset; at id factum est propterea quod inter astantes Doctores, nemo erat qui tanquam ex maiori ordine eligi posset, præter ipsum.

Ad Rem Herbariam docendum, electi sunt ex maiori ordine magister Mattot, et ex minori magistri Martinenq et Lalen. Sorte ductus est magister Alexander Petrus Mattot.

Ad Pharmaciam docendam electi sunt ex maiori ordine, magistri Ducert et Mongin, ex minori autem magister Baron. Sorte ductus est magister Mongin.

Ad chirurgiam gallico idiomate docendum electi sunt ex maiori ordine, magister Procope, ex minori autem magistri Malouet et Magni. Sorte ductus est magister Magni.

Hi designati professores sese solito obstrinxerunt sacramento.

Die Jovis 15ª eiusdem mensis novembris 1725. post actum quodlibetariæ, sed antè quodlibetarias quæstiones, appellata sunt altâ voce à maiori scholarum Apparitore, ut quotannis fieri solet, in scholis inferioribus et coram

omnibus ~~adstantibus~~, nomina et Cognomina Doctorum tunc actu Regentium, sequenti ordine:

Nomina et Cognomina
Doctorum actu Regentium in saluberrimâ Facultate parisiensi, Anno Christi 1725 ad finem vergente, nempe die 15â novembris ejusdem anni.

Magister mathæus Thuilier Scholarum antiquior,

M. Joannes Cordel,

M. Germanus preaux, professor Regius,

M. Franciscus Afforti. antiquus facultatis Decanus,

M. Guido Erasmus Enmerez antiquus facultatis Decanus,

M. Joannes Boudin, Regis consiliarius, Reginæ medicus primarius, antiquus Fac. Dec:

M. ~~Franciscus~~ Decoté de Bellestre.

M. Urbanus Leaulté,

M. Franciscus Jouet,

M. philippus Douté antiquus facultatis Decanus,

M. joannes Baptista Dodart, Regi à consiliis sanctioribus, Archiatrorum Comes,

M. petrus Marais,

M. petrus Joannes Burette, professor Regius et e Regiâ Inscriptionum Academiâ. Libr. Censor.

M. Alexius Litre, e Regiâ Scientiarum Academiâ,

M. Alexander petrus Mattot.

M. claudius Burlet, Hispaniarum Regis olim medicus primarius, E Regiâ Scient. Academiâ,

M. philippus Caron Exdecanus, et facultatis Censor,

M. armandus Josephus Collot.

M. Joannes chomel.

M. philippus Hecquet.

M. Nicolaus Andri, Facultatis decanus professor Regius, librorum Censor.

M. petrus Le Tourneliers.

M. Ludovicus Lemeri, e Regia Scientiarum Academiâ;

M. philippus Bernardus Bordegaraye,

M. Raimundus Jacob Finot,

M. Ludovicus Reneaume de La Garanne,

M. Jacobus Fourneau,

M. Franciscus Aignan,

M. Stephanus Franc. Geoffroy professor Regius, et e Regiâ Scientiarum Academiâ,

M. Joannes Herment,

M. petrus a Zevedo,

M. Antonius pepin,

M. Joannes Baptista Fermelhuis,

M. Ludov. Guillot,

M. Jacobus Benignus Winslow, e Regiâ Scientiarum Academiâ,

M. Claudius Vergne,

M. Joannes Baptista procope Couteaux,

M. Claudius Ducerf,

M. Salvator Cluscard,

M. Joannes Claud. Adrian: Helvetius Regi a consiliis, ejusque medicus perpetuo ordinarius, e Regiâ Scient. Academiâ,

M. Michael Procope Couteaux,
M. Joannes Baptista Mongin,
M. Joannes Franciscus Couthier,
M. Antonius Geoffroy,
M. Joannes Nic. Delahire,
M. Hyacinth: Theodor. Baron,
M. Camillus Falconet,
M. Ægidius Adam,
M. Thomas Bernard: Bertrand,
M. Franciscus Pousse,
M. Joan. Bapt. Thom. Martinenq,
M. Joann: Bapt: Silva,
M. Anton: de Jussieu e Regiâ Scientiarum Academ: et in horto Regio, Botan: professor.
M. Joannes Besse,
M. Henricus Besnier,
M. Elias Col de Villars,
M. Petr. Ant. Lepi,
M. Ant. Le Moine,
M. Andreas Lalen,
M. Francisc: Bailli,
M. Claudius Ant. Renard.
M. Petr. Afforti,
M. Nic Le Tellier,
M. Joannes Alliot de Mussay,
M. Michael Péaget,

M. Jac. Ant. Millét.
M. Joan. Franc. Léaulté
M. Mich. Ludov. Vernage.
M. Lud. Claud. Bourdelin, e Regia Scient. Academiâ.
M. Emman: Maurit. Duverney Anatomiæ in horto Regio professor
M. Lud. De Santeul,
M. Claud. Brunét.
M. Joann. Damiani Chevalier,
M. Claudius de la Vigne de Frecheville,
M. Gabr. ant. Jacques,
M. Joseph. de la Grive.
M. Guillelm: Magni,
M. Lud. Simi: Emmerez,
M. Petrus Maloét, e Reg. Scient. Academiâ.
M. Jacobus Trant,
M. Philip. Davier de Bréville,
M. Thom. Renatus Galnier,
M. Andreas Joseph. Geron,
M. Jacob. Julianus Carrel,
M. David Vasse,
M. Nic. Le Roy de St Aignen,
M. Lud. Joan: Le Thieullier,
M. Lud. Hieron: Cosnier,
M. Guillelmus Joseph: de Lepine.

# Quæstiones
## Quæ Quodlibetariæ dicuntur.

Die Jovis 15ª Novemb. 1725. disputavit de quodlibetariâ quæstione, ordine suo, magister Ludovicus Claud. Bourdelin, respondente Baccalaureo magistro francisco Mery. parisino. Hæc autem fuit quæstio affirmative conclusa.

An opium Hystericis?

Die Jovis decimâ Januarii, 1726. disputavit de quodlibetariâ quæstione, ordine suo, Magister Ludovicus Michael Vernage, respondente Baccalaureo magistro Joanne Baptistâ duBois Sanlaudæo — Constantiensi; fuitq: quæstio sequens affirmative conclusa.

An febri malignæ venæ sectio?
Emeticum?

Die Jovis 14â februarii 1726. disputavit ordine suo, de quodlibetariâ quæstione, magister Joann. franc: Leaulté, respondente Baccalaureo magistro Bernardo de Jussieu Lugdunæo, fuitq: quæstio talis, affirmative conclusa:

An Rheumatismo balneum?

Die Jovis 28 februar: 1726. disputavit, ordine suo, magister Jacob: anton. Millet de quodlibetariâ quæstione, respondente Baccalaureo magistro Joanne ~~Joachimo~~ Costar parisino, fuitque quæstio affirmativè conclusa.

An Hystericis Kina Kinâ?

Die Jovis 21 Martii 1726. disputavit

ordine suo, de quodlibetariâ quaestione, magister Michael Péaget, respondente Baccalaureo magistro Joanne Baptistâ Dubois Sanlaudaeo-Constantiensi, fuitq: quaestio negativè conclusa.

An vulneratâ crurali arteriâ, ab amputatione auspicandum?

Die Jovis 4ª Aprilis, 1726. disputavit ordine suo, de quodlibetariâ quaestione, magister Nicolaus Le Tellier, respondente Baccalaureo magistro Bernardo de Jussieu lugdunaeo, fuitq: quaestio negativè conclusa,

An cuiq: gangrenae, solius chirurgiae auxilium?

Die Jovis 11ª aprilis, 1726. disputavit ordine suo, de quodlibetariâ quaestione magister Petrus Afforti, respondente Baccalaureo magistro Francisco Mery Parisino; fuitque quaestio affirmativè conclusa.

An in Lithotomiâ, integri calculi exitum, vulneris suppurationi committere malum?

Die Mercurii 19ª Junii, 1726. disputavit ordine suo, de quodlibetariâ quaestione magister Claudius antonius Renard, respondente Baccalaureo magistro Joachimo Joanne Costar parisino. fuitq: quaestio affirmativè conclusa:

An tutiùs ab acu Troisquar quàm a scalpello et lanceolâ paracenthesis?

Oratio Publica.

Die Martis 23ª aprilis, anni 1726.

Magister Claudius Brunet, Scholarum in physiologiâ professor, quam propter morbum habere non potuit in instauratione Scholarum, orationem publicam, hanc de disciplinis ad medicos perficiendos necessariis habuit, fuitq; hæc, sequenti programmate, nuntiata.

Deo Juvante

M. Claudius Brunet saluberrimi Medicorum parisiensium ordinis Doctor Regens, et Scholarum professor, quam propter morbum habere non potuit in instauratione scholarum, orationem publicam, hanc de disciplinis ad medicos perficiendos necessariis habebit die martis 3.ª aprilis 1726. horâ ipsâ tertiâ. In Scholis medicorum.

Valde probata est ab omnibus astantibus hæc oratio, ut pote eleganti sermone concinnata, validisq. argumentis firmata.

---

## Vesperiæ et Doctoratus.

Die Jovis 26.ª septemb. 1726. celebratus est actus vesperiarum magistri Joannis Baptistæ Du Bois licentiati, præside magistro Ludovico Michaele Reneaume de la Garanne. Hæc autem fuit quæstio duplex, utramque in partem agitata.

An puerperæ febricitanti, ventre tumido et subsistentibus Lochiis, venæ sectio e Brachio? medicamenta quæ per alvum ducunt?

primam quæstionem magister Ludov. Michi:

Reneaume de la Garanne, præses, Candidato, alteram Magister Joannes franciscus Couthier, licentiato solvendam proposuit.

Die veneris 27ª septembris. 1726. celebratus est actus vesperiarum magistri Francisci Meri Licentiati, præside magistro claudio Du cerf. Hæc que fuit quæstio duplex in utramque partem agitata.

An secretio, nutritionis causa? effectus?

Primam quæstionem Magister claudius Du Cerf, præses, Candidato, alteram magister Joannes Franciscus Couthier Licentiato solvendam proposuit.

Die Luna trigesimâ septembris 1726. Laureâ doctorali donatus est magister Joannes Baptista Dubois à magistro Ludovico Michaele Reneaume de la Garanne præside. Hæc autem fuit quæstio duplex in utramque partem agitata.

An Mammarum φλογωσις, venæ sectione, cathartis, curanda?

Primam quæstionem Novus Doctor magistro Ludovico de Santeul, alteram præses magistro Joanni francisco Couthier solvendam proposuit.

Die Mercurii secundâ octobris 1726. Lauream Doctoralem adeptus est magister franciscus Mery, eâq. donatus est a magistro Claudio Du Cerf, præside. Hæc autem fuit quæstio duplex in utramque partem agitata.

An in variolis, è Brachio, è saphenâ, venæ sectio?

Primam quæstionem novus Doctor

Magistro Francisco ~~Francisco~~ Bailly, alteram praeses magistro Ludovico Michaeli Reneaume de la Garanne solvendam proposuit.

# Exercitationes Anatomicae et chirurgicae.

Die lunae undecima februarii 1728 et duodecim diebus subsequentibus, magister claudius Vergne, scholarum in pathologia professor, partium Corporis humani fabricam et usus in muliebri Cadavere publico sermone aperuit, et chirurgi loco, dissectionem, suismet manibus, in magnum artis ornamentum et incrementum, aggressus est magister Jacobus Benignus Winslow, uti jam ~~fecit~~ anno proxime elapso, cum magister Elias col de villars ejus collega, anatomicum oratione prosecutus est. Hi duo professores cursum suum anatomicum publice nuntiarunt sequenti programmate:

Cum Deo

Claudius Vergne ~~doctor medicus~~ parisiensis, scholarum professor, Corporis humani structuram, ejusdemque partium usus et affectus exponet in muliebri Cadavere: atque ut a Doctore medico parisiensi, juxta morem in scholis medicis haud insolitum, sectionis ac demonstrationis opus celebretur, id muneris suscipiet professoris collega magister Jacobus Benignus Winslow, Doctor medicus parisiensis, chirurgiae in scholis

medicorum antehac professor, Regiæ Scientiarum Academiæ, et societatis Berolinensis Socius. In Scholis medicorum Incipiet die Lunæ undecimâ februarii 1726. horâ secundâ.

Dici non potest quanto cum applausu hi duo Doctores celeberrimi officia sua functi sunt, et quanta fuerit astantium frequentia.

Die 27 Maii 1726.

Magister Joannes franciscus Couthier chirurgiæ professor, gallico idiomate, ossium Corporis humani fabricam, usus et morbos, in chirurgorum gratiam, maximo auditorum Conventu et applausu demonstravit. Hunc cursum nuntiavit professor, sequenti programmate:

Dieu aidant.

Maitre Jean françois Couthier, Docteur Régent de la faculté de medecine de paris, et professeur de chirurgie en langue françoise, fera en faveur des chirurgiens, la démonstration de tous les os du squelet, qui composent le corps humain. Il expliquera leur structure, leur formation, leur nourriture, leur accroissement, et de plus leurs maladies, et les principales operations qui leur conviennent. Il commencera lundi 27 may. 1726. à quatre heures précises, et continuera les lundis, mardis et vendredis de chaque semaine, à la mesme heure.

Hunc cursum intermisit magister Joannes franciscus Couthier die 27ª Junii ejusdem anni, usque ad diem 22am Julii; quâ die eundem reassumpsit, monitis prius philiatris, et chirurgis hoc programmate sequenti.

Dieu aidant

M. Jean François Couthier Docteur en medecine de la faculté de paris et professeur de chirurgie en langue françoise, recommencera ses leçons d'osteologie, lundi 22 juillet 1726. à trois heures ; dans l'Amphitheatre des Ecoles de medecine.

Hoc anno operationes chirurgicæ celebratæ essent ab altero chirurgiæ professorum, et à magistro Jacobo Benigno Winslow, qui suâ manu, eas peregisset in magnum saluberrimi ordinis decus, nisi cadavera defuissent.

Opera Galenico-chymica.

Die Sabbati, 1.a Junii 1726. magister michael peaget, pharmaciæ professor operationes utriusq. pharmaciæ, Galenicæ scilicet et chymicæ, sermone, magnâ cum laude, exposuit in scholarum amphitheatro, easque pluribus diebus non minori laude, prosecutus est, operi manum admovente nicolao Ludovico Fremin, pharmacopæo parisiensi peritissimo. fuitque hic cursus sequenti programmate nuntiatus.

Deo volente

M. michael peagét, Doctor medicus parisiensis, utriusq. pharmaciæ professor

postquam pharmaciæ galenicæ et chymicæ præcepta exposuit, præcipuasque utriusque pharmaciæ operationes descripsit, has palam administrare aggredietur die sabbati 1ª junii 1726, operante Nicolao Ludovico Tiremin, pharmacopœo parisiensi peritissimo. perget singularum hebdomadum diebus jovis et sabbati, horâ post meridiem tertiâ. in scholar. medicor. amphitheatro.

## Obitus Doctorum

Die jovis 6ª decembris 1725. obiit parisiis, Magister matthæus Thuilier scholar. antiquior. et die veneris 7ª ejusdem mensis, sepultus est in Templo parœciæ sti Rochi. Die autem sabbati decimâ quintâ ejusdem etiam mensis, sacrum J. ch. sacrificium, pro illius animæ requie oblatum est in scholar. sacello.

Die dominicâ 4ª februarii, 1726. obiit parisiis magister alexius Litre, et die 5ª ejusdem mensis, sepultus est in templo parœciæ sti mederici. die autem sabbati decimâ ejusdem etiam mensis, sanctum. J. C. sacrificium, pro illius animæ requie oblatum est in scholar. sacello.

Die 6ª Aprilis, 1726. obiit parisiis magister armandus josephus Collot, et die dominicâ 7ª ejusdem mensis, sepultus est in templo parœciæ sti sulpitii. Die autem sabbati decimâ tertiâ ejusdem etiam mensis, stum J. C. sacrificium pro illius animæ requie, oblatum est in scholarum sacello.

# Acta et Comitia
# Saluberrimæ
# Facultatis.

Die Veneris, nonâ Novembris, 1725. Doctores medici, convocati prius a Decano schedulâ ad eorum singulos, illius nomine, ab apparitoribus delatâ, eâq: parisiis datâ die mercurii 7â novemb. ejusdem anni, convenerant in scholas superiores horâ decimâ, de decretis a facultate latis, circa commentarios et rationes posterioris anni decanatûs magistri philippi Caron, coram ipso, in eorundem exemplari apographo inscribendis, aliisq: de rebus ad facultatem pertinentibus deliberaturi; sic enim ferebat schedula.

Decreta dequibus agitur in hac schedula lata sunt diebus 3â et 9â mensis februarii anni 1725. et diebus 23â Aprilis, 15â, 18â 27â Junii ejusdem anni, atq: 2â Julii ejusdem etiam anni.

Horum Decretorum auditâ lectione in comitiis hac die nonâ novembris 1725 habitis horâ decimâ matutinâ, absente magistro philippo Caron, legitime tamen convocato, ea saluberrimus ordo confirmavit et iterum probavit, hancque confirmationem magistro philippo Caron significandam esse censuit per majorem facultatis apparitorem, quod statim præstitum fuit.

Die lunæ manè 12â novembris 1725. horâ decimâ, Doctores medici, convocati prius a Decano per iuramentum, schedulâ ejus nomine, ad eorum singulos, ab apparitoribus delatâ, convenerunt in scholas superiores, de urgente

Negotio cui providere penès facultatem est, deliberaturi. Sic enim ferebat schedula, parisiis data die 7â novembris ejusdem anni.

Urgens negotium de quo agitur in hac schedulâ, solutio est pecuniæ quæ a facultate debebatur magistro philippo Caron exdecano. Hac re in deliberationem missâ, nempe quonam modo hæc solutio fieret, statuit et decrevit facultas magistrum ludovicum de santeul facultatis quæstorem rogandum esse ut quæ in animo haberet circa summam magistro philippo caron solvendam, aperiret; atque si solvere non posset quæ solvenda essent ita ut cum tempus advenerit, nihil á magistro desanteul sperandum sit, tum magistrum franciscum afforti antiquum facultatis decanum, in locum magistri desanteul sufficiendum esse, quod tamen renuit magister franciscus afforti, donec hanc rem accuratè perpenderit. statuit eadem facultas ut si magister franciscus afforti quæstor fit tum omnibus actibus scholarum præsens censeatur, duplumq: percipiat perindè ac percipit decanus. sic quæ conclusit nic. andri decanus.

Die decimâ sextâ novemb. 1724 horâ decimâ matutinâ, doctores medici, convocati prius a decano, schedulâ, illius nomine, ad eorum singulos ab apparitoribus delata, câque parisiis datâ die mercurii 14ª novemb. ejusdem anni, convenerunt in scholas superiores, lectionem epistolæ, a clarissimo joan: claudio-adriano helvetius, decano scriptæ circa rem magistri philippi caron audituri. sic enim ferebat schedula.

Antequàm legeretur hæc epistola, magister franciscus afforti antiquus faculta-

tit Decanus petiit a facultate ut loquendi copia sibi fieret circa magistrum Ludovicum De Santeul. Impetratâ veniâ loquendi, dixit oportere ut magister De Santeul rationes administrationis pecuniæ facultatis ab ipso acceptæ et impensæ, quàmprimum facultati redderet; atque si hæ rationes probentur, et ratæ habeantur a facultate, tum idem magister De Santeul in suo quæstorii officio, nempe accipiendæ et impendendæ pecuniæ facultatis, munere perseveret; sin minus probentur, alius Doctor in eiusdem magistri Ludovici De Santeul locum sufficiatur a facultate. Sic censuit maior astantium pars, sicque conclusit cum maiori suffragiori numero, nic. Andry Decanus.

Deinde ad lectionem ventum est Epistolæ magistri Joannis-claudii-adriani Helvetius, quâ invitat Decanum vir ille clarissimus ut magistri Philippi Caron negotium remittatur componendum Illustrissimo prætori Civili. hac perlectâ, aliter censuit facultas, ne scilicet id noceret iuri suo quo suas habet ad supremum senatum commissas causas. Et hæc ratio cum renuntiata est magistro Helvetius, probata ab eo maximè est.

Die vigesimâ novemb. 1725. litteras versaliis missas à clarissimo magistro Helvetius, accepit Decanus, quibus certior factus est spem maiorem quàmunquam affulgere Regii Decreti obtinendi de quo lotiis in commentariis prioris anni Decanatûs nostri mentionem fecimus. atque ut secundùm saluberrimi ordinis vota, res facilius succedat, suaserunt patroni peritissimi adversaria esse conscribenda quàm primum in quibus potiores rationes

quibus nitimur adversùs chirurgos, dilu-
cidè exponerentur, Ita breviter ut hoec
adversaria a principibus, a ministris et
magnatibus omnibus sine fastidio legi
possint. Moram non fecit Decanus,
et operi, unà cum Decano, manum
admoventibus Illustrissimo Archiatrorum
Comite, et huic assidente clarissimo
magistro Helvetius, statim hoc scriptum
exaratum est, paucisq. post diebus, distri-
butum versaliis et parisiis; quod, ut
infrà patebit, non infelicem habuit
exitum. Nuntiatum autem est Decano
per alias litteras ab Aulâ missas, easq.
a clarissimo magistro Helvetius scriptas,
hancce litem facultatis adversùs chi-
rurgos, qui contendunt christianissimum
Regem, suis litteris nuperrimè eorum
communitati concessis (quibus scilicet
quinque Demonstratores Regii creantur)
omne jus adimere medicis, docendi in
chirurgorum amphitheatro; Nuntiatum
inquam est, hancce litem judicatum iri
die martis 3ª decembris tunc proximè
futuri, nempe ante decem dies, in
Regio Consilio: Qui nuntius stimulos
addidit Decano ut prefatum scriptum
accelleraret, sic volente facultate.

Die mercurii 28ª Novemb. 1725.
Doctores Medici, convocati prius a Decano,
Schedulâ ejus nomine, ad eorum singulos,
ab apparitoribus delatâ, eâq. parisiis
datâ die 26ª prefati mensis ejusdem
anni, convenerunt in Scholas superiores,
horâ decimâ matutinâ, rationes posterioris
anni decanatûs magistri philippi Caron
iam pluries examinatas definituri; sic
enim ferebat Schedula.

In his comitiis statim actum est
de lite facultatis adversùs chirurgos,
de quâ in superiori articulo mentionem
fecimus. Decrevit facultas summas

esse gratias agendas Illustrissimo Archiatrorum Comiti, et clarissimis viris Joanni Baudin, et claudio Adriano Helvetius, ob summam ab ipsis, hac in re, facultati concessam opem; et sic cum omnibus astantibus conclusit Nic: Andry Decanus.

Hæ autem gratiarum actiones die Lunæ sequutâ, nempe 3â decembris actæ sunt nomine facultatis, a Decano et a magistris Francisco Afforti, michaele Ludovico Vernage, Nicolao Le Tellier, qui unà versalias petierunt eodem consilio, quibusq: præfati medici aulici nullas non dederunt sui erga facultatem, amoris et studii significationes.

Quantum verò spectat ad negotium magistri philippi Caron, cujus negotii causâ convenerant doctores, hoc ad alia comitia distractum est propter temporis penuriam.

Die 3â Decembris 1725. horâ quartâ matutinâ, versalias profecti sunt, ubi supra relatum est Decanus et Magistri franciscus Afforti, michael Ludovicus Vernage, Nicolaus Le Tellier. 1° ad gratias, nomine facultatis, agendas Illustrissimo Archiatror: comiti, clarissimisq: viris Joanni Baudin et Joanni-claudio-Adriano Helvetius ut superiori articulo dictum jam est. 2° ad serenissimi principis Ducis Condæi gratiam implorandam pro rebus facultatis adversus chirurgos San-cosmianos, eiq: uti et cæteris principibus, scriptum pro facultate exaratum typisq: mandatum offerendum. Simul etiam Illustrissimo Regior. sigillorum custodi, et ministris omnibus: quæ

Duo officia, nomine facultatis impleta sunt a Decano et praefatis Collegis ipsum comitantibus, Hujus autem scripti plura exemplaria reposuit Decanus in saluberrimae facultatis tabulario.

Illis collegis se se adjunxit magister Joannes Baptista silva pro suo erga facultatem amore, quem multis modis testificatus est, facultatis causam strenuè versalis agendo apud illustrissimum Regior. sigillor. custodem, aliosq. magnates, praesentibus nobis.

Jam jam die sabbati primâ decemb. Decanus cum magistris vernage et le bellier, inviserat illustrissimum Regior. sigillor. custodem parisiis, ipsique id negotii summis precibus commendaverat Inviserat etiam cum iisdem collegis die dominicâ 2â decembris, parisiis, eodem de negotio Illustrissimum — Castrorum praefectum Dominum De villarts, ac inprimis serenissimum Aurelianensium Ducem, quibus omnibus a Decano oblatum est, facultatis jussu nomineq. scriptum supra memoratum; neque omisimus Illustrissimum Dominum le pelletier des forts, aliosq. quam plures quorum nomina hic recensere longum esset.

Hujus autem scripti titulus est; second memoire pour L'université de paris, et la faculté de medecine contre la — communauté des maitres Barbiers chirurgiens, chez lottin &c.

Distributum etiam est illud scriptum singulis Doctoribus, ejusq. aliquot exemplaria deposuit Decanus in facultatis Tabulario.

Die martis sextâ Decembris 1729 horâ decimâ matutinâ, Doctores medici, convocati priùs a Decano, schedulâ, ejus nomine ad eorum singulos, ab apparitoribus delatâ, câq. parisiis datâ pridie ejus diei, convenerunt in scholas superiores, Epistolam gravissimi momenti, a clarissimo Collegâ magistro Joanne claudio — Adriano Helvetius, Decano scriptam

Audituri, sic enim ferebat schedula.
Epistola Magistri Helvetius lecta est
à Decano coram Facultate, haecque est:

Monsieur

Nous avons enfin terminé nostre affaire
M. Mareschal a signé ce matin 4 decembre
le projet d'arrest que M. le Controlleur
Général nous avoit leu, et cet arrest
doit passer ce soir au Conseil. M La
Peyronie n'a jamais voulu le signer,
et s'est fort faché contre M. Mareshal
et contre nous. Mais enfin l'affaire
est terminée malgré luy.. J'auray
l'honneur de vous envoyer incessamment
l'arrest signé. Je suis &c. Helvetius.
A Versailles ce 4 Decembre 1725.

Regium Decretum de quo agitur in hac
Epistolâ, illud est quod tantopere et jam
diu expectabat saluberrimus ordo. Decretum
nempe in quo Rex christianissimus declarat
mentem sibi nunquam fuisse juribus
facultatis medicae nocere cum litteras
concessit quibus quinque demonstratores
chirurgi creantur in Amphitheatro
San-Cosmiano, et cujus obtinendi causâ
tot labores per decanatûs nostri curriculum
huc usque suscepimus.
Lectione factâ hujus Epistolae decrevit
Facultas gratias esse agendas Domino
Dodart Archiatrorum Comiti, Domino
Boudin et Domino Helvetius pro tanto
beneficio, eorum ope, facultati concesso,
et ideò eundum esse versalias trium aut
quatuor doctorum numero. Tum decanus
certiorem fecit de hoc decreto illustrissimum
Archiatrorum Comitem et clarissimos
viros Joannem Boudin, et Joannem claudium
Adrianum Helvetius, at illustrissimus
Archiatrorum Comes, per litteras, ejusnomine,

a magistro Helvetius ad Decanum missas, cavit ne hac Delegatio fieret, his nempe verbis, hac de re scripsit magister Helvetius ad Decanum:

Monsieur,

J'ay rendu compte à monsieur Dodart de la délibération de la faculté. Il m'a paru en estre fort touché, et m'a chargé de vous prier d'en remercier la Compagnie. Il m'a ajouté qu'il le porteroit avec zele, et avec vivacité dans toutes les occasions où il pourroit luy estre utile. Il souhaite qu'on ne vienne point en députation le voir, et il a raison, cette députation seroit remarquée icy; et certaines gens ne manqueroient pas d'en prendre ombrage. nous avons obtenu tout ce que nous ~~souhaitions~~ pouvions souhaiter, mais il n'est pas encore temps de le faire connoitre ouvertement, ainsy empeschez ces messieurs de venir. M. Dodart m'a la mesme obligation. J'ay l'honneur d'estre &c.. Helvetius.

A Versailles ce 8 Decemb. 1729.

Die mercurii duodecimâ Decembris 1729. horâ tertiâ, Doctores medici, convocati priùs a Decano, schedulâ ad eorum singulos, ab apparitoribus, ejus nomine, delatâ, eaq. parisiis datâ, die ~~dec~~ lunæ decimâ præfati mensis ejusdem anni, convenerunt in scholas superiores, ~~ut~~ de negotio facultatem inter et chirurgos amicè et concorditer ità componendo ut nihilominus utilitati publicæ et saluberrimi ordinis dignitati consulatur, deliberaturi. sic enim ferebat schedula, eaq. per juramentum.

Causa quæ Decanum movit ad hanc

Doctorum Convocationem, Epistola est ad-
cum scripta a magistro Joanne Claudio
adriano Helvetius, his verbis:

Monsieur

Nous devons avoir de la reconnoissance
des manieres gracieuses de mr marechal.
Il ne veut point de procés, et il y a lieu
de croire qu'on pourra faire finir
toutes les affaires à l'amiable. ainsy
il faut sçavoir de la faculté si elle veut
consentir que mr le Recteur et mr
Dagoumer, d'une part monsieur le
premier medecin et vous, avec des
docteurs anciens, et quelques uns des jeunes
décident avec ceux d'entre les chirurgiens
que nommera mr Mareschal, pour
accommoder et finir cette affaire &c.
Je suis Monsieur vostre &c. Helvetius.
A Versailles ce 4. decemb. 1729.

Conveniunt itaque Doctores eâ de re
deliberaturi. at pridie ejus diei, nempe
undecima praefati mensis decembris 1729.
misit ad Decanum magister Helvetius
decretum Regii Consilii tamdiu expectatum
quo Rex christianissimus declarat sibi
mentem non esse juribus saluberrimae
facultatis nocere, licet chirurgis
San-cosmianis litteras concesserit quibus
quinque chirurgiae demonstratores erigit
in San-cosmiano amphitheatro.

His itaque in comitiis legit statim
Decanus decretum illud Regii consilii
tantopere exoptatum et tandem obtentum,
quod sic habet.

Veu par le Roy, estant en son conseil,
les memoires presentez par les Recteur,
Doyens des facultez, procureurs des Nations,

L'université
et autres suppots de
de paris, contenant differentes demandes
au sujet de l'exécution des lettres patentes
en forme d'Edit, données à Fontainebleau
le mois de septembre mil sept cens vingt
quatre, portant établissement de cinq
demonstrateurs en différentes parties de la
chirurgie; et le mémoire présenté par
le sieur Maréchal premier chirurgien
du Roy; Et sa majesté estant informée
que pour raison de partie des dites
demandes et contestations, les parties sont
actuellement en instance en la grand' —
chambre du parlement de paris, où il a
esté rendu en differens temps plusieurs
arrests à ce sujet, il a paru convenable
à sa majesté, de renvoyer toutes lesdites
parties à s'y pourvoir pour raisons des
dites demandes et contestations; et comme
les dites parties pourroient craindre récipro-
quement que quelques clauses, ou mesme
quelques termes insérez dans les dites lettres
patentes en forme d'Edit du mois de septemb.
mil sept cens vingt quatre ne formassent
un préjugé pour les dites Contestations, en
paroissant déroger aux Reglements
faits jusqu'à ce jour, sa majesté qui n'a
eu d'autres intentions que d'establir, par
l'edit, cinq demonstrateurs pour les differentes
parties de la chirurgie, sans rien changer,
innover aux droits que peuvent avoir la
Faculté de Médecine, l'université et la
Communauté des chirurgiens, ni faire
aucun Reglement nouveau à cet egard,
a jugé nécessaire d'expliquer plus précisément
ses intentions. Oui le Rapport du sieur
Dodun conseiller ordinaire au Conseil Royal
Controlleur général des Finances. Sa
Majesté estant en son Conseil, a renvoyé
et renvoye les parties au parlement de
Paris pour proceder suivant les derniers
Erremens, et comme avant les lettres

patentes en forme d'Edit, données a Fontainebleau, le mois de Septemb. 1724. par lesquelles sa majesté n'a entendu former aucun préjugé ni fins de non recevoir en faveur de l'Université et la Faculté de Medecine, et la communauté des maîtres chirurgiens, sur leurs contestations respectives. Ordonne sa majesté que par rapport aux demandes jugées, celles actuellement indécises et celles qu'elles voudront intenter réciproquement dans la suite, il soit procédé comme avant les dites lettres patentes, lesquelles seront au surplus, exécutées selon leur forme et teneur. Fait au Conseil du Roy, sa majesté y estant, tenu à Versailles le quatre decembre 1729. signé Phelypeaux.

Hoc Regis Consilii Decretum sequutæ sunt litteræ a Rege christianissimo datæ, vulgò lettres patentes quæ sic habent:

Louis par la Grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, à nos amez et feaux Conseillers, les gens tenant nostre cour de parlement a paris salut. Les Recteur, Doyens des Facultez, procureurs des nations et autres supposts de nostre Université de paris, nous ayant présenté leurs memoires, contenant différentes demandes au sujet de l'exécution des lettres patentes en forme d'Edit données a Fontainebleau le mois de Septembre mil sept cens vingt quatre portant etablissement de cinq demonstrateurs de differentes parties de la chirurgie, et le memoire à nous présenté par le sieur mareschal nostre premier chirurgien, et estant informez que pour raison de partie des demandes et contestations, les exposans

sont actuellement en instance en la grand' chambre de nostre parlement où il a esté rendu en differens temps, plusieurs arrests à esprit, et nous ayant paru qu'il estoit convenable de renvoyer toutes les dites parties à s'y pourvoir pour raison des dites demandes et contestations; et comme les dites parties pourroient craindre reciproquement que quelques clauses, mesme quelques termes inserez dans les dites lettres patentes en forme d'edit du mois de septemb: 1724. ne formassent un préjugé pour raison des dites contestations, en paroissant déroger aux Reglements faits jusqu'à ce jour, nous qui n'avons eu d'autres intentions que d'establir cinq demonstrateurs, par nostre edit, pour les differentes parties de la chirurgie, sans rien changer ni innover aux droits que peut avoir la faculté de Medecine l'Université et la communauté des chirurgiens, ni faire aucun Reglement nouveau à cet egard, nous avons jugé nécessaire d'expliquer plus précisement par arrest de nostre dit conseil d'estat du 4 decembre dernier cy joint, nos intentions.

A ces causes nous avons renvoyé et renvoyons les parties par devant vous pour y proceder suivant les derniers errements, et comme avant les lettres patentes en forme d'edit, données à Fontainebleau, le mois de septembre mil sept cens vingt quatre, par lesquelles nous n'avons entendu faire aucun préjugé ni fin de non recevoir en faveur de l'Université et faculté de Medecine, et de la communauté des maitres chirurgiens, sur leurs contestations respectives, avons ordonné et ordonnons que par rapport aux demandes jugées, celles actuellement indécises, et celles qu'elles voudront intenter réciproquement dans la suite, il soit procedé comme avant les dites patentes

lesquelles seront au surplus, exécutées selon leur forme et teneur. Si vous mandons que ces presentes vous ayiez à faire enregistrer, du contenu en icelles faire jouir et user les exposans, pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tout trouble et impeschement contraire, car tel est nostre plaisir. Donné à Versailles, le troisieme jour de fevrier, l'an de grace mil sept cens vingt six, et de nostre Regne, l'onzieme. signé Louis, et plus bas, par le Roy. Phelippeaux avec paraphe.

Et en outre est escrit, Registré, oüi le Procureur général du Roy, pour jouir, par les impétrants, de leur effét et contenu, et estre exécutées selon leur forme et teneur suivant l'arrest de ce jour, à paris, mil sept cens vingt six, signé Isabeau avec paraphe.

Hujus autem Relationis litterarum in acta supremi senatûs parisiensis, sequitur extractum his verbis:

Veu par la cour, les lettres patentes du Roy données à Versailles en fevrier mil sept cens vingt six, signé Louis, et plus bas, par le Roy, Phelippeaux, et scellé du grand sceau de cire jaune, obtenües par les Recteur, Doyens des facultez procureurs des Nations, et autres supposts de l'Université de paris, par lesquelles et pour les causes y contenues, le Seigneur Roy a renvoyé les impétrants et la communauté des chirurgiens de cette ville de paris, par devant la cour, pour y proceder suivant les derniers Erremens, et comme avant les lettres patentes en forme d'Edit données à Fontaine bleau au mois de septembre 1724, portant établissement de cinq

démonstrateurs en différentes parties de la Chirurgie, par lesquelles le dit Seigneur Roy n'a entendu former aucun préjugé ni fin de non recevoir en faveur de la dite Université et faculté de medecine et de la dite Communauté des chirurgiens, sur leurs contestations respectives, et a le dit Seigneur Roy ordonné que par rapport aux demandes jugées, celles actuellement indécises et celles que les parties voudront intenter réciproquement dans la suite, il soit procedé comme avant les lettres patentes, lesquelles seront au surplus, exécutées selon leur forme et teneur, ainsy qu'il est plus au long contenu ès dites lettres patentes à la cour adressantes, et la Requeste presentée à la cour par les dits impétrants à fin de l'Enregistrement des dites lettres patentes; Conclusions du procureur Général du Roy. ouï le rapport de Me Gabriel de la porte conseiller, Tout considéré, la Cour ordonne que les dites lettres patentes seront enregistrées au Greffe d'icelle, pour jouir par les dits impétrants de leur effet et contenu et estre exécutées selon leur forme et teneur. Fait en parlement le cinq avril, mil sept cens vingt six.

Collationné. Signé Mirey.

Hiis praefatis, eo nunc unde digressa est revertatur oratio. Convenerunt itaque Doctores medici in scholas superiores de negotio facultatem inter et chirurgos amice et concorditer ita componendo, ut nihilominus utilitati publicae, et saluberrimi ordinis dignitati consulatur, deliberaturi.

En autem quae in hoc conventu, die mercurii duodecima decembris, anni 1725, in scholis superioribus habito, acta fuerunt.

Decrevit facultas delegationem insti-

faciendam esse ad Illustrissimum Dominum Dodart Archiatrorum Comitem, ut ipsi gratiæ agantur iterum de obtentâ interpretatione et explicatione Regii Diplomatis Chirurgis concessi.

Statuit præterea coram magistro Joanne-Claudio-Adriano Helvetius qui his comitiis aderat, statuitque eam gratias huic magistro etiam agendas esse summas eâdem de causâ ac Illustrissimo Archiatrorum Comiti: nec omisit saluberrimus ordo clarissimum virum Joannem Boudin primarium Reginæ medicum, cui multum debere se confessa est in hoc eodem negotio.

Voluit insuper saluberrima Facultas ut Consilium multis Doctoribus constans a Decano eligendis erigeretur in quo Res Facultatis, quantum ad chirurgorum litem tunc pendentem spectabat, tractarentur. Censuit item et definivit eadem Facultas patronos parisienses magni nominis eligendos esse, qui res saluberrimi ordinis tuerentur; hosque patronos a Decano eligendos. Cui Facultatis mandato morem posteà gessit Decanus clarissimos viros Dominos Magueux et de Hericourt, facultatis amantissimos et in supremo senatu patronos celeberrimos, huic muneri, nomine Facultatis, ut præessent consentiverint, rogando, eorumque assensum obtinendo, non sine magnis, ex utrâque et tantorum virorum et Decani parte, vicissim relatis gratiarum actionibus.

Quantum vero ad Schedulæ caput

cujus causâ convocatio facta est, nempe de negotio facultatem inter et chirurgos amicè et concorditer ità componendo ut nihilominùs utilitati publicæ et saluberrimi ordinis dignitati consulatur; — magnam cautionem habendam esse censuerunt Doctores omnes astantes, ne componendæ litis specie, circumveniant nos chirurgi.

Caeterùm id negotii committendum esse Illustrissimo Archiatrorum Comiti, clarissimis viris Joanni Boudin, et Joan: claudio-Adriano Helvetius, ut cum decano ea præstent quæ præstanda erant, simulq: Amplissimum Rectorem, et Magistrum Dagoumer ExRectorem rogandos esse ut ejusdem negotii satagere non recusent. Sicq: conclusit Decanus in his Comitiis die 12ª habitis mensis — Decembr. 1725. horâ tertiâ pomeridianâ, in quibus aderat Magister Helvetius cui summas egit gratias facultas saluberrima pro tot ac tantis ab illo susceptis laboribus, ad hanc prætati Diplomatis, chirurgis a Rege Christianissimo concessi, explicationem et interpretationem obtinendam, sine quâ certè omnes spes nostræ chirurgos in officio continendi, corruebant.

Paucis exinde diebus, cum sese, ad hujus litis compositionem, accingeret Decanus, omnia mutata sunt ex partibus chirurgorum. Nam ipse Georgius Marechal proposito suo ampliùs non stetit, ut videre est sequendi Epistolâ ad Decanum a magistro Helvetius celeriter tunc conscripta.

Mr Marechal ne se soucie plus d'aucun accommodement, ainsy monsieur, — L'Université et la Faculté peuvent

commencer la poursuite du procès quand ils voudront, et je les exhorte à commencer le plustost qu'il se pourra &c.

A Versailles le 24 Decembre 1725.

Die vigesimâ Decembris, 1725. horâ 3ª Doctores Medici, convocati priùs à Decano schedulâ ejus nomine, ad eorum singulos, ab Apparitoribus delatâ, eâq; parisiis datâ die 19ª præfati mensis ejusdem anni, convenerunt in scholas superiores negotium Magistri Philippi Caron, circa rationes posterioris anni Decanatûs sui, ad ultimum finem perducturi.

In his Comitiis nihil hac de re definitum est, præ temporis angustiâ.

Die vigesimâ octavâ Decembris 1725. horâ tertiâ, Doctores Medici convocati priùs a Decano, schedulâ, ejus nomine, ad eorum singulos, ab Apparitoribus delatâ, eâq; parisiis datâ die 24ª prefati mensis ejusdem anni, convenerunt in scholas superiores, Rationes posterioris anni Decanatûs Magistri philippi Caron ExDecani audituri et confecturi, sic enim ferebat schedula.

Doctores astantes ratas habuerunt Rationes Magistri philippi Caron pro summâ Quientarum quadraginta unius supra tria millia libellarum cum septem assibus et sex denariis quæ ipsi a facultate debebatur. Sed cum Magister philippus Caron recesserit e comitiis præter astantium expectationem, commentariosq; Facultatis secum abstulerit, ita ut nihil a facultate in iis apponi scribive potuerit iuxta decreta facultatis

super hoc negotio lata, ipsamet Facultas ad diem lunæ tunc proximè futurum comitia distulit, statuitque hocce decretum magistro philippo Caron denunciandum esse per majorem facultatis apparitorem, quod præstitum est illicò.

Die lunæ ultimâ anni 1729. Doctores medici, convocati priùs a Decano, schedulâ, ejus nomine, ad eorum singulos, ab apparitoribus delatâ, eâqi parisiis datâ, die 29â decembris ejusdem anni, Convenerunt in scholas superiores, horâ tertiâ pomeridianâ, de solvendâ magistro philippo Caron pecuniâ, a saluberrimo ordine ipsi debitâ, consilium inituri, et quod hesternis comitiis supra codices facultatis, propter recessum ejusdem magistri Caron qui cos secum abstulit, apponi à facultate ut par erat, inscribi-ve non potuit, id ipso præsente apposituri et inscripturi. Sic enim ferebat schedula.

Decrevit facultas sese magistro Caron oblaturam propediem, quod ipsi debebatur ab eâdem facultate, summam scilicet duentarum quadraginta unius supra tria millia libellarum cum septem assibus et sex denariis, eâ conditione ut idem magister facultati reddat commentarios facultatis, simulq: instrumenta probatoria afferat rationum suarum.

In iisdem Comitiis quamplurimi Doctores summam obtulerunt penes se ad pecuniæ quæ a facultate magistro philippo Caron debebatur solutionem perficiendam.

Tum facultas statuit ut singulis Doctoribus qui pecuniam ex ære suo concederent, magister Raimundus Jacob. Pinot hùic recipiendæ pecuniæ ab eâdem

Facultate præpositus, testimonium largiretur manu sua scriptum, quo appareret quæ summa ab iis concessa fuisset, ut Facultas deinde iis hanc pecuniam retribueret debitam, quod spopondit saluberrimus ordo. Sic conclusit Nic. Andry Decanus. Si autem qui pecuniam ex ære suo obtulerunt sunt magistri Afforti parens et filius de Bellestre, Leaulté parens et filius, Finot, Aignan, Winslow, Vergne, de la hire, Couthier, Baron, Bertrand, Vernage, Sanlent, de la vigne, Magni, Vasse, Pousse, le Roy de St aignan, Hermand, Andry, Geffroy, Baille, de Sepine. Quidam verò ex iis, non solum obtulerunt pecuniam, sed illico numerarunt in manibus clarissimi magistri Finot, huic pecuniæ, ut jam notatum est, accipiendæ et servandæ, præpositi à facultate saluberrimâ.

Plurimi qui in his comitiis non aderant, pecuniam miserunt per apparitores facultatis ad eundem magistrum Raimundum Jacob Finot, inter quos sunt magistri Hecquet, Brunet, aliiq. non pauci quorum nomina non suppetunt. Cæterum astantes omnes, nullo excepto, magistrum Finot huic pecuniæ ~~pecuniæ~~ excipiendæ præposuerunt, et sic conclusit Nic. Andri Decanus.

Die nonâ Januarii 1726 horâ 3â pomeridianâ, Doctores Medici, convocati prius schedulâ, ejus nomine, ad eorum singulos, ab apparitoribus delatâ, câq. parisiis datâ die septimâ ejusdem mensis, prælati anni, convenerunt in scholas—

superiores, 1° de solvendo quinquagesimo denario, 2° de aliquot Doctoribus in catalogo tributi vulgo dicti Capitationis non recensendis, 3° de collegâ accipiendae et expendendae facultatis pecuniae, in locum magistri desanteul id munus abdicantis, proponendo, consilium initura. sic enim ferebat schedula.

Quoad primum caput, dixit facultas se exemplum secuturam academiae parisiensis, et cum hac de re nihil adhuc actum esset ab ipsâ academiâ, cunctandum esse donec ipsa quid esset praestandum, exemplo suo demonstrasset.

Quoad secundum definivit quinam essent Doctores qui in catalogo tributi capitationis dicti non erant recensendi.

Quoad tertium, nihil tunc statuendum esse opinata est, donec ipse magister Ludovicus desanteul qui aberat, audiretur.

Die lunae 21ª Januarii, 1726. Doctores medici, convocati prius a Decano schedulâ, ejus nomine, ad eorum singulos, ab apparitoribus delatâ, câq: parisiis data, die 16ª praefati mensis ejusdem anni, convenerunt in scholas superiores, horâ 3ª pomeridianâ, collegam electuri in locum magistri desanteul, officium quo per annum sua usque functus est, abdicantis. sic enim ferebat schedula.

In his comitiis auditus est magister Ludovicus desanteul, qui quaestoris officium sibi a facultate tributum absolute abdicare velle et se verâ abdicare, dixit, quo per annum suo usque functus erat.

Tum, ex majori suffragiorum numero, electus est in ejus locum magister franc. Coathier, et nempe quaestor esset

Facultatis, ipsiusque pecuniam reciperet et dispensaret, sed ita ut de acceptâ et impensâ a se imposterum pecuniâ dumtaxat rationem redderet facultati, non verò summam magistro philippo Caron Exdecano debitam a facultate, solvere teneretur. Et ita conclusit, cum majori suffragiorum numero, m. Andry Decanus.

Quidam verò ex astantibus proposuerant ut magister franciscus Couthier ratione quaesturae suae duplum perciperet in Retributionibus, quemadmodum percipit Decanus. At hanc remunerationem omnino recusavit magister Couthier, dixitque nihil iam reformidare se quàm dum facultati adiumento esse cupit, ipsi tamen oneri esse.

Antequam Comitia solverentur intercessio significata est Doctoribus astantibus, per accensum, trium Doctorum nomine qui aberant, nec iis comitiis adfuerant, quâ intercessione contendebant hi tres Doctores hancce magistri francisci Couthier electionem abolendam omnino esse, quin et irritam esse.

Lectâ intercessione sententiam non mutavit facultas quae magistrum franciscum Couthier mox elegerat; quin et huiusce intercessionis rationem dixit facultas habendam esse nullam. quo decreto recesserunt Doctores astantes.

Qui autem intercessionem hanc significari curarunt, sunt magistri Martineng, Lalen, et Magni. Intercessio verò haec est.

L'An mil sept cens vingt six, le vingt un Decembre apres midi, A la Requeste de Me Jean Baptiste Thomas de Martineng

André Lalen, et Guillaume Magni,
tous Docteurs Regents de la Faculté de
medecine en l'université de paris, qui
ont fait election de domicile en la
maison de Me de Flers, procureur en
la cour seize rue des arcis, paroisse
St mederic, nous Jean Mauger huissier
au parlement, demeurant rue Ste Croix
de la Bretonnerie, paroisse St Jean
en Greve, soussigné, signifié et declaré
a Me Nicolas Andry Doyen de la faculté
de medecine, et à tous messieurs les
Docteurs de la dite Faculté presens
à l'assemblée qui se tient actuellement
dans l'Ecole de medecine rue de la
Bucherie, en parlant pour eux tous
à la personne du dit Me Andry tenant
le Bureau dans la salle des Ecoles
de medec; suivant le billet de Convocation
dont la teneur ensuit: Conveniant
Doctores medici post meridiem in
scholas superiores die lunæ vigesimâ
primâ hujus anni 1726. horâ ipsâ
tertiâ, collegam electuri in locum
magistri de Santeul, officium quo
per annum hucusque functus
est abdicantis. Datum parisiis
die mercurii 16 Januarii 1726.
Nic. Andri Decanus; que les dits
sieurs de Martinengue, de Lalen
et Magni sont opposans et s'opposent
par ces presentes à l'Election que
le dit sieur Andry entend faire faire
d'une personne pour faire la fonction
de comptable, recevoir et payer les deniers
de la faculté dont le dit sieur Andry est
tenu en qualité de receveur par l'art. 56
des statuts de la faculté homologuez à la
cour du parlement, et suivant le serment
qu'il a presté à la faculté apres son
election, protestant de nullité de tout

ce qui pourroit estre fait au préjudice de la presente opposition, et de se pourvoir par appel ou autres voyes de droit contre la pretendue election faite cy devant de la personne de Me Desfontaines mesme de faire rendre compte par le sieur Andri de toute la gestion qu'il a eu ou du avoir soit par luy soit par autres et en parlant que dessus, laissé la presente copie. Signé Mauger. +

Die Lunæ 28 Januarii, 1726 horâ tertiâ, Doctores medici, convocati priùs a Decano, schedulâ ad eorum singulos, ab apparitoribus delatâ, eâque pridie datâ, die 26â prædicti mensis ejusdem anni, convenerunt in Scholas superiores de cereis prope diem distribuendis, aliisq: de rebus ad Facultatem pertinentibus deliberaturi. Sic enim ferebat schedula.

Decrevit Facultas 1° non esse distribuendos cereos, ad hancq: sententiam adducta est ad vitandas sumptus, quibus indulgere sine magno rei familiaris incommodo non poterat. 2° statuit convocandos esse quamprimum Doctores ad examinatores Candidatorum eligendos, et sic conclusit Magister Philippus Caron antiquior ex præsentibus. Nam aberat Decanus versalias profectus ab importita Facultatis negotia quibus sine morâ vacare necesse ipsi fuit.

Die Lunæ quartâ Februarii 1726 horâ tertiâ pomeridianâ, Doctores medici, Convocati priùs a Decano, schedulâ ad

+ Postridie, eandem intercessionem iterarunt iidem tres Doctores, his verbis:
L'an mil septcens vingt six le vingtdeux janvier, apres midi, à la requeste de Ms Jean Baptiste Thomas Martineng, André de Lalen, et Guillaume de Magni, tous docteurs Regens de la Faculté de Medecine en l'université de paris, qui ont fait election de domicile en la maison de Me de Flers procureur en la cour, seize rue des arcis paroisse St mederic, nous Jean Mauger huissier en parlement, demeurant rue ste croix de la Bretonnerie, paroisse St Jean en Greve soussigné, avons signifié, déclaré et fait sçavoir au sieur Nicolas Andri Doyen de la Faculté de Medecine, pour luy et tous les Docteurs de la dite Faculté en son domicile rue des Bernardins en parlant à sa personne, que par inadvertance, et méprise, il a esté employé le jour d'hier apres midi dans l'opposition par nous faite à la requeste des dits sieurs Martineng, Lalen, Magni, le vingt un Decembre; au lieu de vingt un Janvier present mois veritable jour de sa datte, pourquoy en tant que besoin est ou seroit, les dits sieurs Martineng Lalen, et de Magni, declarent par ces presentes reiterer la susdite opposition, et que si au préjudice d'icelle, il a esté passé outre à l'Election dont est question ils protestent de se pourvoir ainsy qu'ils ont déclaré, à ce que le susdit sieur Andri n'en ignore, et a iceluy laissé la presente coppie en parlant comme dessus.

Mauger

eorum singulos, ejus nomine, ab apparitoribus delatâ, eâq. parisiis datâ die 30ª Januarii, ejusdem anni, convenerunt in scholas superiores, examinatores candidatorum electuri, et de aliis rebus ad facultatem pertinentibus deliberaturi.

Quoad examinatores, hos more solito eligendos esse statuit facultas. Tuncq. attentium nominibus in urnâ positis, sorte ducti sunt ex maiori ordine, magistri Emmerez, Binet, et Couthier, ex minori autem magistri Vernage et Feron, ut electores sint Examinatorum.

Hi quinque facultatem petierunt, et deliberatione habitâ, precibus antea ad Deum fusis, elegerunt in examinatores, magistros Caron, Aignan, et Vergne, ex maiori ordine: magistros autem Bailli, Malouet, et LeRoy de st Aignen, ex minori.

Deinde priorum nomina in pileo posita sunt, et tunc sorte ducti sunt magistri Caron et Vergne.

Nominibus postea caeterorum trium in eodem pileo positis, sorte ducti sunt magistri Bailly et Malouet.

His peractis, ad secundam schedulae partem ventum est, nempe de aliis rebus ad facultatem pertinentibus deliberationem: Et tria capita quae sequuntur definita sunt.

1° Magister franciscus Couthier summam magnâ diligentiâ colliget magistro Caron solvendam, et extimet a facultate debitam. Adibitq: Joannes franciscus Couthier singulos doctores ut unusquisque quam libuerit summam offerat largiaturq: iisq: testimonium sua manu scriptum exhibebit quo appareat summa ab iis

largita. (Ubi notandum quod magister Raimundus Jacobi Finot, cui hæc provincia anteà demandata erat, hanc amplius gerere noluit, singulisq. Doctoribus reddidit quod quisque in eius manibus reposuerat)

2° Codicis pharmaceutici, jam typis mandari cœpti, editio absolvatur curâ Decani cui potestatem non dedisse ait facultas concludendi cum Bibliopolâ, de conditionibus impressionis erga facultatem, ut sic post pactionem factam, inchoatum opus relinquatur.

3° Si Bibliopola editionem absolvere nolit, hanc tollat ex eius manibus Decanus et alteri Bibliopolæ tradat, melioribus si fieri potest erga facultatem conditionibus, major scilicet exemplarium compactorum numerus exigatur. Et sic conclusit Mic. Andri Decanus post electos examinatores Candidatorum.

Die Lunæ 18ª februarii 1726 horâ tertiâ pomeridianâ, Doctores Medici, convocati prius a Decano, schedulâ, ad eorum singulos, ab apparitoribus delatâ, eâq. parisiis datâ die 16 eiusdem mensis, convenerunt in scholas superiores, 1° de ædificandâ, ab Universitate, Bibliothecâ, deliberaturi; 2° de temerariâ quâdam eâq. sanctæ quadragesimæ præcepto et ordinis nostri dignitati infensâ Barbitonsorum chirurgorum licentiâ reprimendâ, Consilium inituri.

Quoad primum Caput censuit facultas Universitatem ab ædificandâ Bibliothecâ abstinere debere donec compertum sit quanti constabit hæc ædificatio.

Quoad secundum Caput statuit facultas rogandum esse Eminentissimum Cardinalem Noallium ut caveat ne Ecclesiarum parisiensium pastores, immunitates ab observandâ quadragesimâ concedant subtestimonio chirurgorum, aliorum-ve qui licet medici non sint, hujus tamen rei definiendæ quotidiè apud ægros satagere audent. magno Religionis detrimento, nec medicorum saluberrimi ordinis injuriâ, cui officio satisfactum est die 24â proxime insequentis februarii ejusdem anni, ut infrà post unum et alterum articulum observabitur.

Die 22â februarii, 1726. Decanus causam egit facultatis coram Illustrissimo politiæ proprætore, in Regis castelleto maiori, adversus chirurgum quendam parisiensem nomine Bessière, qui fœminæ leucophlegmatiâ laboranti remedia præceperat, hunc-que morbum eorum esse numero contendebat qui chirurgos, non medicos, ut curentur postulant, summamque trecentarum librarum solvi sibi debere pertinaciter affirmabat, pro curis ad hunc morbum sanandum, a se habitis, quoin morbo perierat ægrotans.

Cum circà judicium a se ferendum hæreret judex, declarans nescire se quid esset leucophlegmatia, adeoq. nihil a se de hac lite definiri posse, surgit Decanus in Cameræ angulo latitans, et præsente judice nodum solvit, causas, naturam et indolem morbi publicè aperiendo, coram ipso chirurgo qui fateri coactus est hocce morbi genus ad chirurgiam non pertinere.

Tum judex chirurgum damnavit qui multum, anteà, loquax, singulosq. astantes, quin et ipsum judicem, elato supercilio conspiciens, tunc compressis labris, et prono capite, è turbæ medio diligens evasit.

Sententiam autem a Judice latam typis mandari curavit Decanus, haeque est:

Sentence rendue
En la chambre de police
au Chatelet de paris, le 22 fevrier 1726
pour les Doyen et Docteurs Regents de la faculté de medecine en l'université de paris. Contre Jean Baptiste Bessiere, maistre chirurgien juré à St Cosme, et chirurgien de la maison du Roy, portant deffense audit Bessiere, mtre chirurgien juré à St Cosme, et à tous autres chirurgiens d'entreprendre sur la profession des medecins

A Tous ceux qui ces presentes lettres verront, Gabriel-Jerosme de Bullion chevalier Comte d'Esclimont Mestre de Camp du Regiment de Provence Infanterie, Conseiller du Roy en ses Conseils, prevost de paris: Salut. Sçavoir faisons que sur la Requeste faite en jugement devant nous en la chambre de police du chatelet de paris, par Me Louis Antoine Dulaurens procureur des Doyen, Docteurs Régents de la faculté de medecine en l'université de paris, demandeurs aux fins de la Requeste à nous presentée le deux Janvier dernier, et de l'exploit donné en vertu de nostre ordonnance le cinq dudit mois, par Girault huissier à cheval au Chastelet de paris, controllé et presenté, assistez de Me Duret leur avocat.
Contre Me Louis le maistre procureur de Jean Baptiste Bessiere Chirurgien de la maison du Roy, deffendeur, assisté

de me de la Brosse son avocat, et
encore les sieurs Doyen, Docteurs Regents
de la faculté de medecine en l'Uni-
versité de Paris, deffendeurs à la Re-
queste verbale du dixsept du dit mois
de Janvier; Contre Me Bégon procu-
reur du sieur Jacques françois de St
George ancien controlleur des rentes
de l'Hôtel de ville de Paris, deffen-
deur et demandeur, assisté de me
de la Marniere son avocat, parties
oüies, nous avons la partie de Delabrosse
reçeu partie intervenante, et faisans
droit sur les demandes et contestations
des parties, ordonnons l'exécution des
Edits, arrests et Reglemens, faisons
deffenses à la partie de DelaBrosse
et à tous autres Chirurgiens, d'entre-
prendre sur la profession des parties de
Duret, et pour l'avoir fait le condamnons
en trois livres d'amende, et aux depens,
sauf à la partie de Dela Marniere
à se pourvoir contre et ainsy qu'elle
avisera bon estre, ce qui sera exécuté
sans préjudice de l'appel: En temoin
de ce nous avons fait sceller ces
presentes, qui furent faites et données
par messire René Hérault chevalier
seigneur de fontaine l'abbé, conseiller
du Roy en ses Conseils, Lieutenant
Général de police au Châtelet de
Paris, y tenant le siege le vendredi
vingt-deux février mil sept cens
vingt six. Collationné par Chaillou.
Signé en chef Tardiveau. Controllé et
Scellé le 9. mars 1726. Signé Doyard.
et au dos, Signifié à M. le Maître
et Begon à domicile le 21, mars
1726. Signé Hamelin.

Dici non potest quantopere laboraverit

Magister Joannes Franciscus Leaulté, ut hanc causam licet specie levem, sed in hoc casu, ob multa praeter expectationem nata impedimenta, difficilem et arduam evinceremus. nullis enim curis pepercit, nullumque non movit, hujus negotii causâ, lapidem. atque si quid profecimus, id certè tam chari collegae studio in instruendâ et informandâ hac lite potissimum debetur.

Die mercurii 27â februarii 1726, juxta decretum die decimâ octavâ ejusdem mensis, a facultate in scholis superioribus latum, invitos Decanus plurimis stipatus collegis, Eminentissimum Cardinalem Noallium, quem sic allocutus est.

Monseigneur

Les medecins de paris ont l'honneur de se présenter devant vostre Eminence pour l'informer d'un abus qu'elle peut arrester, et qu'ils ne doutent point qu'elle n'arreste des qu'elle en aura connoissance, puisque cet abus qui est contraire à nos droits, l'est encore plus à un précepte essentiel de l'Eglise.

Il est peu de personnes, Monseigneur, qui ne croye pouvoir obtenir valablement des dispenses de Caresme sur des attestations de chirurgiens.

Les chirurgiens se prestent à cette erreur, et n'oublient rien pour la fomenter. Ils n'ont cependant aucun titre pour donner des attestations de cette importance. Ils ne sont pas mieux pourveus de la science nécessaire pour

le faire à propos et conformément aux intentions de L'Eglise. Ils ne connoissent ni les qualitez des alimens, ni la nature des infirmitez, ni les forces du corps. La maindre indisposition dont on se plaint est toujours à leurs yeux une raison legitime de dispense; et à considerer la maniere dont ils se conduisent à cet égard, on peut dire que le Caresme seroit bien tost anéanti si on s'en rapportoit à leurs decisions.

Nous vous supplions donc Monseigneur, de vouloir bien, par les voyes que vostre zele pour la Religion vous fera juger les plus convenables, couper cours à un abus qui est aujourd'huy un des plus préjudiciables à la pratique de l'abstinence.

Vostre Eminence sçait comme Leon X. ne voulut s'en rapporter qu'aux seuls Medecins pour la dispense qu'il envoya au Cardinal Ximenez, quelque juste qu'elle paruft estre, et qu'elle fust en effet. Elle sçait comme par un Concile celebr. de Narbonne, il est expressément recommandé aux Evesques mesme, de n'accorder aucune dispense de cette nature, sans une semblable précaution.

L'interest ne nous fait point parler, Monseigneur, puisque à l'egard des attestations que nous délivrons sur ce point, c'est une loy inviolable parmi nous, de ne jamais rien recevoir, non seulement du pauvre, mais du Riche.

Enfin nous protestons à vostre Eminence, Monseigneur, que dans la demande que nous luy faisons, nous n'avons d'autre veuë que de procurer, en ce qui depend de nostre ministere, le bien de la Religion, et de suivre en cela les engagemens que nous avons

Contractez, lorsque sous l'autorité du St Siege, nous avons receu dans vostre propre palais, avec le degré de licence, la bénédiction apostolique.

Ad hanc orationem responsum fecit honestissimum Eminentissimus Cardinalis, sed quo nihil certi statuebat. Adeo ut dubitans Decanus quid inde accideret, Doctores convocavit ad diem sabbati proximè tunc sequuturam, nempe secundam Martii. His congregatis quae acta essent apud eminentissimum Cardinalem narrat. Tum censuerunt omnes, uno dumtaxat excepto, Epistolam, nomine facultatis scribendam esse ad omnes Ecclesiarum parisiensium pastores, quâ in Epistolâ eadem momenta exponerentur quae antea in oratione apud Eminentissimum Cardinalem a Decano habitâ, fuerant exposita. Haec Epistola juxta facultatis decretum scripta est die 5ª mensis Martii. At cum ab apparitoribus facultatis, ad singulos pastores ferebatur, tunc, praeter expectationem, exiit Eminentissimi Cardinalis mandatum quo praecipiebat omnibus et singulis pastoribus, ut nullum testimonium circa quadragesimae immunitatem admitterent, nisi à medico subsignatum.

Mandatum Eminentissimi Cardinalis et Epistolam saluberrimae facultatis publicè inter sacra legerunt singuli pastores die 1ª dominicâ quadragesimae, quae dies decima erat Martii. En autem Mandatum Eminentissimi Cardinalis, et Epistola facultatis.

ordiemur ab Epistolâ.

# Lettre des Docteurs de la Faculté de medecine, A Messieurs Les Curez de paris.

Messieurs

La Faculté de Medecine de paris
ayant eu connoissance des plaintes qui
ont esté faites depuis quelque temps,
par diverses personnes de Consideration
et de pieté, sur la facilité avec laquelle
on obtient des attestations pour se
dispenser du Caresme, et scachant que
ces attestations abusives sont cause que
l'abstinence ordonnée par l'Eglise
n'a iamais esté moins observée qu'aujourd'huy,
elle se croit absolument obligée de vous
informer de la source d'un tel desordre.

Il est peu de gens qui, en obtenant,
à estre d'infirmes, des dispenses de
Caresme sur d'autres attestations
que celles des medecins (qui sont
ceux cependant que l'Eglise a choisis
pour juges dans ces occasions, et aux
quels elle veut qu'on s'en rapporte uni-
quement à cet égard) ne croyent les
obtenir valablement.

Prevenu de cette erreur que le seul
esprit de relachement a pu introduire,
on ne fait nul scrupule de s'addresser
à des personnes qui non seulement
n'ont aucun caractere pour donner des
attestations de cette consequence, mais
qui manquent de la science necessaire
pour ne le faire que dans les cas requis
et selon l'intention de l'Eglise. Ils ne sont
à portée de connoitre ni les qualitez des

alimens, ni la nature des infirmitez, ni les forces du corps. La moindre indisposition dont on se plaint est toujours à leurs yeux, une raison légitime de dispense; et de la maniere dont ils se conduisent il est à craindre que le Caresme ne soit bientost anéanti, si on continue de déférer à leurs téméraires décisions.

La Faculté de medecine espere, Messieurs, que vous voudrez bien par les voyes que vostre zele pour la Religion jugera les plus convenables, couper cours à un abus qui est aujourd'huy un des préjudiciables à la pratique de l'Abstinence.

Vous sçavez les reglemens qui ont esté faits à ce sujet par les papes et par les conciles. Vous sçavez comme l'Eglise toujours sagement inspirée, a ordonné qu'on ne se présentast qu'avec l'attestation d'un medecin pour obtenir ces dispenses. Vous sçavez comme Leon X ne voulut point s'en rapporter à luy mesme, mais aux seuls medecins pour celle qu'il envoya au Cardinal Ximenés, quelque juste cependant qu'elle fust, puisque ce Cardinal, qu'il fallut toutesfois contraindre à l'accepter, estoit accablé d'années et d'infirmitez. Vous sçavez enfin comme dans un célébre Concile de Narbonne il est mesme expressément recommandé aux Evesques, de ne point accorder de dispense de Caresme sans une semblable précaution.

L'interest ne nous fait point parler, puisque pour les attestations que nous donnons, c'est une loy inviolable parmi nous, de ne jamais rien recevoir

non seulement du pauvre mais du Riche. Enfin nous n'avons d'autre veue que de procurer ce qui est de nostre ministere, le bien de la Religion, et de satisfaire aux engagemens que nous avons contractez, lorsque, sous l'autorité du St Siege, nous avons receu avec nos degrez, la Bendiction apostolique. Nous sommes avec respect,

Messieurs,

Vos tres humbles et tres obeissans serviteurs
Les Doyen et Docteurs Regens de la faculté de Medecine, en L'Université de paris
Andry Doyen en charge

A paris ce 9. Mars 1726.

Sequitur nunc Eminentissimi Cardinalis mandatum, quod licet 3ª Martii subscribatur, facultati tamen notum antè non fuit, quàm eius ad pastores ferri Epistola coepta sit. quod notandum; si enim adventurum hoc ce mandatum certior fuisset facultas, tum de scribendâ ad pastores hac Epistolâ non cogitasset. quae tamen optimè cessit.

## Mandement

De S. E. Monseigneur L'Arch. Touchant l'observation du Jeusne et L'Abstinence du Caresme.

Louis Antoine de Noailles par la permission divine, Cardinal prestre de la sainte Eglise Romaine du titre de Ste Marie sur la Minerve. Archevesque de paris, Duc de St Cloud

pair de France, commandeur de l'ordre du St Esprit, proviseur de Sorbonne, et supérieur de la maison de Navarre aux Curez et predicateurs de cette Ville Salut et Benediction. C'est avec bien de la douleur que nous nous trouvons encore obligez de recommander la loy du Caresme; nous avions esperé qu'apres les fréquentes instances que nous en avons faites par nos mandemens, apres les exhortations fortes et touchantes de tant de fervens et zelez pasteurs que nous avons dans ce diocese, et sur tout dans cette ville, apres tant de sermons d'un si grand nombre de prédicateurs qui annoncent la parole de Dieu avec force, onction, et lumiere, on verroit cette loy si ancienne si vénérable, et si respectée autrefois, observée avec religion. Cependant nous apprenons avec un sensible déplaisir qu'il y a tres peu de gens qui l'observent et que la volupté et la molesse sont aujourd'huy à un point qu'on ne voit presque personne satisfaire à un si iuste devoir. C'est ce qui nous oblige de redoubler nos efforts pour arrester cet abus. à ces causes nous exhortons les pasteurs et autres ministres chargez du soin et de la conduite des ames, et les predicateurs, de faire de nouvelles instructions sur la matiere du jeusne et de l'abstinence du Caresme, et d'employer les motifs les plus puissans pour porter les fideles à s'acquiter de ce devoir qu'ils remplissoient autrefois avec tant de zele et d'edification de veiller avec une nouvelle attention sur toutes les dispenses qu'on leur en demandera, et de ne recevoir

que des attestations en bonne forme ; données par les medecins qui seuls ont droit de les délivrer, esperant qu'ils les donneront aux pauvres gratuitement comme ils nous l'ont promis depuis peu ; et enfin de mettre en oeuvre tous les moyens qui pourront dependre d'eux, pour rétablir l'observation d'une loy si juste et si nécessaire dans ce temps de calamité et de corruption où nous avons tant de sujet de craindre la colère de Dieu, et l'augmentation des fleaux dont il nous afflige depuis quelque temps. Donné à paris dans nostre palais Archiepiscopal le troisième de Mars mil septcent vingt six.

✝ Louis Antoine Cardinal de Noailles, Archev. de paris.

par son Eminence,
Chevalier

De l'Imprimerie de Jean Baptiste de Lespine imprimeur et libraire ordinaire du Roy et de S. E. M. Le Cardinal de Noailles — 1726.

---

Die Sabbati trigesimâ martii, 1726. Doctores Medici convocati prius a Decano schedulâ ad eorum singulos ab Apparitoribus delatâ, eâq; parisiis datâ die Mercurii 27ª martii ejusdem anni, convenerunt in scholas superiores horâ decimâ, Candidatorum supplicationem audituri, et de variis rebus ad facultatem pertinentibus deliberaturi.

His in Comitiis supplicaverunt Candidati quatuor, nempe Senac, Hunault, Foremont, et Boyer. qui postquam interrogati fuere de Religione suâ, et de quæstione medicâ, pro more, moniti sunt a Decano ut die Lunæ tunc sequuturâ, sisterent se coram facultate, et litteras suas Baptisteri, studiorumq; afferrent.

Adventâ die, coram facultate prodierunt hi quatuor Candidati horâ

tertiâ, juxtà monitum, et suas litteras obtulerant examinatoribus eorum, jam ~~[illegible]~~ mox sorte electis juxtà morem, nempè die lunæ primâ Aprilis 1726. horâ 3â.

Ad hanc verò diem convocata est facultas sine schedulâ, sed tantum vivâ voce à Bidellis die sabbati tunc proximè præteritâ, uti mos est.

Die sabbati sextâ Aprilis 1726 Doctores medici, convocati priùs a Decano schedulâ ad eorum singulos, ab apparitoribus delatâ, caq; paritus datâ die 3â Aprilis ejusdem anni, Convenerunt in scholas superiores horâ decimâ, clarissimorum virorum qui examinandis candidatorum litteris præpositi fuerunt, relationem audituri et de eâ judicium laturi, sic enim ferebat schedula.

Renuntiarunt Examinatores, nempe Magistri Winslow, Du Cerf, de la Hire, Bertrand, Milet, et Bourdelin, omnes candidatos litteris requisitis munitos esse, Exceptis litteris Baptisterii quas nondum obtinuerant, præter Candidatum Tremont, cui nullæ deerant.

Censuerunt Doctorum major numerus omnes Candidatos, eos nempè qui modo sunt memorati, ad examen admittendos esse, non verò ad principium, præter illum qui nominatur Tremond, qui quum munitus sit omnibus litteris æquum est ut admittatur et ad examen et ad principium. Cæteros itaque quum nondum obtinuerint suas litteras Baptisterii, non admittendos esse ad principium censuit facultas, donec has litteras proferant. Sic quæ conclusum est a Decano in majori suffragiorum numero.

Die Lunæ 8â Aprilis 1726. Doctores medici, nullâ schedulâ priùs invitati, sed

tantum vivâ voce a Bidellis in prateritis comitiis, ut mos est, convenerunt in scholas superiores, clarissimi viri candidatis pro Baccalaureatu examinandis propositos, auditori, simul et candidatorum responsiones perpensuri, ut die sabbati tunc proxime sequturâ, suum de his responsionibus judicium ferrent.

Examine igitur tentati sunt die lunae 8â Aprilis, 1726. Candidati hoc ordine sorte ducti: Fremond, Hunault, Senac, et Boyer. qui quatuor eruditè admodum quæstionibus sibi propositis satisfecerunt. Hoc verò Examen fuit primum, atque de physiologiâ in eo actum est. horâ 3â.

Die martis nonâ aprilis 1726 horâ tertiâ, examinati sunt, hoc ordine sorte ducti candidati: Boyer, Hunault, Senac, et Fremond. iique quæstionibus optimè satisfecerunt de Hygiene. Hoc autem examen fuit secundum.

Die mercurii decimâ Aprilis 1726. horâ tertiâ, interrogati sunt pro tertio examine Candidati, de pathologiâ. hoc autem ordine sorte ducti sunt: Senac, Hunault, Boyer, Fremond. Quæstionibus verò optimè satisfecerunt.

Die Veneris decimâ secundâ Aprilis, 1726. horâ tertiâ, eodem ordine ac die mercurii proximè preteritâ, interrogati sunt singuli candidati de Hippocratis aphorismo sorte ducto, ita ut suum quisque Aphorismum habuerit explicandum quod quidem doctè et eruditè admodum præstiterunt.

Die sabbati decimâ tertiâ Aprilis 1726. Doctores medici, invitati priùs a Decano, schedulâ ad eorum singulos ab Apparitoribus delatâ, èaque parisiis datâ die decimâ Aprilis ejusdem anni, convenerunt in scholas superiores horâ decimâ, clarissi-

morum virorum qui Candidatos examine tentarunt, relationem audituri, ipsum de eâ judicium laturi; sic enim ferebat schedula.

Retulerunt Examinatores, rectè admodum candidatos respondisse, ergò omnes admiserunt ad principium præter Candidatum Boyer qui nondum litteras Baptisterii protulerat. nam Senac et Hunault suas hac de re litteras ostenderant. Examinatorum relationem et judicium probavit facultas

Hac autem die, juramentum solitum in Decani manibus præstiterunt Candidati tres ad Baccalaureatûs gradum admissi. nempe Senac, Hunault et Fremond, nam Baptisterii litteras cum nondum haberet Boyer ideò ad aliam diem dispactus est, licet peritus et Capax. Juramentum itaquè præstiterunt Senac, Hunault, et Fremond, antequàm suum principium dixerint.

Jn hôc autem Juramento addidit Decanus Thesim chirurgicam quæ nunc in posterum à Baccalaureis est propugnanda, addidit item quod spectat ad dissectiones et operationes chirurgicas ab ipsis Baccalaureis præstandas, et quod spectat ad Examen probatorium hac de re ab iisdem Baccalaureis subeundum, juxtà Decretum a facultate latum die 18â Aprilis, superioris anni 1729. ita ut hæc omnia juraverint Baccalaurei, nempe, Thesim chirurgicam propugnaturos, dissectiones et operationes prædictas, in scholarum amphitheatro, sub doctoribus præstituros et celebraturos. Item de his dissectionibus et operationibus, sua ipsorum manu celebrandis examen probatorium subituros.

nec ad Licentiæ gradum admitti se postu-
laturos, antequàm has dissectiones et
operationes peregerint, illudque examen
subierint. His conditionibus admissi
sunt ad Baccalaureatum, et deinde
suum in scholis inferioribus principium
dixerunt, et Baccalaureorum insignibus
decorati sunt.

His in comitiis antiqui Baccalaurei
manu mitti postulaverunt. Annuit
facultas eorum postulationi, eosque
titulo Baccalaureorum de praxi meritorum
insignivit, et ad examen habendum dicto suo tempore admisit,
ut mos est.

Die Lunæ 15â Aprilis 1726. Doctores
medici, convocati prius a Decano sche-
dulâ, ad eorum singulos ab apparitori-
bus delatâ, eâque parisiis datâ die 13â
Aprilis ejusdem anni, convenerunt in
scholas superiores, horâ tertiâ, de re maxi-
mi, si quæ unquam fuit, momenti, ad
facultatem pertinente deliberaturi.
sic enim ferebat schedula.

Horum comitiorum occasio fuit Epis-
tola à magistro Joanne claudio Adriano
Helvetius ad Decanum, nomine Illustris-
simi archiatrorum comitis, die 12 ejusdem
mensis scripta, in quâ quanti sit momenti
ut Baccalaurei, non solum dissectionibus
anatomicis in scholarum amphitheatro
celebrandis, sed et venæ sectionibus
publicè præstandis operam dent ostenditur.

Legit hanc Epistolam facultati congre-
gatæ Decanus, et lectione factâ censuit
facultas ex majori suffragiorum numero,
dissectionibus non solum sed et operationibus
chirurgicis Baccalaureos medicos vacare
debere publicè ita ut venam tundant
quemadmodum chirurgi. At cavendum
ne apud ægros, sive Baccalaurei, sive

Doctores venam [illegible] chirurgiamq: exerceant nisi in Casibus urgentibus, ut fert Epistola nomine Illustrissimi Archiatrorum Comitis scripta. Statuit praeterea facultas ut id gratis et sine ullâ spe lucri susciperent. Decrevit etiam Baccalaureos de osteologiâ examine probatorio in scholis inferioribus esse [illegible]. Sic que conclusit ex maiori suffragiorum numero Ric. Andri Decanus.

Hoc decreto confirmatur decretum ab eâdem facultate latum die 18 aprilis anni 1725.

Die sabbati 20â aprilis 1726. doctores medici, convocati prius a Decano schedulâ ab apparitoribus, ad eorum singulos delatâ, eâq: parisiis data die 13â aprilis eiusdem anni, convenerunt in scholas superiores horâ tertiâ, clarissimorum virorum qui examinandis quibusdam terris, tunc proximè fodiendis praepositi a facultate fuerant relationem audituri, de eâ judicium laturi, et aliis de rebus ad facultatem pertinentibus deliberaturi. Sic enim ferebat schedula.

Ut intelligatur quae sit haec terrarum fossio cui examinandae praepositi fuerant a facultate doctores nonnulli, operae pretium est hîc ad verbum referre quae ipsi examinatores hac de re scripserunt idiomate gallico; Hoc enim idiomate uti, rogati sunt a clarissimo domino Jurnette, qui hanc fossionem suis sumptibus suscipiendam meditabatur. En igitur illud scriptum.

Rélation de Messieurs Philippes Caron, Claude Berger, Jean François Couthier, et François Bailly, sur une foüille de Terres.

Le lundi huitieme avril, 1726.

Monsieur Helvetius vint à la faculté assemblée dans ses Ecoles pour l'examen des candidats. Il montra le plan d'un Canal que M. le Comte de Jumel propose de faire faire depuis la maison de Seine au dessus de St Denis en France jusqu'au Bastion de l'arsenal. Il dit que le Roy dans son conseil avoit ordonné de le communiquer à monsieur Dodart premier medecin de sa majesté, à Mr Boudin son medecin ordinaire et premier medecin de la Reine, et à luy qui a la survivance de monsieur Boudin dans sa charge de medecin ordinaire, pour avoir leurs avis sur l'effet que pourroit produire cet ouvrage et s'il n'y avoit rien à craindre pour la santé des citoyens de paris: qu'ils avoient proposé de demander le sentiment de la faculté de medecine, et qu'il avoit esté ordonné qu'il luy seroit demandé.

La faculté pour obeir au Roy, nomma sur le champs quatre de ses Docteurs qui l'informeraient des circonstances de l'entreprise et du danger qu'il y auroit à craindre du remuement des Terres, pour en faire rapport à la Compagnie.

Ces quatre Docteurs furent M. M. Philippe Caron cy devant Doyen, claude Fergne actuellement professeur des Ecoles et qui a esté medecin de l'armée du Roy en Italie, Jean François Courtier professeur de chirurgie en langue françoise, et françois Bailli qui a esté medecin à la Canourgue de l'ordre du Roy, pendant la peste: qui devoient estre avertis par M. M. Les interessez dans l'entreprise de ce canal, du jour qu'on iroit sur le lieu pour en mieux connoitre les circonstances.

Lundi quinsieme avril, 1726. M. le Comte de Jumel auteur et M.M. Gautier et Pigeon qu'il a associez avec quelques autres dans cette entreprise, vinrent prendre les députez de la faculté à deux heures apres midi, et les menerent au port au plastre sur le bord de la seine, et firent connaitre que c'estoit là une des extremitez du canal proposé.

Les Docteurs deputez considererent le terrain

du Fossé. Dans ce fossé, qui est deja de
quatorze pieds il y a un puits nouvellement
creuzé de huit pieds de profondeur: ce qui fait
vingt deux pieds plus bas que le rez de chaussée,
et ils sceurent de ces Mess. chefs de l'ouvrage,
qu'ils ne feroient pas foüiller davantage en
cet endroit. Le Terrain est une terre forte et
argilleuse qui ne donne rien à craindre de soy.

En remontant à la porte St Antoine
et au pont aux choux, ils remarquerent
que le Terrain estoit semblable. Ils virent des
puits, l'un à côté de la rue St Sebastien chez
la D. Poignavant salpetriere, dans la maison
delaquelle on boit de cette eau depuis un temps
immémorial, sans qu'on en fasse de plainte.
Ce puits dans lequel il y a sept pieds d'eau, est
plus profond que le fossé de la ville, de deux
pieds.

Au delà est la porte de l'Egout de la rue St
Louis au marais, où commence ce ruisseau
bourbeux qui passe à la fausse porte St
Martin, au fauxbourg St Denis, jusqu'à la
Seine au dessous de Paris. A côté de cette
porte de l'Egout il y a un marais peu conside-
rable dans lequel on a creuzé un puits de
huit pieds. Ils en firent tirer de l'eau qui se
trouva assez claire, et qui n'a de mauvaise
qualité que ce qu'elle tire du voisinage de
l'egout qui luy communique de sa mauvaise
odeur et de son acreté.

On doit tirer du Canal trois pieds
d'eau pour ce ruisseau, ce qui en diminuera
la puanteur.

Là, ou à peu pres, le Canal s'écarte de
Paris. Jusques là c'est le fossé de la ville
qu'il faudra seulement nettoyer. Le reste
est une foüille nouvelle. Le terrain est
encore de mesme nature. On le doit ouvrir
dans ces marais et le conduire à l'Hopital
de St Louis devant la porte de l'Eglise,
plus bas que la maison.

Au dessous de Mont faucon où on voit

des pierres à plâtre, et le speculum asini
la nature du terrain est assez semblable.
Au dessus vers le chemin qui continue à la
porte st martin il est un peu plus graveleux,
avec les mesmes pierres.

Entre ce chemin qui continue à la porte
st martin et celuy qui continue à la porte
st denis, le terrain est graveleux avec
plus de ces mesmes pierres et fort aride.
Il faudra fouiller profondément en cet
endroit pour le mettre au niveau

La Continuation est vers Aubervillers,
la terre est pareille. Il y aura encore à
creuser beaucoup vers st denis, mais c'est
plus loin de paris.

De l'autre côté de st Denis, il y a une
prairie presque toujours couverte d'eau

Enfin vers les ruisseaux de Crou et
d'oille, qui doivent fournir l'eau au Canal,
et de là à la maison de Seine.

Quoique ces terres ne donnent pas lieu
de soupçonner qu'elles contiennent des mi-
neraux bien nuisibles, on ne peut rien
absolument asseurer de ce qu'elles cachent,
et que lors qu'on verra par l'ouverture
alors on pourra prendre des mesures
que la faculté ne manquera jamais
de conseiller au premier avertissement,
et pour le public et pour les ouvriers.

Il est commun à toutes les terres
qui n'ont pas esté remuées depuis long
temps, quand elles le sont, de répandre des
vapeurs et des exhalaisons et mes ctittolites
qui en changeant l'athmosphere peuvent
faire des alterations considerables dans
les plantes, les animaux, et les corps
des hommes.

Dans les lieux ouverts, il y a bien moins
à craindre que dans ceux qui sont fermés:
icy on a cet avantage qu'il n'y a point de
maisons, presque point d'arbres, et que la
situation est bien favorable

L'Extremité de ce Canal du côté de paris

est au midi, un peu tournée vers le Couchant. Elle est bornée par la riviere de Seine tenant à l'Arsenal et dans le fossé de la ville où il y aura peu à fouiller.

Le vent du midi est le plus à craindre. Il augmente les chaleurs et l'humidité; il estend lentement les parties du corps qui se trouvent dans l'air; les insinue et les attache à ce qui se présente. Il souffle de bas en haut, et releve de terre ce qu'il pousse.

Dans la position de ce Canal, ce vent chasse les vapeurs et les exhalaisons de Paris, et les pousse dans les lieux opposez.

Le vent du couchant les éloigne encore davantage de Paris

L'autre extrémité du Canal est à la maison de Seine sur le bord de cette riviere au dessous de la ville de St Denis. C'est à l'égard du Canal entre le Septentrion et le levant.

Les vents sont bien moins à craindre que ceux du midi et du couchant. Ils sont plus violents, plus froids, soufflent de haut en bas, et y précipitent bien de petits corps. Ils ne raréfient pas les vapeurs et les exhalaisons; ils en poussent la masse plus dense, et ne la disperse pas si tost à ce qui est à sa rencontre.

La hauteur de Belleville et du Menilmontant couvre Paris contre ce nuage que formeront les exhalaisons des terres qu'il faudra plus fouiller.

Il ne paroit pas que ces exhalaisons soient de nature bien caustique; et surtout de ce côté là de Paris, le minéral est la pierre à plâtre, il est cru et plein d'humidité. Les vents du Midi et du couchant les repoussent de Paris. Le vent du nord est celuy qui les porte vers Paris épaisses et encore denses. Mais il vient se briser contre le Menil-montant et est repercuté dans les lieux opposez à Paris. De ce côté là ce sont des pleines où la vapeur est raréfiée et dissipée sans presque trouver à qui nuire.

Il y a vers Montfaucon et le fauxbourg St Martin, des magazins d'ordures des fossez de Paris, dont les exhaclaisons ne

sont pas moins à craindre que des terres remuées et cependant elles n'ont jamais esté accusées de produire des maladies. On a toujours souhaité que ce fust de ce côté là qu'on portast le tout, parce que le vent qui rapporte de là à Paris, est de Nord-Est, beaucoup moins à craindre que les autres. Au reste on évite ces magazins de mauvaises ordures et de mauvaises odeurs.

Voilà ce que nous avons observé en parcourant d'une extremité à l'autre, le lieu destiné à faire ce canal. Nostre avis est qu'il n'y a autre chose à en craindre que ce qui se peut trouver dans les ouvrages les plus favorables de cette nature.

Référé aux Ecoles de Medecine, la Faculté assemblée, ce vingt avril 1726.

P. Caron, Vergne, Coutier, Bailli Commissaires. (Dodart, Boudin, Helvétius)

Hanc Examinatorum relationem discussit et probavit Facultas congregata parisiis in scholis suis superioribus, die vigesimâ Aprilis anni 1726. hancque postea versalis subsignarunt Clarissimi Collegae Dodart, Boudin, et Helvetius.

Discussâ autem et probatâ a saluberrimo ordine hac relatione, de alio deindè negotio ad facultatem pertinente actum est: Venerat in manus Decani sequens Exemplar tabellae omnibus compitis urbis affixae, in quâ Remedium promulgatur, a Pharmacopolâ Geoffroy comprobatum. Hoc Emplar legit Decanus coram eâdem facultate praefato die vigesimo Aprilis 1726 in scholis superioribus congregatâ, quod Exemplar sic habet.

Remede contre la Goutte

et le Rhumatisme.

Madame Manuel a le secret infaillible pour guérir les Gouttes et les Rhumatismes, sans avoir besoin de remedes interieurs ni de regime particulier, mais par la simple

application de son remede, dont on frotte la partie malade. Les Expériences qu'elle en fait voir dans les jours, luy ont attiré un applaudissement général de plusieurs seigneurs et autres personnes qui en ont aussy esté guéries.

Elle demeure rue montmartre, entre la rue Tiquetonne et l'egout &c.

Veu l'Approbation de M. Geoffroy, permis d'imprimer, afficher et distribuer, le sept fevrier, 1726. Signé Herault.

Hujus programmatis lectione factâ a Decano, illud damnavit facultas, sequensque decretum tulit.

Saluberrima facultas, die 20â aprilis horâ post meridiem tertiâ, in scholis superioribus congregata statuit et decrevit ut nemini liceat approbare remedia compitis urbis affixa, neque scilicet chirurgo, neque pharmacopolæ, sed tantum facultatis Decano, eâ tamen conditione ut Decanus anteà consulat facultatem. Censuit præterea ut rogetur politiæ propraetor generalis, ne in posterum tales tabellas urbis compitis affigi sinat, nisi probante facultate, rogeturque insuper veniam et licentiam revocare quam concessit imprimendæ, distribuendæ et affigendæ tabellæ modo relatæ. Sic conclusit, omnium quot quot aderant Doctorum suffragio, Nicolaus Andry Decanus.

His peractis postulaverunt a Decano Doctores quamplurimi, ut senatûs consultum circà codicem pharmaceuticum iam ab anno tunc præterito, typis mandari cæptum, nempe ab anno 1725, tandem obtineatur, quo senatûs consulto teneantur pharmacopolæ codicem sequi cum publici juris erit factus. Respondit Decanus hanc senatûs-

consulti obtinendi curam, demandatam esse a Frambaise, magistro Nicolao le Tellier, qui quotidie pollicetur rem illam proxime confectum iri. Tum magister le Tellier qui aderat, dixit operam se daturum diligenter ut seriatis consultum illud brevi obtineatur, conquestisunt de hac morâ Doctores fere omnes, statueruntq: ut decanus curaret de absolvendâ illius codicis pharmaceutici Editione a Bibliopolâ Cavelier susceptâ: et cum ita conclusit ex majori suffragiorum numero

nic. Andry decanus.

Die 27ª aprilis, 1726. dùm erant Congregati Doctores in scholis superioribus inuisendorum ægrotantium pauperum causâ, ut moris est omnibus sabbati diebus, accessit Candidatus Boyer (qui jàm cum cæteris candidatis examen pro Baccalaureatu subierat) et obtulit Decano, aliisq: qui tùm aderant Doctoribus, nempè magistris Mattot, le Roy de st aignen, le Thieullier, et Jacques, extractum Baptisterii, quo extracto viso et probato ab his Doctoribus, censuerunt omnes admittendum illicò esse prædictum Boyer, ad principium. statuerant enim Examinatores litterarum ut statim atq: afferret illud extractum candidatus Boyer, admitteretur hic candidatus a decano et aliis Doctorib: qui tùm adessent licet justâ jus, penès tantùm examinatores sit de hoc extracto sicuti et de cæteris litteris candidatorum judicium ferre, et nihil fat in re, nisi eorum Consensu prius dato, factum est.

Admissus itaque est hac die sabbati 27ª aprilis 1726, prædictus Boyer ad principium horâ undecimâ, in scholis inferioribus, coràm præfatis Doctoribus, simul et coràm tribus Baccalaureis Senac, Hunault et Fremond.

qui iam antehac admissi erant ad suum principium. Nam, ut supra notatum est, hic candidatus die 13ª ejusdem mensis recusatus fuerat ad principium, propterea quod litteras Baptisterii nondum protulerat.

In his Comitiis Decanus monuit praefatum candidatum Boyer, sicuti et die 13ª lunae proximi praeteritâ ejusdem mensis, monuerat caeteros candidatos Senac, Hunault et fremond, de Decreto lato die 18ª Aprilis, anni 1725, circà dissectiones et operationes chirurgicas a Baccalaureis praestandas.

Monuit etiam hos quatuor Baccalaureos de simili Decreto iterum lato die decimâ quintâ aprilis anni 1726.

Item iuramentum in scholis superioribus praestitit hac die manè 27ª aprilis 1726. Baccalaureus Boyer, ac praestiterant die Sabbati 13ª ejusdem mensis Aprilis ejusdem anni 1726. Baccalaurei Senac, Hunault, et fremond.

Die lunae 29ª aprilis, 1726.
Doctores medici, convocati prius schedulâ, Decani nomine, ad eorum singulos, ab apparitoribus delatâ, eâque pariter datâ die 27 ejusdem mensis, Convenerunt in scholas superiores, horâ tertiâ, clarissimos viros Eliam Col de Villars, Petrum Antonium Lepi, et Ludovicum de Santeul, de negotio inter ipsos versante audituri et de eo iudicium laturi. Sic enim

serebat schedula.

Lis versabatur ab aliquot annis inter magistros Eliam col de villars ac antonium Lepi ex unâ parte, et magistrum Ludovicum de Santeul ex alterâ, circà jus denunciationum. Magistri enim Col de villars et Lepi, medici Regis in Castelleto, contendebant jus exclusivum ad se pertinere denunciationum apud judices, de mortuis, de vulneratis, et quovis modo affectis, quum hi judicum mandato invisendi et explorandi sunt, et praesertim de hominibus morte violentâ peremptis. Negabat autem magister Ludovicus de Santeul. nam jus illud ad omnes medicos pertinere contendebat. De hac lite dirimendâ convocati doctores medici a Decano, censuerunt et decreverunt quod sequitur. Nempe salvis juribus facultatis et magistrorum col de villars ac Lepi, rem si fieri potest, amicè componendam, sed de hoc negotio consulendos esse causidicos; praeterea si interveniendum esse videatur facultati, id tantum faciendum ad sua jura conservanda et tuenda, non autem pro magistro de Santeul, sicque conclusum a Decano est, ex majori suffragiorum numero.

Antequam autem suffragia colligerentur, sequens intercessio significata est facultati per accensum a magistro Ludovico de Santeul.

A la Requeste de Mtre Louis de

Santeul Docteur Régent de la faculté de Medecine en L'université de paris demeurant rue des Gravilliers, paroisse St Nicolas des champs, où il a élu son domicile, soit signifié et declaré aux Doyen et Docteurs Regents de la faculté de Medecine en l'université de paris en la personne et domicile du sieur andri Doyen de la dite faculté rue des Bernardins; que le dit sieur Desanteul ne sait à quoy attribuer le billet de convocation qui luy a esté apporté par le Bedeau de la dite faculté, le jourd'hier vingt huit du p.sent mois à dix heures du matin par lequel les Docteurs sont convoquez à ce jourd'huy vingt neuf trois heures de relevée pour entendre les sieurs col de villars et Lepi, et le dit sieur de santeul; que le sieur de santeul n'a point demandé d'assemblée, et qu'il ignore ce que la faculté veut estre instruite de sa part, qu'il ne sçauroit presumer que la faculté veüille prendre connoissance de l'affaire personelle qui est entre luy et les sieurs Col de villars et Lepi, puisque ce seroit s'immiscer dans une affaire dont la cour de parlement est ce jourd'huy saisie, et qui est approuvée au rapport de Mr Du Bois, conseiller et par consequent attenter à l'autorité souveraine de la cour; qu'il n'est pas possible non plus, de penser que la faculté ait pour objet de son assemblée, de faire une nouvelle recherche ni un nouvel examen de l'intervention qu'elle a formée pour ses interests dans ce procés des l'année 1721. puisque cette intervention a esté dans son principe jugée en la faculté, soutenue en des playdoiries solennelles, et de frequentes solicitations receues par arrest du mois —

d'aoust 1722 ; que cette intervention n'a pas esté une démarche nouvelle de la faculté, puisque dès l'année 1603, la mesme question se trouve apprimée et que les droits de la faculté n'ont point changé entre les mains de ceux qui l'ont commis pour les deffendre ; qu'enfin elle n'est point par des motifs de prédilection que la faculté doit diriger ses actions, au préjudice de son honneur et de ses interests, au moyen de quoy le dit sieur de Lorsent s'oppose à la dite assemblée, et proteste de nullité de tout ce qui pourroit luy préjudicier, dont acte.

Fait et signifié la copie de l'acte cy dessus et réitéré les protestations y portées, aux dits sieurs Doyen et Docteurs Regents de la dite faculté de medecine en parlant pour eux tous au domicile du sieur Andry rue des Bernardins en parlant à sa personne, par moy Jean Baptiste Molé huissier à cheval au chastelet de paris, y demeurant rue au Maire paroisse st nicolas des champs soussigné. ce jourd'huy 29 avril mil sept cens vingt six, deux heures de relevée, et laissé aussy la presente copie, parlant comme dessus. Molé

Die Jovis sextâ Junii 1726. Doctores medici, convocati prius a Decano, schedulâ ad eorum singulos, ab apparitoribus delatâ, eaq. partim datâ, die mercurii 5ª ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores, horâ tertiâ, de re, schedulæ non committendâ, sed quæ duntaxat coram facultate congregatâ exponi debet, diligenter acturi. Sic enim ferebat schedula.

Res quâ de agitur in hac schedulâ, ad summam spectat quingentarum libellarum quæ impendenda erat pro supplici libello facultatis, in negotio, facultatem inter et chirurgos versante.

In his comitiis, ubi adesse non potuit Decanus, præfuit, Decani loco, magister Franciscus Afforti; nam Decanus variis

Negotiis ad facultatem pertinentibus, praeter expectationem, impeditus, vexatias, horum negotiorum causâ petere coactus est illico. Conclusum autem est quod sequitur circa praedictam summam colligendam, nempe: ut ex primo examine materiae medicae, intra paucos dies habendo, detrahatur summa quingentarum libellarum ad sumptus impendendos pro facultatis libello supplici. Asse conclusit, vice decani, magister Franciscus Afforti, antiquus facultatis decanus, et praesentium in his comitiis doctorum antiquior.

Die Lunae 17ª Junii 1726. Doctores medici, convocati prius schedulâ ad eorum singulos decani nomine, ab Apparitoribus delatâ, eâq: parisiis datâ die 14ª ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores horâ sesqui-nonâ, reddendarum a magistro Ludovico de Santeul rationum examinatores electuri. Sic enim ferebat schedula.

His in Comitiis plures opinati sunt eligendos esse illico examinatores, plures verò negarunt, nonnulli contenderunt rationes magistri Ludovici de Santeul reddi non debere antequam decanus suas reddiderit, et decanum suas non debere reddere antequam Magister Caron Exdecanus suas absolverit, et lis quae eum inter et facultatem versabatur, prorsus definita fuerit.

Quidquid sit nihil hac de re conclusum est. major autem numerus censuit examinatores rationum magistri

Ludovici De Sanleul nondum esse eligendos. hocque unum conclusum est circà magistrum De Sanleul.

Die Lunæ 22ª Julii 1726. et subsequentis ejusdem hebdomadæ diebus Doctores medici, convocati prius a Decano schedulâ ad eorum singulos, ab Apparitoribus delatâ, eâque parisiis datâ die 18ª ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores novos Baccalaureos de omni materiâ medicinali interrogaturi ab horâ secundâ ad quintam. sic enim ferebat schedula.

singulis hujus hebdomadæ diebus, excepto, ut moris est, die sabbati, interrogati sunt de omni materiè medicinali, Baccalaurei. Hique sunt Boyer, Senac, Hunault et Fremond. examen autem perseveravit ab horâ sesquisecundâ usque ad quintam. quæstionibus vero sibi propositis a singulis Doctoribus, docte satisfecerunt hi quatuor Baccalaurei.

Die sabbati 27ª Julii 1726. Doctores medici, convocati prius a Decano, schedulâ ad eorum singulos ab apparitoribus delatâ, eâq. parisiis datâ die 24ª ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores horâ decimâ, suum circà novos Baccalaureos, examine de omni materiâ medicinali tentatos judicium laturi. sic enim ferebat schedula.

Doctores Cuncti prædictos Baccalaureos admiserunt tanquam peritissimos.

Die Lunæ 5ª augusti 1726. Doctores medici, convocati prius a Decano, schedulâ, ad eorum singulos, ab Apparitoribus delatâ, eâq. parisiis datâ die 3ª ejusdem mensis, Convenerunt in scholas superiores horâ tertiâ, de re ad eam

quâ de jam actum est, terrarum fossionem spectante, aliisque rebus ad facultatem pertinentibus deliberaturi. Sic enim ferebat schedula.

His in Comitiis, de Terrarum fossione cujus jam mentio facta est, actum est iterum. Censuit Facultas vitiis ex hac fossione timendum esse quoad morbos, atque si cautiones quasdam adhibendas esse asineatur in laboribus quos haec terrarum fossio postulat, has tantum pertinere ad ipsos terrarum fossores, ut diutius [illegible] et fortius laborare valeant, non vero ad ullos morbos contagiosos qui inde enasci possint. Et ita conclusit ex maiori suffragiorum numero, nic. Andry Decanus.

Deinde lecta est Epistola magistri Nicolai Le Tellier ad Decanum scripta ubi ait procuratorem Dronart exemplar postulare codicis pharmaceutici parisiensis recens a facultate concinnati, quod sit a Decano subsignatum, ut jungatur libello supplici, ad obtinendum senatûs consultum de quo toties mentio a nobis facta est supra, nempe senatusconsultum quo teneantur pharmacopolae hunc codicem sequi cum ejus editio absoluta fuerit a Bibliopolâ Cavelier qui eam suscepit et inchoavit.

En ipsa-met Epistolae verba, quae hic referre absre non est.
M. Dronart nous demande une copie

de nostre Dispensaire, signée de vous pour joindre à nostre requeste aux fins de l'obtention de l'arrest. Je crois que cette pharmacopée est à present ès mains de m. de la hire. Je suis M. le Tellier
5 juillet 1726.

Circa hoc Caput dixit facultas Decanum Nicolaum Andri omnem operam dare debere ut illud senatûs consultum tandem obtineatur, et Codicis pharmaceutici editio a Guilelmo Cavelier filio inchoata, majorem in moram non trahatur, nec diutius langueat, sic quae conclusit ex majori suffragiorum numero
nic. Andri Decanus. die 9ª Augusti 1726.

Die 13ª Augusti anni 1726, sequens Scriptum a quibusdam Doctoribus protectum, Baccalaureis Emeritis, accensi ministerio, significatum est, quo vetant duo antiqui Decani magistri Attolt et Emmerez cum consortibus, ne Baccalaurei pecuniam pro licentiis suis solvendam, apud Decanum deponant. Hoc mandatum eo magis mirum Decano visum est, quod illius authores Decanum callerent et scirent ab omni et quâcunque facultatis tangendâ pecuniâ alienum omnino animum habere, nec unquam ab ullo Collegâ, licet juridice intercedente, nec ab ipsâ facultate congregatâ, adduci potuisse ut illam perciperet vel etiam tangere ullo modo, consentiret. quâ de re consulatur pagina 49. et 50. historiae prioris anni Decanatus nostri, et pagina 197. posterioris. Sed quod magis adhuc in praefato mandato mirum eidem Decano visum est, verba sunt quibus dicitur, eo consilio hoc mandatum significari Baccalaureis, ut scilicet solvendae Capitationi dicata pecunia, in tuto sit, et Rebus singulorum Doctorum, hac ratione consulatur. quasi vero haec pecunia, si eam apud se deponi passus esset Decanus,

(Quod quidem ex animi sui indole suspicandum minime erat) non deque tuto in ejus manibus, ac in alterius cujuscunque Doctoris, deposita fuisset.

Eodem in mandato mentio fit clarissimi viri Francisci Gauthier, sub hoc titulo: Le sieur Gauthier soy disant receveur. quã in re notandum spectatissimum hunc collegam percipiendae saluberrimi ordinis pecuniae vi decreti a facultate lati, prepositum fuisse, eundemq. non nisi summis collegarum hortationibus victum, hanc provinciam suscepisse. Sed de his satis. En mandatum:

L'An mil sept cens vingt six, le 13 aoust à la Requeste de M.tres Cordelle le plus ancien des Docteurs Regens de la faculté de medecine en l'université de paris, Greaux professeur Royal, Afforti ancien Doyen, Emmerez ancien Doyen, de Beleste, chomel, Reneaume, aignan, vergne, Martineng, delaleu, Bailly, Afforti fils, le Tellier millet, Leaulté, Bourdelin de santeul, delavigne de Frenelleville, de Magni, Trant gasnier, Leson, cosnier, de Lepine, tous Docteurs Regens de la faculté de medecine en L'université de paris y demeurans, pour lesquels domicile est eleu en la maison de mtre François Afforti ancien Doyen et docteur rue clochéperche, paroisse st Gervais, J'ay Jean Baillerot de Morseaux huissier en la prevôté generale des monnoyes et maréchaussées de france au palais à paris, y demeurant rue aumand, paroisse st Jacques de la Boucherie soussigné, signifié et declaré au sieur de Jussieu Bachelier emerite de la mesme faculté de paris, y demeurant rue des noyers en parlant à une femme qui n'a voulu dire son nom de ce interpellée, suivant l'ordonname; au sieur mery aussy Bachelier emerite de la mesme faculté de paris, demeurant à paris rue st christophe en parlant à une servante qui n'a voulu

dire son nom, de ce interpellée. au sieur du Bois aussy Bachelier Emerite demeurant rue Bertin poirée, en parlant à une femme qui n'a voulu dire son nom de ce interpellée au sieur Coffar aussy Bachelier Emerite de la meme faculté, demeurant à paris rue de seine faux bourg St Germain, en parlant à sa personne ainsy qu'il m'a dit estre, que les dits sieurs afforti et Emmerez anciens Doyens et consorts sont oppalans et s'opposent pour l'interest commun de la compagnie et de chaque Docteur en particulier entre les mains des dits sieurs de Justien, meri, du Bois et Coffar à la délivrance des deniers qu'ils doivent incessamment payer à la faculté pour leur examen de pratique et autres droits de licence qu'en presence de toute la faculté assemblée spécialement pour recevoir les dits deniers, et ce pour sureté et assurance de la capitation generalement due par les docteurs de la faculté pour les années 1724. 1725. et 1726. les dits droits de licence ayant toujours esté destinez pour le payement de la dite capitation, protestant qu'au cas qu'ils payassent au sieur Andry Doyen ou au sieur Coutier soy disant receveur, ou à tout autre Docteur de la compagnie, de les rendre garants et responsables en leur propre et privé nom des dits deniers, et de repeter contre eux toutes pertes, depens, dommages et interests, et leur ay à chacun separément baillé et laissé copie du present en parlant comme dit est, et ont signé. Signé de maussean avec paraphe, controllé à paris le 13. aoust 1726. R. 91. fol. 258 signé le maine.

Dicitur in hoc Enuntiato, exemplar huic simile datum et relictum fuisse singulis Emeritis Baccalaureis prædictis, quod nos Nicolaus Andry Decanus testamur

reverâ datum et delictum fuisse sicuti dicitur. Suum enim quisque exemplar in manibus Decani deposuerant singuli Baccalaurei. At ne quatuor exemplaria hic in medium proferantur, unum sufficiet quod apud Decanum attulit Baccalaureus Cossar. Simila ferè est caeteris praeter Baccalaurei nomen. En igitur Exemplar Baccalaurei Emeriti Cossar.

L'An mil sept cens vingt six le treize aoust à la Requeste de mtres Cordel plus ancien des docteurs Regens de la faculté de medecine en l'université de paris, Préaux professeur Royal, Afforti ancien doyen Emerez ancien doyen, de Bellestre, chaumet, Reneaume, aignan, vergne, martineng, delaleu, Bailli, afforti, le Jethier, millet, Leaulté, Bourdelin, de farceul, Delavigne de Torchevillle, mayri, Frant, Gasnier, Jeron, Cosnier, de Lespine, Tous docteurs Regens de la faculté de medecine en l'université de paris y demeurans pour lesquels domicile est eleu en la maison de mtre françois afforti ancien doyen et docteur rue clochesperche paroisse st Gervais, j'ay Jean Bouillerot de Monsseaux huissier en la prevôté généralle des monnayes et marechaussée de france au palais, à paris, y demeurant rue aumard paroisse st Jacques de la Boucherie soussigné, signifié et declaré au sieur Cossar Bachelier Emerite de la mesme faculté de paris y demeurant rue de Seine faubourg st Germain, en parlant à sa personne ainsy qu'il a dit estre:

Que les dits sieurs Afforti et Emerez anciens doyens et consorts, sont apposans

et s'opposent pour l'interest de la Compagnie et de chaque Docteur en particulier, entre les mains du dit sieur Cossar, à la delivrance des deniers qu'il doit incessamment payer à la faculté pour son examen de pratique et autres droits de licence qu'en presence de toute la faculté assemblée specialement pour recevoir les dits droits, et ce pour seureté et asseurance de la capitation, generalement deüe par les Docteurs de la faculté pour les années 1724. 1725. et vingt six les droits de licence ayant toujours esté destinez pour le payement de la capitation, protestans qu'au cas qu'il payast au sieur André Payen ou au sieur Caudier soy disant Receveur; ou a tout autre Docteur de la Compagnie de le rendre garand et responsable en son propre et privé nom des dits deniers, et de répéter contre luy toute perte, dépens, dommages, et interest, et luy ay laissé, parlant que dessus, la presente copie

signé demouseaux.

Hoc exemplar quibusdam terminis differt, sed non essentialibus, ab aliis exemplaribus quæ cæteris Baccalaureis data sunt. ac in primis quod in hoc legitur: la faculté assemblée specialement pour recevoir les dits droits; in aliis autem, la faculté assemblée specialement pour recevoir les dits deniers.

Die decimâ quintâ mensis augusti anni 1726. Magister Nicolaus le Tellier apud Decanum se contulit, ubi cum ipsum non invenerit, legendam Epistolam reliquit, quâ petit magistrum Nicolaum le Tellier operam dare ut senatûs consultum, ad odierum pharmaceuticum saluberrimæ facultatis spectans, tandem obtineatur, quemadmodum spoponderat ipse facultati saluberrimæ congregatæ die sabbati vigesimâ aprilis anni ejusdem millesimi septingentesimi vigesimi sexti; uti videre est paginâ

223^â^ hujusce Commentarii nostri; et occasione datâ, videatur etiam hac de re pagina 99^a^ prioris anni decanatûs nostri, 1724. Cura enim obtinendi hujus senatûs consulti demandata magistro nicolao le Tellier a facultate jam est in comitiis die nona trigesimâ augusti anni 1724 habitis, quemadmodum comperitur paginâ 99^â^ mox citatâ.

Sed eò unde digressa est revertatur oratio, En igitur Epistola clarissimi magistri le Tellier.

Monsieur

J'ay porté ce matin à mr Drouart nôtre Requeste pour obtenir l'arrest au sujet du Codex. Mr Cavelier la luy a mis és mains sous son recepissé. ayant veu qu'il y manque le 4eme, le 12eme, et le 13eme feuillet, j'en ay esté parler à mr Cavelier lequel m'a dit qu'il ne connoissoit rien à cela, qu'il falloit le dire à mr de la hire nostre Confrere, auquel je vous prie d'escrire à ce sujet affin que je sçache s'il est nécessaire de les ajouter. S'ils se trouvoient perdus il y auroit un remede; car ce sont ces premiers feuillets que mr Cavelier a commencé à imprimer. Il seroit aisé de les transcrire; apres quoy il faudra faire faire du tout, une brochure par la Grive. On luy donnera aussy à brocher un Exemplaire de nos grands statuts pour les joindre à la Requeste, attendu que les Arrests et Reglemens dont nous demandons l'execution, y sont imprimez. J'y joindray

les autres qui n'y sont pas. vous signerez cette brochure en qualité de Doyen de la faculté, suivant le Decret d'icelle. c'est pourquoy en attendant que vous soyiez instruit de ce que dessus par mr de la hire je demanderay à mr Drouart, le dit codex pour vous le faire signer. je suis etc: le Tellier. 19 aoust 1726.

Quae in hac relatâ Epistolâ continentur, scitu necessaria sunt ut codicis pharmaceutici status intelligatur.

Conferatur haec Epistola cum eâ quae legitur ejusdem collegae clarissimi, paginâ 231, initio, circa idem negotium.

Die decimâ nonâ Augusti, anni 1726. Doctores medici, convocati prius a Decano schedulâ ab apparitoribus, ad eorum singulos delatâ, câqi parisiis dattâ die 14 augusti ejusdem anni, convenerunt in scholas superiores, horâ decimâ matutinâ, 1° de Bursarum distribuendarum ratione deliberaturi; 2° de probandorum ad quamvis medicinae partem spectantium librorum, laeso jam diutum jure, facultati saluberrimae in integrum restituendo, simulqi de novis Barbitonsoribus chirurgorum conatibus, ut in hujus provinciae partem veniant, nihil, (quid monstri!) non molientium, iterum, sicuti jam ineunte anno tunc proximè elapso, haud improspere factum est, repellendis, consilium inituri. sic enim ferebat schedula.

In his comitiis quisque Baccalaureus, juxtà mandatum paginâ 232. allatum pro suâ parte licentiarum, summam mille et ducentarum librarum cum 24 libris, cui summae addidit centum et viginti quinque libras pro primo loco quas summas iisdem in comitiis accepit magister franciscus afforti ab unoquoque Baccalaureo. Nam electus est tunc temporis et officio ut pecuniarum

Licentiarum pro solvendâ capitatione reciperet quam provinciam hortatu facultatis suscepit. electus autem est propterea quod clarissimus vir magister franciscus Courtier qui quaestor electus erat a facultate loco magistri de farceul, et quaesturam exercuerat à mense januario tunc proxime elapso usque ad hanc diem decimam nonam augusti ejusdem anni 1726, hanc amplius exercere recusavit.

Decretum autem quo magister franciscus afforti electus est ut pecuniam facultatis reciperet, in locum magistri francisci Courtier, his verbis constat.

Die Lunae decimâ nonâ augusti anni 1726. Convocata est facultas medica parisiensis de Bursarum distributione, deliberatura. Censuit licentiarum summam in manibus cujusdam Doctoris esse deponendam ut deinde distribuatur Doctoribus ab hoc Doctore. Censuit praeterea nihil a Doctoribus esse accipiendum de retributionibus licentiarum, actuum, doctoratus, aliorumque jurium, nisi tributum capitationis nomine dictum, solutum fuerit. eos tamen qui disputabunt in Thesibus esse remunerandos more solito. pensiones vero non solvantur interim. Dominum autem afforti antiquum Decanum nominandum esse ut Licentiarum summa in ejus manibus reponatur. statuit insuper neminem de medicinâ editurum esse librum licite, etiam si doctor parisiensis fuerit, nisi

probatione facultatis munitum, et sic conclusit Nic. Andry Decanus, qui deinde monuit facultatem, nihil non moliri Georgium Mareschal primarium Regis Chirurgum, ut jus obtineat libros de anatomiâ, aut chirurgiâ tractantes examinandi, sibi usque Censoris Regii insigniatur; licet jam ex hoc proposito cecidisset ineunte anno hunc proximè elapso, cum facultas de temerario hoc ausu conquesta est apud Illustrissimum Regiorum sigillorum Custodem, die 18 Januarii 1729, uti videre est paginâ 45 historiæ prioris anni decanatûs nostri.

Doctores aliquot inter eos qui his comitiis aderant, dixerunt nihil timendum esse, et Decanum timore affici laudabili quidem sed nimio. Reposuit Decanus majorem nunquam fuisse timendi locum ac nisi adversus Georgii Mareschal medicorum perpetuum hostis intensissimi conatus novos repellendos sese quàm primùm accingeret facultas, brevi fore ut ipse censoris Regii provinciam extorqueret ad libros de anatomiâ chirurgiâ-vè tractantes examinandos.

Varia ad hoc sinistrum omen avertendum media proposuit Decanus. At idem responsum retulit quod suprà nempè nihil timendum esse, quo responso iterum accepto, dixit Decanus: 1° Re verâ Illustrissimum Regior. sigillorum custodem promisisse facultati se nunquam libros seu de anatomiâ, seu de chirurgiâ tractantes missurum ad Georgium

Marechal, nec ad alium quemque chirurgum, ut eos libros tanquam censor Regius examinaret chirurgus. 2° Rc verò etiam Specialissimum Abbatem De vienne principis in supremo parisiensi senatu Decuriae consiliarium, ab illustrissimo Regiorum sigillorum custode, mittendis ad censores Regios libris in lucem edendis praepositum, testatum fuisse in sequenti epistolâ quam scripsit die 18â Januarii 1729. ad illustrissimum archiatrorum Comitem, mentem esse illustrissimi Regiorum sigillorum custodis, jus semper et autoritatem medicorum in chirurgos tueri, nec unquàm sinere ut quid novi hac in re fiat; quam Epistolam in manibus Decani, ab illustrissimo archiatrorum Comite, ad quem scripta est, depositam, servat Decanus, his verbis constantem relatu dignissimis.

Vous me faites justice, Monsieur, d'estre persuadé que personne n'honore plus que moy, la faculté de medecine de paris, sur tout ayant pour elle, une personne de vostre mérite et de vostre distinction. Monseigneur le garde des sceaux a une tres grande considération pour un corps aussy illustre et si nécessaire, et a grande attention à ne donner aucune atteinte à ses droits, et il a fait ce matin une réponse aux députez de la faculté, dont ils ont sujet d'estre contents. Je me croiray fort heureux de pouvoir contribuer à maintenir sa supériorité entiere sur les chirurgiens, c'est

entiere sur les chirurgiens, c'est l'intention de Monsieur le Garde des sceaux, et de ne rien innover de ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent, et j'exécuteray sur cela les ordres avec exactitude. J'ay l'honneur d'estre avec beaucoup de respect.

Monsieur,

Vostre tres humble et tres obéissant serviteur L'Abbé de Vienne.

A Paris ce 18. Janv. 1725.

3° Legit Decanus sequentem Epistolam clarissimi magistri Helvetius ad Decanum scriptam die 18 mensis Februarii anni 1725.

Monsieur

J'ay esté ce matin avec mr Dodart parler à M. le Garde des sceaux, qui nous a promis de ne jamais renvoyer aucun livre à mr Marechal. Il nous a dit qu'il estoit estonné de ce que mr l'Abbé Brissart avoit fait, et qu'il alloit sur le champ luy faire escrire.

Ut intelligantur posteriores hujus Epistolæ lineæ, consulendus est articulus diei 17. mensis februarii anni 1725. paginâ 57ª historiæ prioris anni Decanatûs nostri.

4° Alteram epistolam legit etiam Decanus a b eodem magistro Helvetius ad eundem Decanum scriptam circa clarissimum Dominum Dombreval politiæ præpositum quem chirurgorum præpositi circumvenire tentaverant, ut Examinatores fierent librorum de anatomiâ aut chirurgiâ tractantium; quæ Epistola sic habet.

Monsieur

J'ay esté aujourd'huy à Marly

Mr Dambreval, qui m'a dit que Messieurs les prevosts de St Cosme avoient esté le prévenir au sujet de l'approbation des livres. J'ay commencé à luy parler assez vivement sur cet article. notre conversation a esté interrompue parceque M. le Duc m'a fait entrer dans son cabinet. J'ay parlé depuis à Monsr le premier medecin. Il est d'avis, aussy bien que moy, que vous alliez voir Mr Dambreval et que vous l'informiez exactement de l'affaire sur laquelle il paroit prévenu. vous luy direz que nous vous avons escrit, et que Mr le premier Medecin ne manquera pas de luy en parler incessamment &c. Je suis &c.

Helvetius. A Versailles ce 23 janv. 1725.

Hac lectâ Epistolâ, recensuit idem Decanus quae apud eundem politiae praepositorem acta fuerant die 28ª ejusdem mensis Januarii 1725, cum Decanus illum invisit pluribus Doctoribus stipatus, uti videre est paginâ 52 hujusce voluminis. At dixit idem Decanus Georgium Mareschal, licet toties victum, ardentius tamen agere ut ad optatum finem perveniat, et eos in summo errore versari qui existimant hunc primarium Regis chirurgum animum despondere. Alia plura addidit ut saluberrima

Facultas ad novos Georgii Marechal
conatus repellendos sese iterum accingeret,
at responderant omnes assantes nihil
periculi esse. Tum siluit Decanus dolens,
et dissoluta sunt Comitia.

Eâdem die 19â augusti 1726 (sed
horâ post meridiem tertiâ) Doctores
medici convocati prius a Decano, schedulâ
ad eorum singulos ab apparitoribus
delatâ, eâqi praesertim datâ, die 18â
ejusdem mensis, convenerunt in scholas
superiores, et caeteris ejusdem hebdomadae
diebus eâdem horâ, Baccalaureos eme-
ritos de praxi medicâ, examine tentaturi.
Sic enim ferebat schedula.

Interrogati sunt de praxi medicâ
per hos dies, Baccalaurei du Bois,
de Justica, Costar, et Mery, sicque
quaestionibus sibi propositis rite satisfe-
cerunt.

Caeterum Doctores medici, juxta morem,
congregandi erant die sabbati tunc
proximè futurâ, suum de Responsionibus
Baccalaureorum judicium laturi, at
quum illâ die festum erat Sti Bar-
tholomaei, et diebus festis nulla
comitia habentur nisi peculiari
facultatis jussu aut consensu, ad
diem veneris 23am augusti, ejusdem
anni 1726, convocati sunt, in antecessum,
Doctores medici legitimâ convocatione,
suum de Baccalaureorum emeritorum
examine, circa praxim medicam
tentatorum responsionibus, judicium
laturi, nec non de jure rotuli deli-
beraturi.

At variis, praeter expectationem, iisque

ad Facultatem pertinentibus negotiis
impeditus Decanus, haec Comitia ad
diem martis 27am ejusdem mensis
transferre coactus est schedulâ ad
singulos Doctores ab apparitoribus
delatâ, quâ praecipiebat Decanus
apparitoribus, ut ab ipsis monerentur
singuli Doctores, comitia quae die
23â augusti 1726. horâ decimâ haben-
da erant, non nisi die martis proxi-
mâ, et horâ tertiâ pomeridianâ
habitum iri.

Haec vero schedula delata tantum
est ipsâ die veneris 23â augusti
mane, propterea quod negotia quibus
impeditus est Decanus, tantum
pridie ejusdem diei, et serotinis horis, sub-
venerant, ita ut majorem adhibere
diligentiam penes Decanum non fuit.

quidquid sit, latuit Doctorum
neminem haec comitiorum translatio;
quibus enim schedula prae temporis
angustiâ et locorum distantiâ deferri
ostiatim non potuit, his singulis,
ubi primum scholas ingrediebantur
data est a Bidello.

Verum haec Decani Cautio
non obstitit quominus per accessum,
sequens significatio facta fuerit.
quae significatio schedulam statim
exponit quam ad convocandas

Doctores, primum miserat Decanus
En igitur significationis verba; prout
dictata est ab accenso:

Conveniant Doctores omnes Me-
dici in Scholas superiores, die veneris
23ª augusti, 1726. horâ ipsâ decimâ
matutinâ super de Baccalaureorum
Emeritorum, examine de praxi medicâ
tentatorum, responsionibus judicium
laturi, nec non de jure rotali delibe-
raturi. Datum parisiis die 21. augusti
ejusdem anni. Nic. Andry Decanus.

" Facultas Convocata in Scholas superio-
" res hodie vigesimâ tertiâ augusti, horâ
" decimâ matutinâ, deliberatura super
" schedulam à magistro nicolao Andry
" Decano subsignatam die mercurii
" vigesimâ primâ augusti, et ad singulos
" Doctores per Bidellos facultatis, ut moris
" est, delatam, absente verò Decano
" et usque ad meridiem frustra expe-
" ctato, decrevit esse nunc ad scrutinium
" deveniendum, et visis schedulis
" singulorum Doctorum praesentium
" admisit ad licentias quatuor Bacca-
" laureos Emeritos, probatis eorum res-
" ponsionibus, de praxi examine tentatos.
" quare sic conclusit Franciscus afforti
" antiquus facultatis Decanus, et ex
" praesentibus antiquior.

" L'an mil sept cens vingt six, le
vingt septieme aoust, sept heures du
matin ou environ, à la Requeste de la
faculté de medecine assemblée le vendredi
vingt trois du present mois dix heures
du matin, suivant le billet de convocation
du vingt un precedent, signé en finandi
Doyen, pour laquelle faculté domicile
est élu en la maison de Mtre françois
afforti ancien Doyen de la ditte faculté
de med. de paris rue cloche perche
J'ay Jean louis Gouchard huissier à verge

au chatelet de paris, demeurant rue et paroisse st pierre aux Boeufs en la cité sans (?) signifié et baillé copie au dit sieur Andry, en son domicile rue de la Bucherie, en parlant à sa personne ainsy qu'il m'a dit estre

premierement du dit billet de convocation du dit jour vingt (?) aoust pour le vingt trois du dit mois dans les ecoles de medecine, à l'effet porté par le dit billet de convocation, à laquelle assemblée le dit sieur Andri ne s'estant point trouvé, mtre françois afforti, comme le plus ancien des docteurs qui estoient lors presens, auroit receu les suffrages de messieurs ses confreres presens, et rendu un decret sur la matiere pour laquelle la dite convocation estoit annoncée. secondement du dit decret du dit jour vingt trois aoust dix heures du matin, decerné par lad[te] faculté lors assemblée à ce que le dit sieur Andry n'en ignore, luy declarant qu'en vertu du dit decret, la dite faculté a approuvé en la maniere accoutumée les réponses des Bacheliers émérites par le moyen du scrutin, affin que le sieur Andri ait à indiquer dans trois jours une assemblée pour deliberer comme il est accoutumé sur le nombre des docteurs qui doivent avoir le droit de votter dans la presente licence, et pour examiner les certificats de catholicité que chaque Bachelier est tenu de fournir avant que d'estre licentié, conformement aux

ordonnances et déclarations du Roy, et aux ordres que la faculté en a receu précisement de Monseigneur le Garde des sceaux; le tout affin qu'il n'en ignore, et n'ait à rien faire cy après de contraire au dit decret sur les peines ordinaires. protestant en outre qu'au cas que le dit sieur Andri négligeant de faire assembler la faculté dans les trois jours marquez et de faire apporter les certificats de catholicité dans le dit temps, la ditte faculté se pourvoira par les voyes qu'elle jugera à propos, attendu qu'il reste tres peu de temps aux dits Bacheliers Emerites pour inviter les cours souveraines d'assister à leurs paranymphes, et de nullité de tout ce qui pourroit estre fait au préjudice des presentes, dont acte. Et luy ay en parlant que dessus, laissé la presente copie. Goudlard.

Hanc significationem in quâ dicitur magister franciscus asseri decretum lulisse, à rendu un Decret, quod violatu dignum omnino est, nam ad solam facultatem pertinet decreta ferre, de rendre des decrets, hanc iniquam significationem, prout rem minime adversam intulerat nicolaus Andri decanus. Quin et ipsamet facultas, dilationem comitiorum a decano factam ad diem 27am eiusdem mensis, gratam et ratam habuit. Hac enim die 27â convenit saluberrima facultas in scholas superiores juxtà schedulam ultimo delatam, et præsente decano hunc

sedente, responsiones Baccalaureorum
emeritorum, de praxi medicâ, exami-
ne probatorio nuperrime tentatorum,
probavit per scrutinium; quod scruti-
nium ita unanime fuit ut nullum
e capsulâ suffragium ductum fuerit
quod singulis Baccalaureis honori non
fuerit. cum facultate autem
Responsiones Baccalaureorum sic probante
conclusit Mr. Andry decanus.

De iure Rotuli etiam actum est
uti ferebat schedula, haecque res
ad ius Rotuli pertinens, definita, ut
aequum erat, a facultate fuit, nemine
reclamante, et cum eadem facultate
conclusit Mr. Andry decanus. Omnibus
scilicet qui per majorem partem dispu-
tationum ordinariarum adfuerunt
ius rotuli tributum est, suam nempe
pro licentiandorum ordine praefe-
rendo sententiam aperiendi, iuxta
articulum trigesimum statutorum,
quo articulo praecipitur ut ad haec
suffragia ferenda, ii tantum Docto-
res admittantur qui per majorem
ordinariarum disputationum partem
adfuerint.

Die Mercurii 28â Augusti 1726
Doctores Medici, convocati prius a
Decano, schedulâ ad eorum singulos
ab apparitoribus delatâ, die 25â
eiusdem mensis, convenerunt in

Scholas superiores, horâ decimâ matutinâ, supremi Regiminis mandato et per juramentum, audituri a Decano quod ipsi semel atque iterum de re gravissimi momenti et ponderis in omnes et singulos, specialim verò in nonnullos ordinis nostri incumbente, jussum eodem mandato fuerit. sic enim ferebat schedula. Quænam fuerit horum Comitiorum causa, sequenti relatione patebit

Die 22ª augusti 1726. clarissimus dominus Brissard hanc Epistolam ad Decanum scripsit:

Monseigneur Le Garde des Sceaux m'ordonne, Monsieur, de vous prier de vouloir bien prendre la peine de passer demain en son Hotel, ou avant le Conseil ou après. Je profite de cette occasion pour vous assurer que j'ay l'honneur d'estre

Monsieur,

Vostre tres humble et tres obéissant serviteur

Brissard.

ce jeudi apres midi 22 aoust 1726.

Hanc Epistolam tabellarius dedit Decano horâ nonâ serotinâ. postridie verò comitia erant habenda in scholis superioribus ut supra dictum est, eaque habenda erant horâ decimâ matutinâ usque ad meridiem vel horam primam, ita ut his comitiis adesse non poterat Decanus, quapropter sicuti etiam

Observatum est superius, praecepisse apparitoribus facultatis ut Doctores monerent ipsâ die 23ª augusti mane, hæc comitia ad diem martis 27ª am distracta esse, atque ut res latius fieret, sequentem schedulam typis ittico mandari curavit quam ipsi apparitores singulis Doctoribus dederint, nempe: <u>Monentur Doctores omnes, comitia quae hodie mane habenda erant horâ decimâ in scholis superioribus, non nisi die martis proximâ</u> et horâ tertiâ pomeridianâ, habitum iri. datum parisiis die veneris mane 23ª augusti, 1726. sic: Andri decanus.

Adiit ergo, his cautionibus praehabitis, Illustrissimum sigillorum custodem decanus die praelatâ, nempe die vigesimâ tertiâ augusti, cui decano Illustrissimus sigillorum regiorum custos dixit: Je vous ay envoyé querir pour vous dire que je voudrais avoir les noms de ceux de vostre faculté qui ont adheré il y a quelques années à l'appel de la Constitution <u>Unigenitus</u>. assemblez pour cela vostre Compagnie et venez icy jeudi prochain, pour me dire ce qui se sera passé dans l'assemblée que vous convoquerez avant ce temps là.
Respondit decanus hoc mandatum diligenter a se observatum iri.
die veneris 25ª eiusdem mensis, nempe die Sti Ludovici, accepit decanus litteras ab Illustrissimo Ecclesiae

principe Foro-Juliensi Episcopo Veterano, his verbis comprehensam:

A Versailles le 24 aoust 1726.

Je n'aurois jamais cru, Monsieur, que la faculté de médecine fust entrée dans des disputes de Théologie et eust songé à appeller de la derniere constitution. Je suis persuadé qu'elle ne s'y est point déterminée par aucun esprit de parti, et qu'il ne sera pas difficile de la faire revenir d'un pas qu'elle aura peut estre fait sans en sentir les conséquences. Je serois bien aise de voir cet acte d'appel, et je vous supplie de vouloir bien me l'envoyer. Je ne doute pas que vous ne concourriez avec plaisir, à faire prendre à vostre Compagnie une délibération conforme aux sentimens de toute l'Eglise, et aux volontez du Roy. Je suis avec une parfaite estime, Monsieur,

Vostre tres humble et tres obeissant serviteur + a h anc. Ev. de Fréjus.

Has litteras legit Decanus coram Facultate in his comitiis. Easque suis chirographis notarunt præter Decanum, quatuor Doctores, nempe magistri Afforti antiquus facultatis Decanus, Emmerez antiquus etiam facultatis Decanus, Debellestre, Leaulté.

Deinde significavit idem Decanus quæ ipsi præceperat dn. veneris

proximè tunc praeteritâ, Illustrissimus
Regiorum sigillorum Custos.

His peractis a Decano, decrevit facultas,
(idq. collectis singulorum astantium suffra-
giis) quatuor Doctores ex majori ordine,
totidem ex minori, esse appellandos,
qui unà cum Decano, commentarios
facultatis examinent super re ab
ipso propositâ, et ad facultatem
postridie renuntient quod eâdem
de re observaverint. Appellati sunt
autem ex majori ordine, magistri
franciscus Afforti, Guido Erasmus
Emmerez, Franciscus picoté de Belestre.
et Urbanus Leaulté; Ex minori
magistri Adam, Bertrand, Martineng
et Lalen. Hi Doctores illico ad aedes
magistri Caron ExDecani apud quem
erant commentarii, sese transtulerunt,
deindeque scripto excerpserunt
quae super appellatione a constitutione
unigenitus ad futurum generale
concilium acta fuerunt in comitiis
facultatis anno 1718. Quae verò
excerpserunt, haec retulerunt facultati
die proximè sequentâ nempe 29ª
ejusdem mensis augusti 1726. ut
sequenti relatione videre est.

Die Jovis 29ª augusti 1726 Doctores
medici, convocati prius a Decano
ex decreto, hesternâ die lato,
schedulâ ad eorum singulos ab Appari-
toribus delatâ, eâque in ipsis scholis medicis

datâ, die 28ª augusti ejusdem anni,
Convenerunt per juramentum, horâ
ipsâ octavâ in scholas superiores, audi-
turi clarissimos viros qui consulendis
commentariis superse in ultimis
comitiis tunc agitata, præpositi fuerant
de quid postea agendum esset deliberaturi
sic enim ferebat schedula.
Auditâ relatione prædictorum Collegarum
examinandis commentariis præpositorum,
censuit facultas unanimi omnium
qui tunc aderant doctorum consensu,
ea quæ pridie excerpta fuerant e
commentariis facultatis, tomo decimo
octavo, deferenda esse a decano ad
illustrissimum Ecclesiæ principem
D. D. De Frejus, supra dictæ Epistolæ
autorem, et ad illustrissimum dominum
Regiorum sigillorum custodem, sic qui
conclusit, cum facultate, decanus
nicolaus Andry.
Hoc decreto lato statim et è
vestigio, invisit illustrissimum Regior.
sigillorum custodem decanus, illique
tradidit quæ excerpta fuerant e
commentariis facultatis super
appellatione a constitutione Unigenitus
ad futurum generale concilium.
Respondit vir illustrissimus hoc
excerptum a se proximâ die
datum iri illustrissimo Ecclesiæ
principi D. D. De Frejus.
Posterâ die scripsit decanus
Eidem illustrissimo Ecclesiæ prin-
cipi Foro-Juliensi Episcopo sequentem
Epistolam.
Monseigneur
J'ay Exécuté les ordres

de vostre Grandeur, et j'ay obtenu du consentement unanime de toute la Faculté, pleine de respect pour les sentimens de l'Eglise et pour les volontez du Roy, une copie de l'acte d'appel, extraite de ses Registres. Je l'ay signée avec huit Docteurs nommez à cet effet par la Faculté, et je l'ay mise sur le champ entre les mains de Mgr le Garde des sceaux qui s'en est chargé. J'ay l'honneur d'estre avec un tres profond respect.

Monseigneur,

De vostre Grandeur
le tres humble et tres obéissant serviteur Andry
Doyen de la Faculté de med. de paris.

A paris ce 30 aoust. 1726.

Die Dominicâ, primâ septembris 1726. Doctores medici, convocati prius a Decano, schedulâ ad eorum singulos ab apparitoribus delatâ, eâq: parisiis datâ, die 28.ª augusti ejusdem anni, convenerunt in ~~[illegible]~~ aulam exteriorem Eminentissimi Cardinalis Archiepiscopi parisiensis, horâ tertiâ, comitatum præbituri Decano suos oblaturo, juxta morem, Baccalaureos emeritos, clarissimo ecclesiæ Academiæque parisiensis Cancellario. Sic enim ferebat schedula.

Congregatis doctoribus die et horâ

prædictis, adverit meritissimus Cancellarius pluribus Ecclesiæ parisiensis proceribus stipatus, ipsique brevi habitâ oratione, Baccalaureos emeritos obtulit Decanus, ut mos est. Deinde testatus est eidem Cancellario, hos Baccalaureos Religionem profiteri catholicam, apostolicam et Romanam; in cujus rei fidem, testimonia publicè protulit quæ singuli pastores horum e Baccalaureorum unicuique eorum concessere de catholicâ, Apostolicâ et Romanâ Religionis professione. Idque præstitit Decanus, Regio mandato obtemperandi causâ, quo vetat Rex christianissimus ne quis ad Licentiam admittatur, nisi eum profiteri Religionem catholicam, apostolicam et Romanam, scripto suâ manu subsignato testetur ipsius pastor. Formulam autem observavit Decanus quæ sequitur.

Sapientissimo Regis christianissimi Edicto ut satisfiat, Ego saluberrimæ facultatis parisiensis Decanus, notum facio hos quatuor Baccalaureos emeritos, nempe Joannem Baptistam DuBois Santandæum — constantiensem, Joachimum Joannem Costar parisinum, Bernardum de Bussien Lugdunæum, Franciscum Mery parisinum, quibus in appellandis non alium quam alphabeticum sequor ordinem, pastorum suorum testimoniis munitos esse, quibus constat illos profiteri Religionem catholicam, apostolicam, et Romanam: quæ testimonia hæc sunt.

Testimonium clarissimi pastoris Ecclesiæ Sti Andreæ.

Je soussigné certifie que le sieur

Jean Baptiste Jabois, Bachelier émérite de la faculté de méd. de paris, mon paroissien, fait profession de la Religion catholique, apostolique et Romaine. A paris ce 29. aoust, 1726. signé L'Abbé, curé de St andré.

Testimonium meritissimi pastoris Ecclesiæ Sti Sulpitii.

Jean Baptiste Joseph de Gergy prestre, docteur en théologie de la maison de Sorbonne, curé de St Sulpice, nous certifions que Mr Joachim Jean Costar Bachelier en la faculté de médecine de paris nostre paroissien, a fait profession de la foy de l'Eglise catholique apostolique et Romaine, et qu'il a fait son devoir pascal. fait à paris ce 28 aoust. 1726. Signé Languet de Gergi.

Testimonium clarissimi pastoris Ecclesiæ Sti Severini.

Je soussigné archiprestre et curé de St Severin, certifie que le sieur Bernard de Jussieu demeurant sur cette paroisse, fait profession de la Religion catholique, apostolique et Romaine. fait à paris ce 30 aoust 1726. signé Pinés.

Testimonium
clarissimi pastoris Ecclesiæ
Sti christophori in civitate.

Ego infrà scriptus presbyter parochus ecclesiæ Sti christophori in diocesi parisiensi, omnibus et singulis quorum interest, certum facio franciscum mery, parochianum nostrum Baccalaureum Emeritum saluberrimæ facultatis parisiensis esse Religionis catholicæ, Apostolicæ, et Romanæ cultorem sincerum, famâ et morum integritate commendabilem, datum in ædibus nostris die 29ª Augusti 1726.
Subsignatus,
Paris Sacræ facultatis parisiensis Doctor Theologus et Ecclesiæ Sti christophori in civitate parisiensi pastor.

Hæc testimonia Ego Decanus saluberrimæ facultatis parisiensis, vera esse testor, hisqi à me examinatis et probatis syngraphum meum apposui.

Postquàm Decanus finem dicendi fecit, oblatos ab illo Baccalaureos Emeritos admisit meritissimus Ecclesiæ Academiæqi parisiensis cancellarius, eosqi Eleganti oratione excepit, Decanum alloquendo.

Die Octavâ septembris anni 1726 quæ Dominica erat, Doctores medici, convocatis prius, schedulâ ad eorum singulos ab apparitoribus delatâ, eâqi parisiis datâ, die 4ª ejusdem mensis, convenerunt in scholas inferiores, horâ tertiâ, publicis

paranymphi actionibus interfutari. sic enim ferebat schedula.

Die et horâ prædictis Baccalaureus Mery paranymphus accessit, cum suis collegis Baccalaureis Emeritis, illorumque laudes celebravit. deinde ex mandato dignissimi domini cancellarii Ecclesiæ Academiæque parisiensis, moniti sunt à facultatis majori apparitore Baccalaurei Emeriti ad comparendum postridie manè in Aulâ Eminentissimi Cardinalis Archiepiscopi parisiensis, ibi, per Dei gratiam, licentiæ gradum et Benedictionem Appostolicam recepturi.

Die lunæ, nono ejusdem mensis Septembris, nempè postridie diei quo paranymphi solennitas celebrata est, Doctores medici, in eandem aulam, exteriorem Archiepiscopi parisiensis, summo mane convenerunt ad conficiendum Rotulum, et licentiandorum ordinem definiendum solito more; qui ordo sic fuit institutus

---

Ordo Baccalaureorum Licentiandorum in Facultate medicâ parisiensi, die lunæ nonâ Novembris 1726. Magistro Nicolao Andry decano.

Pro primo Loco: Joannes Baptista Du Bois Lanlandeas Constantiensis.

Pro secundo Loco: Franciscus Mery parisinus.

Pro tertio Loco: Bernardus de Jussieu Lugdunaeus.
Pro quarto Loco, Joachimus Joannes Costar, parisinus.
Hunc Ordinem singulis Licentiandis assignatum, subsignavit meritissimus Ecclesiae Academiaeq; parisiensis Cancellarius. qui suffragia Doctorum collegit. Deinde cartam hujus Ordinis indicem a se subsignatam tradidit Decano.
Eâdem die nonâ septembris 1726. convenerunt horâ decimâ Licentiandi excepto magistro Bernardo de Jussieu tunc aegrotante, in sacellum Eminentissimi Cardinalis Archiepiscopi parisiensis, et ibi Benedictione apostolicâ, atque medicinam faciendi Licentiâ, hîc et ubiq; terrarum, ab illustrissimo cancellario, authoritate apostolicâ munito, donati sunt, praesentibus decano saluberrimae facultatis et pluribus Doctoribus medicis.
Deinde cum Cancellario, Decano, et aliquot Doctoribus medicis, Licentiati ad aedem Deo sacram sub invocatione Beatae mariae virginis sese contulerunt, deo optimo maximo gratias acturi; ibiq; manus supra Evangelium posuerunt in angulo altaris sacelli Beatae mariae virginis, et peractâ formulam ab illustrissimo cancellario tunc ipsius ore prolatam, sacramento se obstrinxerunt Religionem catholicam apostolicam et Romanam se esse defensuros et propugnaturos usque ad effusionem sanguinis, si occasio se dederit.
Die lunae 23ª ejusdem mensis septembris 1726. magister Bernardus de Jussieu qui morbo impeditus Benedictione apostolicâ, cum caeteris

collegii sui donari non potuerat dic-
tum die ultimo proxime elapsâ, eam accepit
in ædibus meritissimi Cancellarii. postea
verò ad Templum Deo sacrum sub invoca-
tione Beatæ Mariæ Virginis, cum eodem
cancellario et cum facultatis Decano,
se contulit, ubi, in sacello Beatæ Mariæ
Virginis et in angulo altaris, manu
suprà Evangelium positâ, sacramento
se obstrinxit, Religionem Catholicam
apostolicam et Romanam defensurum
se esse usque ad effusionem sanguinis
si occasio se dederit; quemadmodum
spoponderant licentiati collegæ sui
die nonâ ejusdem mensis, sicuti
notatum est.

Die Jovis 19ª septembris 1726
Doctores medici, convocati prius à
Decano, schedulâ ad eorum singulos
ab apparitoribus delatâ, cùm parisiis
datâ die 18ª ejusdem mensis,
convenerunt in scholas superiores
horâ tertiâ, de tributo, vulgò Capita-
tione dicto, nullâ morâ solvendo
consilium inituri. sic enim ferebat
schedulæ pars. nam notandum
addidisse Decanum in alterâ
schedulæ parte, quæ sequuntur,
nempe "clarissimumque Dominum
"Franciscum Afforti antiquum
"facultatis Decanum qui huiusce
"rei gerendæ munus, unum aut
"alterum diem postulantis jam
"tamen à mense integro susceperit
"eandem juxtà Decani et totius
"ordinis votum ut tandem

„absolvat hortaturi

Hæc postrema verba opinatus est magister Franciscus Afforti sibi esse injuriosa. cui opinioni adhæserunt magistri Guido Erasmus Emmerez, Andreas La Leu, aliique, tantaque fuit apud hos schedulæ improbatio, ut statuerint eam schedulam declarandam esse, ipsomet Decani ore, infensam et injuriosam magistro Francisco Afforti. Huic conclusioni (ut conjicere est,) annuere noluit Decanus; dixitque se existimasse magistrum Franciscum Afforti non aliam ob causam huic rei concludendæ tantam attulisse moram, quam quod pluribus negotiis impeditur, quod certe injuriosum minime est. At iidem Doctores nihilominus in suâ perstiterunt sententiâ, ad quam, (ut iterum conjicere facile est) adducere Decanum nunquam potuerunt.

Dixerunt præterea (Sic magistro Francisco Afforti postulante) afferri debere a Decano Nicolao Andry, quidquid in singulis actibus reliqui habuerit ipse ex pecuniâ facultatis post distributionem singulis Doctoribus factam, hancq; reliquam pecuniam afferri debere ut sufficiens summa, Capitationis solvendæ causâ colligi posset. Respondit Decanus octingentas quatuor libras quæ ad facultatem pertinerent, quasque ipse reliqui habuerat, tradidisse se quæstori facultatis magistro Ludovico Desantent, ut parerat, juxta decretum die 22â Januarii anni 1729. à facultate, rogatu ejusdem Decani, latum. quod Decretum legitur

in hujus voluminis paginâ 49. et 50.
Dixit itaque Decanus se nullo modo teneri hanc afferre summam, quum hanc jam reddidisset facultati.
Grata nihilominus responsio fuit, et statuerunt concludendum esse ab ipsomet Decano, hanc reliquam pecuniam à se ipso propediem afferendam esse facultati, ut Capitulario solvatur. quod quum aequum non videretur magistro Nicolao Andry Decano, qui hanc summam in manibus quaestoris facultatis jam pridem deposuerat, maluit ex Comitiis exire quàm ita concludere.
Tum verò magistri Guido Erasmus Emmerez, Franciscus Afforti, Andreas de Saleu, nonnullique alii, sequens Decretum, absente Decano, confecerunt, hocque à se ipsis subsignatum significarunt, per accensum, Decano. quo in Decreto magistrum Franciscum Couthier praepositum fuisse dicunt a Decano ad accipienda actuum emolumenta, licet ipsum constet non a Decano sed ab ipsâ facultate propositum fuisse, ut videre est insigni Decreto ab eâdem facultate super hac re lato die vigesimâ primâ januarii 1726.
En igitur hoc Decretum, nullâ litterâ immutatâ, etiam mendis non caret, quae menda subjunctis lineolis notavimus.
„Facultas „convocata in „scholas supe„riores die „jovis decimo „nono septemb. anni-
„Magister Franciscus Afforti anti„quus facultati Decanus, exposuit „facultati rationes quibus sibi non „licuit hactenus solvere tributum de „capitatione dictum, super argenti „summâ, ipsi, de licentiis hujus „anni a facultate, creditâ, juxta

„Decretum ab ipsâ latum die lunæ
„Decimâ nonâ augusti anni 1726. horâ
„decimâ matutinâ. quibus audiviscas
„acceptas et ratas habuit facultas, eiusq.
„probavit eâ de re agendi modum, atque
„etiam maximè improbavit schedulam
„a Decano subsignatam et supra des-
„criptam, tanquàm dicto magistro affortivalde
„injuriosam. quod verò spectat ad vectigal
„singulis Doctoribus capitatim solvendum,
„iudicavit facultas prius a Decano repetendum
„esse quidquid e singulis actibus emolumenti
„pro unoquoque Doctore retinuerit, ut sufficiens
„summa possit colligi, tumque magister de
„santeul dixit se libenter annuere huic se
„doctorum sententiæ, et idcirco se alsu-
„offerre singulis doctoribus, aut pro ipsis,
„magistro Domino affort, quid quid reti-
„nuerit pro jure actuum, dum pro iure
„actuum, decani nomine acceperit, huiusq.
„declarationis, a facultate actum postulavit,
„quem ipsi facultas concessit. Censuit quoque
„facultas eodem decreto teneri magistrum
„Couthier a Decano præpositum ad accipi-
„enda actuum emolumenta, pro hinde
„que ab ipso etiam esse repetendum quid
„retinuit. Eodem decreto sensuit facultas
„schedulas vulgo dictas (quittancias) pro
„tributo capitatione dicto, singulis doctori-
„bus, a magistro francisco affort subsignandas,
„itaq. pro quibus solverit, distribuendas, et
„sic conclusit, renuente et abeunte decano
„magistro nic. Andri. magister Guido
„hierasmus Emmerez antiquus facultatis
„Decanus, et ex præsentibus, à magistro
„francisco affort, antiquior. signé J. E.
„Emmerez, et de laten ex junioribus
„præsentibus antiquior.

„ L'an mil sept cens vingt six, dix-
„neuf jour de septembre apres midi,
„à la requeste de la faculté de medecine
„de paris pour laquelle domicille
„est elu chez mᵉ françois affort
„Docteur Regent et ancien Doyen de la dite

„anni 1726
„horâ postme-
„ridiem tertiâ
„deliberatura
„super schedula
„a Domino de-
„cano, per ap-
„paritores ad
„singulos docto-
„res delata iis
„verbis expressa:
„ côveniant
„Doctores omnes
„in scholas supe-
„riores, die iovis
„decimo nono
„septembris 1726.
„horâ 3ª pomeri-
„diana de tributo
„vulgo capitatione
„dicto nullam
„horam solvendo
„consilium ini-
„turi, clarissimū
„que dominum
„franc. affort
„antiquum facul-
„tatis decanum
„qui huius serey
„gerendæ munus
„unum duntaxat
„aut alterum
„diem expostulan-
„tis, iam tamen
„à mense integro
„suscepit, eandem
„iuxta decani
„et totius ordinis
„votum, ut tandem
„absolvat, ortatum.
„Datum parisiis
„die 16. 7bris 1726.
signé nic. And.
Decanus.

" faculté, demeurant rue clochepercé
" proche st Gervais, j'ay Jean Louis Gonallard
" huissier de paris,
" demeurant rue st pierre aux boeufs
" susdite parroisse soussigné, signifié
" baillé copie à mtre nicolas Andry docteur
" Doyen et Regent de la dite faculté, demeurant
" rue de la Bucherie, parlant à sa servante
" qui n'a voulu dire son nom de ce inter
" pellée et puis parlant au dit nic. Andri en son
" domicile, du Decret que la faculté a
" rendu assemblée ce jourd'huy en conséquence
" du Billet de convocation mentionné dans
" le dit Decret auquel il n'a pas voulu
" concourre, pourquoy mtre Emmerez
" comme plus ancien des docteurs presens
" apres le dit mtre Afforti, a conclu et
" signé le dit decret, et mtre delaleu
" comme le plus ancien des jeunes presens,
" a signé le dit decret, à ce qu'il n'en
" ignore, dont acte, et luy ay laissé, en
" parlant que dessus la presente copie....
" Copie. Gonallard.

Tale est Decretum quod absente decano confectum est a magistro francisco Afforti, magistro Guidone Erasmo Emmerez andreâ de laleu, aliis que, die decimâ nonâ septembris 1726. post meridiem in scholis superioribus; quod que, accensi ministerio, significari curarunt Decano nicolao Andry. At postea, nempè die veneris vigesimâ nonâ octobris anni millesimi septingentesimi vigesimi octavi, hoc decretum facultas saluberrima irritum declaravit alio Decreto a se lato, uti videre est paginâ antepenultimâ historiæ prioris

anni Decanatus nostri, nempè paginâ
huiusce voluminis 154. Lineâ 23.

Die mercurii 25ª Septembris anni
1726. Doctores medici, convocati prius
a Decano, schedulâ ad eorum singulos,
ab apparitoribus delatâ, eâque parisiis
datâ die 23 ejusdem mensis, convenerunt
in scholas superiores horâ decimâ ma-
tutinâ, audituri postulationem magistri
francisci Afforti, antiqui facultatis
Decani (his sequentibus verbis, schedulâ
quam ipsemet ad Decanum misit, ut
eam typis mandari eidem Decano
placeret, expressam) de pecuniâ pro
jure Licentiarum ipsi a facultate, creditâ
pro Decreto die decimo nono augusti
ejusdem anni lato, quam pro bono
facultatis, et pro singulorum Doctorum
votis acceperat ab ipso coram facul-
tate, deponendâ; sic enim ferebat
schedula.

His in Comitiis decrevit facultas
ut pecunia quam magister franciscus
afforti deponere se velle significabat
coram facultate, iterum in ejus mani-
bus deponeretur, et ab eo servaretur,
donec comitia speciali articulo hac
de re haberentur. petiitque facultas
ab eodem magistro francisco afforti
ut huius pecuniae custos esse perse-
veraret.

Die 1ª octobris, 1726. Doctores medi-
ci, convocati prius a Decano schedulâ
ad eorum singulos ab apparitoribus
delatâ, eâque parisiis datâ, die 28 septemb.
ejusdem anni, convenerunt in scholas
superiores horâ decimâ matutinâ, quo de
tributo virilim solvendo definienda
supererant absoluturi, atque adeo
quid de usu pecuniae in manibus
magistri francisci afforti unanimi

astantium Doctorum consensu de eo quod statuendum restaret, deliberaturi: sic enim ferebat schedula.

His in Comitiis collegas hortatus est magister Nicolaus Andry Decanus, ut decernerent et statuerent tributum vulgò capitationem appellatum, tunc solvi debere etiam pro anno tunc currente millesimo septingentesimo vigesimo sexto (quemadmodum habetur in mandato per accensum Baccalaureis emeritis significato, et a magistris Afforti et Emmerez nonnullisque eorum consortibus subsignato die 13ô augusti, 1726.) ita ut tres anni solverentur, nempè annus millesimus septingentesimus vigesimus quartus ad præteritum magistri Caron decanatum pertinens, et duo sequentes. neque enim convenire dixit, sub decanatu tunc stante, solvi capitationis annum qui sub magistro philippo caron jam diu solvendus erat, et non solvi duos capitationis annos decanatûs magistri nicolai Andri tunc decani. At responderunt Decano nihil inde detrimenti capitationem posterioris anni decanatûs ejusdem magistri nicolai Andri passuram, propterea quod hic annus posterior, nempè annus millesimus septingentesimus vigesimus sextus solvetur a decano proximi futuro. quo responso accepto annuit

Decanus Nicolaus Andry ut magister Franciscus Afforti solveret, ex pecuniâ licentiarum decanatûs tunc currentis et ad finem vergentis, tributum capitationem dictum, pro anno millesimo septingentesimo vigesimo quarto ad elapsum magistri Philippi Caron decanatum pertinente, et pro anno millesimo septingentesimo vigesimo quinto ad decanatum magistri Nicolai Andri spectante, relictâ capitatione posterioris anni decanatûs eiusdem magistri Nicolai Andry, ut haec capitatio ex licentiis futuri decanatûs solvatur. Itaque decreverunt doctores astantes tributum viritim solvendum, pro duobus duntaxat suprà memoratis annis, solvi debere in decanatu tunc praesente. Caeterum id negotii dixerunt non ad magistrum Nicolaum Andry decanum, sed ad magistrum Franciscum Afforti pertinere qui, hortatu facultatis, provinciam susceperat pecuniam pro solvendâ capitatione recipiendi. Et sic conclusit saluberrima facultas.

Die Jovis 3ª Octobris 1726. Doctores medici, convocati priùs a decano, schedulâ ad eorum singulos, ab apparitoribus delatâ, eâque pariter datâ die 2ª ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores horâ tertiâ decanum audituri postulantem ut tributum viritim solvendum, non nisi praesente decano solvatur, et Apochas vulgò (Quittances) singulis doctoribus, hac

de re distribuendæ, irritæ habeantur nisi etiam a Decano subsignentur, quas jam si secus factum fuerit, irritas declaravit. Sic enim ferebat schedula.

In his comitiis diversæ adeo fuerunt aliæ ab aliis sententiæ, ut nihil a Decano concludi potuerit.

Die Jovis decimâ septimâ octobris anni 1726. Doctores medici, convocati prius a Decano schedulâ ad eorum singulos, ab apparitoribus delatâ, datâ parisiis datâ die 15ª ejusdem mensis, convenerunt in scholas superiores horâ decimâ, reddendarum a Decano rationum examinatores electuri. Sic enim ferebat convocationis schedula.

Doctores astantes censuerunt eligendos esse sex examinatores, nempe tres ex maiori ordine, et tres ex minori, quorum omnium nomina schedulis inscripta sorte ducantur.

Sorte autem ducti sunt magistri Guido Erasmus Emmerez, franciscus afforti, Jacobus Benignus Winslow ex maiori ordine.

Ex minori autem, andreas de laleu, franciscus Bailli, Joannes le Thieullier, Ita conclusit nic And: Decanus.

Die 18ª octob. 1726. Divo Lucæ sacrâ, Doctores medici, nullâ convocati schedulâ, sed piâ consuetudine ducti, convenerunt in sacellum, et sacro, quod, juxtà morem, solenni ritu celebratum est, interfuerunt.

Deinde scholas superiores ingressi sunt, vivâ voce appellati à maiori scholarum apparitore, ibiqi decreverunt e pecuniâ, in manibus magistri Francisci afforti antiqui facultatis Decani, relictâ, deducendam esse summam mille et centum librarum cum quatuor libris, ut solvatur hæc summa magistro philippo Caron, veniens in partem maioris summæ, a facultate eidem magistro philippo caron debitæ, salvis juribus facultatis, et magistri Caron, sicque conclusit ex maiori suffragiorum numero nic. Andri Decanus.

Die 19ª octobris anni 1726 nempe postridie divi Lucæ ejusdem mensis anni 1726. convenerunt in scholarum sacellum Doctores medici, nullâ prius convocati schedulâ, sed solâ pietatis consuetudine ducti; ibiqi sacro interfuerunt pro defunctis Doctoribus celebrato ut moris est quotannis.

Postea vero scholas superiores ut pridie ingressi sunt, à maiori apparitore, vivâ voce, invitati. huc accesserunt Barbitonsorum chirurgorum Præpositi qui sacramentum solitum præstare recusantes, obtulerunt nihilo-minus nummum aureum quotannis facultati offerri solitum, et catalogum suum at hunc catalogum recusavit facultas, prout debitis conditionibus destitutum

quae conditiones enarrantur in scripto mox referendo. Deinde hi Barbitonsorum chirurgorum praepositi sequens instrumentum significarunt facultati, cui instrumento responsum suum fecit facultas, ejusdem accensi ministerio quo usi sunt praepositi.

L'An mil sept cens vingt six, le dix neuf d'octobre sur les dix heures du matin, en vertu de l'arrest de nosseigneurs de parlement a paris du onze mars mil sept cens vingt quatre collationné Richard par la chambre : signé Isabeau et signifié le tout en bonne et duë forme, et à la Requeste et Réquisition de François Prygnot, antoine Henriques, Joseph maiston, et Jacques Routhonnet, tous maitres chirurgiens jurez à paris prevosts et gardes en charge de la communauté des maitres chirurgiens jurez de cette ville de paris, qui ont élen leur domicile en la maison du sieur prygnot l'un d'eux demeurant faux bourg et vis à vis l'abbaye st antoine. les dits prygnot, Henriques, maiston et Routhonnet representans la dite communauté, Nous Estienne François Giraud, huissier ordinaire du Roy en sa cour de parlement de paris y demeurant rue st Jacques paroisse st Benoist, sous signé sommes transporté assisté des dits prevôts et gardes de la communauté des maitres chirurgiens jurez à paris, aux Écoles de medecin

seizes rue de la Boucherie, ou estant
lesdits prevosts gardes de la commu-
nauté des maistres chirurgiens jurez
à paris, se sont présentez pour en
exécution de l'arrest du parlement
du onze mars mil sept cens vingt
quatre, rendu entre les doyen docteurs
Regents de la faculté de médecine de
L'université de paris, d'une part,
et les prevosts et gardes des maistres
chirurgiens jurez de cette ville de
paris, d'autre part, prester le serment
de bien fidellement exercer l'art
de chirurgie conformément à leurs
statuts, et pour payer un écu d'or
au Doyen de la dite faculté vallant
cent quatorze sous, et pour apporter
à la dite faculté le catalogue
de leurs jurez et maistres de leur
communauté, pour estre déposé
aux archives de la dite faculté
sans préjudice de ce qui est deu à la
dite communauté par la dite
faculté pour le remboursement
de la moitié des vacations, épices
et coust du dit arrest du onze mars
mil sept cens vingt quatre auquel
la dite faculté a esté condannée par
l'arrest estant au bas de la minute
du dit arrest. lesquels sieurs Doyen
Docteurs Regens de la faculté de
Medecine estant assemblez aux dites
Ecoles, parlant à leurs personnes ont
fait réponse qu'ils protestent de
nullité de la presente comparution

attendu qu'elle n'est point conforme aux anciens usages et reglemens qui se sont pratiquez en pareil cas par les anciens chirurgiens de St Cosme avant qu'ils fussent réunis avec les chirurgiens barbiers, et à ce qui s'est pratiqué depuis la dite réunion des dites deux communautez par l'arrest du sept fevrier          soixante qui doit avoir son exécution en entier puisqu'il a mesme esté executé pendant nombre d'années par la dite communauté des maistres chirurgiens Barbiers. Primò le Lieutenant du premier chirurgien du Roy, comme prevost perpetuel de la communauté, doit estre présent avec les autres prevosts en charge, conformément aux Arrests et concordat. Secundò la faculté de medecine proteste de nullité de la dite comparution en ce que les dits prevosts en charge ont refusé de prester le serment ordinaire entre les mains du Doyen de la dite faculté quoique le dit serment soit conforme aux ordres et reglemens, la faculté leur ayant declaré qu'elle n'en demandoit pas un nouveau ni un autre que celuy que leurs prédécesseurs ont presté de tout temps, ainsy qu'il paroist par les anciens registres de la faculté où les dits anciens chirurgiens ont signé, aussy bien qu'ont fait depuis leur réunion, les dits maistres Barbiers et chirurgiens. Tertiò la dite faculté ne pouvant point approuver la liste qu'ils ont presentée à la dite

faculté de tous ceux qu'elle comprend
sous le nom de messieurs les chirurgiens
de paris, parcequ'ils doivent prendre
depuis leur reunion la qualité de maistres
chirurgiens Barbiers, ainsy qu'il sont tousjours
pris dans leurs autres listes et catalogues,
et encore parceque plusieurs de ceux
qui y sont presens, ne doivent point
estre reconnus ni réputez maistres
n'ayant point esté receu dans les
formes prescrites par l'ordonnance
de Blois et par les statuts de la
faculté de medecine, concordat
homologué en la cour et arrests
contradictoires de la dite cour, la
dite faculté improuvant encore le
dit catalogue, parceque les dits prevosts
ne l'ont pas voulu parapher ne
varietur: protestant en outre, la dite
faculté de se pourvoir contre l'arrest
du onze mars mil sept cens vingt quatre
en ce qu'il leur fait préiudice. au suiet
duquel la faculté s'est déja pourveüe
par lettre qu'elle a obtenue en
chancellerie en forme de Requeste
civille, et quant au payement
de la redevance de l'escu d'or, la
faculté l'a receu et en a donné
quittance par ces présentes pour
la presente année mil sept cens
vingt six. faisant au surplus
toutes protestations qu'elle peut et
doit faire de droit contre ce qui
a esté allegué de la part des dits
prevosts en charge, et maitres chi-
rurgiens barbiers. le tout sans préiu-
dice à tous leurs autres droits actions
prétentions, privileges de la dite faculté
et ont signé pour et au nom de la

dite faculté maître Nicolas andri Doyen en charge de la dite faculté, maître françois afforti, et Gui Erasme Emerez tous deux anciens doyens et docteurs Regens d'icelle. Signé Andry Doyen Afforti, G. E. Emmerez — — —
Laquelle réponse nous avons prise pour refus, et fait contre icelle toutes protestations contraires pour les dits sieurs prevosts et gardes en charge de ladite communauté des maîtres chirurgiens de ladite ville de paris, lesquels presens nous ont requis acte de comparition, et offres cy dessus par eux faite de prester presentement le serment qu'ils doivent à la dite faculté, suivant et conformément à l'arrest de la cour du onze mars mil sept cens vingt quatre comme aussy du refus que la dite faculté leur a fait de recevoir leurs dits serments conformément aux dits arrests, et de recevoir leur dit catalogue qu'ils ont déclaré n'estre point obligé de signer ni parapher, d'autant qu'il n'en est fait aucune mention par le dit arrest; le dit catalogue estant d'ailleurs sincere et veritable. Sur lequel refus de la dite faculté les dits sieurs prevosts et gardes ont repris et remporté leur dit catalogue, et déclaré qu'ils se pourvoiront ainsy qu'ils aviseront bon estre, contre la réponse et refus de la dite faculté; et ont les dits sieurs prevosts et gardes signez

tous en la presente copie laissée à la dite faculté parlant comme dessus qu'en l'original.

Signez Fr. Grignot, Henriques Routhonnet, mouton. Giraud.

Hoc instrumentum deposuit Decanus in facultatis tabulario.

Eâdem die decimâ nonâ octobris anni 1726. horâ undecimâ matutinâ, venerunt in scholas superiores pharmacopolæ praetoriani, et pro more spoponderunt facultati saluberrimæ, fidem, obsequium et reverentiam.

Die secundâ novembris 1726. convenerunt doctores medici in scholas superiores, decanum et professores electuri, elegeruntque in decanum, magistrum Stephanum Franciscum Geoffroy. Quod spectat ad professores, eidem magistro Stephano Francisco Geoffroy qui in nostri locum successit linquimus enarrare.

# Res Gestæ In Universitate Parisiensi per hunc posteriorem Decanatûs nostri annum.

Die Sabbati decimâ novembris anni 1725. habita sunt apud amplissimum

Rectorem comitia ordinaria, in quibus Relatu dignum actum est nihil.

Die Sabbati primâ Decembris ejusdem anni 1725, comitia ordinaria habita sunt, nihilque in his comitiis dignum relatu actum est.

Die duodecimâ ejusdem mensis decembris celebrata sunt comitia supplicatoria universitatis, et processum est ad ædem Deo sacram sub invocatione Sti Caroli Borromæi.

Die Jovis vigesimâ ejusdem mensis decembris anni 1725 extraordinaria comitia habita sunt eo consilio ut in commentariis facultatis decretum referretur supremi Regis consilii latum die decimâ ejusdem mensis anni 1725, quo decreto Librario-Typographi in gremium universitatis tandem redierant, et statutum est hocce decretum referendum esse in supradictis commentariis, quod postea ab universitatis scribâ magistro Viel præstitum est.

Iisdem in comitiis statuit universitas habendam esse orationem publicam, ejusdem universitatis nomine, illiusq: sumptibus, Regi et Reginæ gratulatoriam de fœlici eorum matrimonio, ad quam habendam lectus est magister Gibert antiquus Academiæ Rector, et Rhetorices in collegio

Mazarinæo professor.

Die sabbati quinta januarii anni millesimi septingentesimi vigesimi sexti, habita sunt comitia ordinaria, in quibus nihil quod referri intersit, actum est.

Die trigesima prima ejusdem mensis januarii anni 1726. Universitas, per Rectorem, Decanos facultatum, procuratores nationum, adjunctos singulorum ordinum, officiarios majores et Bidellos, pro-fecta est summo mane Marliacum, ad conspectum Cerei Vectigal Regi et Reginæ offerendum.

Die prima mensis martii ejusdem anni 1726. Syndicus, adjuncti et quamplures delegati e societate Librariorum, venerunt ad universitatem, significantes nihil sibi longius videri quam ut suam universitati fidem jurejurando obligarent, et in almæ matris gratiam post tot annos reconciliarentur. Re in deliberationem missâ, placuit Academicum tribunal ad præscriptam ab amplissimo Rectore diem nonam hujus mensis, in majoribus in scholis, et cum adjunctis inter futurum huic præstandi Juramenti ceremoniæ, apud mathurinenses.

Iisdem in comitiis de lite actum est saluberrimam facultatem inter et chirurgos San-cosmianos, (Decreto Regis interveniente, et uni-

versitate sollicitante) ad Curiam remissâ.

Audito, magistro Edmundo Pourchot Syndico, dicente nihil jam obstare quominus, omni remotâ morâ, universitas agat in curiâ adversus chirurgos Barbitonsores, et postulet confirmationem senatûs consulti lati anno 1660, quo senatûs consulto jura universitatis et saluberrimæ facultatis asseruntur, Res in deliberationem missa est; posteàque singuli deputati professi sunt suos ordines in eâ perseverare mente et sententiâ, ut scilicet communi nomine, pro saluberrimâ facultate agatur in senatu, quo prædictum senatûs consultum anni 1660, sartum tectum conservetur.

Die sabbati nonâ ejusdem mensis anni 1726. horâ nonâ matutinâ apud mathurinenses, singuli Librario-Typographi fidem suam Academiæ obstrinxerunt sacramento ab iis præstito. Idque solenniter præstitum est, juxtà decretum ab universitate latum die primâ mensis martii ejusdem anni 1726. quod decretum supra retulimus paginâ 277.

Die martis decimâ nonâ martii 1726. feriâ tertiâ primæ in quadragesimâ hebdomadis, horâ septimâ matu-

tinâ, habita sunt solemnia universi-
tatis comitia ad rotulum aperiendum
apud Mathurinenses, quam Consuetudinem,
postulante Syndico, placuit hoc anno
et sequentibus annis usque et usque
renovari.

(Sequentem articulum quem superiori
loco referre omisimus, hic restituimus:
articulum scilicet ubi agitur de suppli-
cationibus Rectoris)

Die decimâ quintâ mensis martii anni
1726. habita sunt apud Mathurinenses,
comitia generalia ad supplicandum,
more singulis trimestribus solito,
processumque est ad Ædem Deo sacram
sub invocatione Sanctæ Annæ, apud
Augustinianos majoris conventûs.

Die sextâ Aprilis anni 1726. Comitia
ordinaria habita sunt apud amplissimum
Rectorem, in quibus nihil quod referri
mereatur actum est.

Die trigesimâ ejusdem mensis
aprilis, feriâ tertiâ primæ post
festa paschalia hebdomadis, horâ
septimâ matutinâ, habita sunt Universi-
tatis Comitia ad synodum academicam
ex more celebrandam. Præsentes
Beneficiarii laudati sunt, absentes
vero excusati.

Die eâdem trigesimâ Aprilis 1726.
habita sunt comitia extraordinaria
Universitatis apud amplissimum Rectorem,
quibus singulorum ordinum adjuncti
interfuerunt ad excipiendas pro anno
1725. a Quæstore Generali, accepti
et expensi rationes. acceptum

ascendit ad triginta duo millia et nonaginta libras cum tredecim assibus, sex denariis, et una obola; Expensum verò ad ad viginti octo millia librarum, nongentas viginti quinque libras, quatuor denarios, et obolam. Expensum itaque superabatur tribus librarum millibus, trecentum et sexaginta quinque libris, tredecim assibus et tribus denariis, ab accepto. adeò ut recuperatio erat decem millium librarum cum centum et septuaginta septem libris, octodecim assibus, decem denariis atque obola. vel, ut notis arithmeticis utamur, acceptum ascendit ad 32090tt 13.s 7.d obolam. Expensum verò ad 28925tt = 4.d obolam. Expensum itaque superabatur ab accepto, seu quod idem est, acceptum superabat quod expensum erat, 3165tt 13.s 3.d adeo ut Recuperatio erat 10177tt 18.s 10.d obola.

Verùm ut Res clarius pateat liceat hic gallicè eloqui;

Dans les comptes rendus le 30 avril 1726. pour la Recepte et dépense de l'année 1725, par le Questeur ou Receveur général de l'université en présence de tout le Tribunal assemblé, et outre cela des anciens des Doyens. La Recepte totale s'est trouvée estre de trente deux mille quatre vingts dix livres, treize sous, sept deniers, obole. cy — 32090tt 13.s 7.d obole.

Et la dépense, de vingt huit mille, neuf cens vingt cinq livres, quatre deniers, obole. cy — — — 28925tt = 4.d obole.

La Recepte excedoit la depense de trois mille cent soixante cinq livres treize sous trois deniers, cy -- 3165# 13s 3d
et la Reprise estoit de dix mille, cent soixante et dix sept livres, dix huit sous, dix deniers obole, cy -- 10177# 18s 10d obole

Die vigesimâ mensis maji, anni 1726. horâ post meridiem primâ, ut decretum consistorianum Marliaci latum die decimâ nonâ Januarii 1726. executioni mandaretur universitas collegium cardinalitium lustravit, et quod a proto-magistro, Bursariis majoribus, caeterisque offi-ciariis, obedientiam prius detrectan-tibus, obtemperantiae, reverentiaeq; poterat exoptare, obtinuit.

Die primâ Junii, 1726. comitia ordinaria seu menstrua apud amplissimum Rectorem, habita sunt, in quibus nihil actum est praeterquam quod universitas, suppli-cantes quosdam audivit pro litteris nominationis, iure magisterii in artibus et quinquennii.

Die decimâ tertiâ Junii ejusdem anni 1726. comitia supplicatoria habita sunt apud mathurinenses processum est ad aedem more solito, Deo sacram sub invocatione sanctorum Gervasii et protasii.

Die sextâ mensis Julii ejusdem anni 1726. habita sunt pro more, comitia menstrua apud amplissi-mum Rectorem, in quibus nihil relatu dignum actum est.

Die sabbati tertiâ augusti 1726. comitia ordinaria habita sunt

in quibus praeter supplicationes pro litteris nominationis et quinquennii actum est nihil.

Die trigesimâ primô augusti, comitia ordinaria habita sunt in antecessum, propter ferias generales. nihil autem in his comitiis actum est relatu dignum.

Die Jovis tertiâ octobris 1726, horâ solitâ, seu octavâ matutinâ, supplicatoria comitia habita sunt apud mathurinenses; processum est ad aedem deo sacram sub invocatione sanctorum Cosmae et Damiani.

Die veneris undecimâ ejusdem mensis octobris anni 1726, horâ decimâ matutinâ, apud amplissimum Rectorem, extraordinaria comitia habita sunt, pro audiendo nobili supplice, qui petiit ab universitate litteras nominationis et quinquennii et cui concessae sunt.

Die mercurii decimâ sextâ octob: 1726. horâ post meridiem primâ, habita sunt comitia extraordinaria ad audiendos magistros Collot et Besoyne inter se litigantes, de quo jurgio silendum ut pote minimi momenti.

Haec sunt quae per hunc posteriorem decanatus nostri annum gesta sunt relatu digniora in universitate parisiensi. Nunc ad ea quae apud pharmacopolas

et aromatarios parisienses actu tanz procedendum.

## Acta apud pharmacopolas et aromatarios parisienses,

per hunc posteriorem Decanatûs nostri annum.

Die decimâ septimâ decembris anni 1725. antonius salvan solitum subiit de plantis examen interrogantibus Decano, pharmaciæ professoribus, atque pharmacopoeis ad hanc provinciam designatis.

Die Decimâ octavâ eiusdem mensis decembris anni 1725. petrus martin, Reginæ à pharmaciis, specimen suum confecit quod ab omnibus astantibus fuit comprobatum.

Die vigesimâ secundâ maji anni 1725. stephanus Rasticod suum specimen confecit quod ab omnibus fuit comprobatum. deindè aggregatione est cooptadus.

Die primâ Julii anni eiusdem ~~anni~~ 1726. antonius salvan specimen suum exhibuit quod omnibus placuit et arrisit.

Die quintâ Julii eiusdem anni, idem antonius salvan

solenni sacramento sese obstrinxit, juxta morem.

Die decimâ quintâ octobris anni 1726. Stephanus Gillet primum subiit examen interrogantibus pharmaciæ professoribus, et pharmacopoeis ad id designatis.

Die vigesimâ octobris, 1726. petrus martin, Reginæ à pharmaciis, se se solenni, ut moris est sacramento, obligavit.

Die vigesimâ quartâ octobris ejusdem anni 1726. Stephanus Gillet, specimen suum confecit et exhibuit, quod omnium astantium applausus obtinuit.

Die vigesimâ sextâ ejusdem mensis octobris anni 1726, idem Stephanus Gillet, solenni, ut moris est, sacramento, se se obligavit.

Die vigesimâ nonâ octobris ejusdem anni 1726. Duclos solitum subiit de plantis examen, interrogantibus pharmaciæ professoribus, et pharmacopoeis ad id designatis.

Finis
Eorum quæ apud
pharmacopolas et aromatarios
parisienses, circa
Candidatorum probationes et receptiones,
Gesta sunt.

Nunc ad Lustratas pharmacopolarum et aromatariorum parisiensium officinas accedendum.

Lustrationes officinarum.

Die vigesimâ septimâ augusti, anni 1726. Lustrari coeptæ sunt pharmacopolarum officinæ a pharmaciæ professoribus scholarum medicorum, nempè à clarissimis magistris michaele piaget et Joanne Baptistâ mongin, nec non eorum adjunctis, et a pharmacopoeorum præpositis, ut moris est singulis annis.

Hæque lustrationes officinarum cum pharmacopoeorum tum Aromatariorum pertinerarunt usquè ad diem vigesimum tertium septembris ejusdem anni.

Sequuntur Res gestæ apud Barbitonsores chirurgos san-cosmianos.

---

Res Gestæ apud chirurgos
Sancosmianos per
hunc posteriorem
Decanatûs nostri annum.

Licet chirurgorum examinibus adesse amplius nolint doctores medici parisienses, propterea quod qui examinantur a chirurgis,

nulla anatomiæ nec chirurgiæ studia confecerunt sub chirurgiæ professoribus in scholis medicorum, ab re tamen non erit (ut jam monuimus in commentariis nostris anni prioris Decanatûs) ea quæ apud chirurgos per Decanatûs nostri curriculum, etiam absentibus nobis, gesta sunt referre, curavit enim summâ diligentiâ, chirurgus Turson primarii chirurgi vicarius et præpositus perpetuus, ut de singulis examinibus apud eos tunc factis, moneretur Decanus facultatis saluberrimæ, peculiari schedulâ, atque ad hæc audienda invitaretur. En igitur quæ gesta fuere apud Barbitonsores chirurgos per hunc posteriorem Decanatûs nostri annum.

Die Mercurii decimâ nonâ Decembris anni 1725. aggregatus est inter Barbitonsores chirurgos, qui nominatur Bon, et anteà interrogatus.

Die mercurii vigesimâ tertiâ Januarii 1726. interrogatus est qui vocatur Des vignes, et inter Barbitonsores chirurgos aggregatus.

Die mercurii vigesimâ martii ejusdem

anni 1726. postremo examine tentatus est qui vocatur Delevoye.

Die sabbati vigesimâ tertiâ martii ejusdem anni 1726. interrogatus est filius Barbitonsoris chirurgi qui vocatur Delevoye, et in chirurgorum communitatem receptus est

Die Mercurii vigesimâ septimâ martii, ejusdem anni 1726. postremo examine tentatus est qui vocatur Sorbier.

Die mercurii decimâ Aprilis ejusdem anni 1726, interrogatus est Bertelma Sorbier et in Barbitonsorum chirurgorum communitatem receptus.

Die Lunæ decimâ tertiâ maji ejusdem anni 1726, examine tentativâ appellato probatus est qui vocatur Talin.

Die Lunæ vigesimâ maji 1726 examine tentativâ appellato, probatus est qui vocatur Dumont.

Die Mercurii vigesimâ nonâ maji, 1726. postremo examine tentatus est qui vocatur chauvin.

Die mercurii quintâ Junii 1726, interrogatus est, et deinde in Barbitonsorum chirurgorum communitatem adoptatus qui vocatur chauvin.

Die mercurii decimâ nonâ Junii 1726. primo examine tentatus est qui vocatur Dumont

Die Mercurii vigesimâ sextâ

Junii anni 1726. primo examine tentatus est qui vocatur Salin.

Die Sabbati decimâ tertiâ Julii ejusdem anni 1726. postremo examine tentatus est qui vocatur Caumont.

Die mercurii decimâ septimâ Julii, 1726, interrogatus est, et deinde in Barbitonsorum chirurgorum communitatem adoptatus qui vocatur Caumont

Die martis tertiâ septembris ejusdem anni 1726, examine tentativâ appellato, probatus est filius Barbitonsoris chirurgi qui vocatur Delissalde.

Die mercurii decimâ octavâ Septemb: ejusdem anni 1726. postremo examine tentatus est qui vocatur Gaslin.

Die martis octavâ octobris ejusdem anni 1726. interrogatus est et in Barbitonsorum chirurgorum communitatem adoptatus qui vocatur Gaslin.

Die mercurii sextâ novembris ejusdem anni 1726. primo examine tentatus est filius Barbitonsoris chirurgi, nomine Delissalde.

Hæc autem omnia apud San-cosmianos chirurgos gesta, nullâ saluberrimæ facultatis compro-

bationi munita fuerunt, quod notandum maximè est.

# Obstetrices

Sequitur ordo mulierum quæ per hunc posteriorem decanatûs nostri annum, de arte obstetricandi interrogatæ sunt in ædibus Barbi-tonsorum Chirurgorum, atque prout callentes hanc artem admissæ sunt ab illis inter obstetrices, præsente et probante saluberrimæ facultatis Decano.

Die Jovis decimâ quintâ Novemb: anni 1725 examine probata est et deinde admissa quæ vocatur Vignon.

Die Jovis vigesimâ decembris eiusdem anni 1725. interrogata est et admissa quæ vocatur Audon.

Die Lunæ vigesimâ quartâ decembris eiusdem anni 1725. interrogata est et admissa quæ vocatur Aubert.

Die Lunæ trigesimâ primâ decembris eiusdem anni 1725, interrogata est et admissa quæ vocatur Bouquet.

Die Lunæ vigesimâ primâ Januarii anni 1726, interrogata est et admissa quæ vocatur Brisset.

Die Jovis nonâ Maii, eiusdem

anni 1726, interrogata est et admissa quae vocatur Pouchault.

Die Jovis decimâ sextâ maii, ejusdem anni 1726. interrogata est et admissa quae vocatur Mauchair.

Die Jovis octavâ augusti 1726. interrogata est et admissa quae vocatur Langlois.

Die Lunae trigesimâ septembris ejusdem anni 1726, interrogata est et admissa quae vocatur Fromentil.

Finis rerum apud
Barbitonsores chirurgos
gestarum per hunc posteriorem
Decanatûs nostri annum.

# Tabula

Generalis instrumentorum,
a magistro nicolao Andry Ex Decano,
in Tabulario Facultatis
repositorum,
quaeque ab eodem magistro accepit
Magister Stephanus Franciscus Geoffroy
Decanus.

I

Tabellae facultatis vulgò les Feüilles, quarum novem sunt ubi summas a magistro Nicolao Andri Decano, pro Doctorum honorario

variis in actibus scholarum expensas designavit idem magister nicolaus Andry et chirographo suo in calce cujusque columnæ quartæ, notavit et subsignavit

2

Apochæ vulgò quittances, singularum à magistro nicolao Andry decano expensarum pro facultate saluberrimâ in ejusdem magistri nicolai Andry decani rationibus recensitarum, in quibus apochis duæ sunt præcipuæ à magistro ludovico de santeul facultatis quæstore scriptæ et subsignatæ quibus testatur idem ludovicus de santeul, summam octingentarum quatuor librarum, nempe de huit cens quatre livres ab eodem magistro nicolao Andry decano se accepisse pro facultate, quarum apocharum prima est trecentarum quatuor librarum, nempe de trois cens quatre livres. 2ª verò quingentarum librarum, nempe de cinq cens livres.

3

Decretum a saluberrimâ facultate latum, circà magistrum ludovicum simonem Emmerez, jussu facultatis typis excusum, centum et viginti novem Exemplaria.

4.

Factum pro facultate a magistro Lefevre in supremâ parisiensi curiâ patrono conscriptum, circà eundem magistrum ludovicum simonem Emmerez.

5.

Senatusconsultum (membranâ scriptum)

a facultate obtentum die 16ª Decembris anni 1724. de sufficiendo in locum magistri Ludovici Simonis Enmerez alio Professore.

6

Interpellatio facultatis per maiorem apparitorem suum, praepositis San-cosmianis facta die 23. Decembris anni 1724.

7.

Horum praepositorum ad hanc interpellationem responsio.

8.

Barbi-tonsoris Chirurgi, nomine Collignon Epistola ad clarissimum virum, Thomam Bernardum Bertrand, scholarum professorem, scriptam, ubi professoris anatomici titulum usurpat hic chirurgus.

9

Relatio Commissarii Blanchard circa negotium ex praedicti tituli usurpatione ortum.

10

Relatio Commissarii Regnaud circa praepositos San-cosmianos Amphitheatrum anatomicum aperire negantes Decano facultatis, et doctoribus ipsum comitantibus.

11.

Programma Barbitonsoris chirurgi

San-colmiani, nomine Joannis Baget, ab eodem commissario Regnard subsignatum.

12

Transactio decanum inter et Bibliopolam Cavelier, facultatis nutu peracta, circa codicis pharmaceutici editionem, quæ transactio a Decano et Guillelmo Cavelier subsignata, deinde vero a saluberrimo ordine confirmata diebus 16. et 22. mensis decembris, anni 1726. legitur in commentariis prioris anni decanatus ejusdem magistri nicolai Andry. quæ eadem transactio testimonio munitur magistri philippi Hecquet in calce transactionis exarato, et propria ejus manu subsignato.

13

Ejusdem transactionis apud Tabellionem Doyen postea peractæ Expeditio, in cujus calce Duodecim Libras a Decano se accepisse fatetur Tabellio pro sumptibus Expeditionis. quæ Expeditio in commentariis prioris anni Decanatus magistri nicolai Andry transcripta est tum probante facultate.

14

Epistolæ duæ Illustrissimi præpositi civilis ad Decanum scriptæ quæ

Legantur in commentariis prioris anni decanatus magistri nicolai andri decani. paginâ 73. et paginâ 76.

15.

Epistola syndici universitati circa supplicationes extraordinarias universitatis ad ædem deo sacram sub invocatione Beatæ Genovefæ.

16.

Relatio commissarii Glou circa præpositos san-cosmianos, qui iterum decano facultatis et doctoribus ipsum comitantibus, amphitheatrum anatomicum aperire recusarunt.

17.

Programma Barbitonsoris chirurgi nomine Andanillé, ab eodem commissario Glou subsignatum.

18.

Barbi-tonsorum chirurgorum catalogus absentium postridie divi Lucæ anni 1725. allatus, et ab accenso subsignatus.

19.

Relatio per accensum facta de Barbitonsorum chirurgorum adventu in scholas superiores medicorum, postridie divi Lucæ ejusdem anni 1725.

20

Exemplaria octo libelli inscripti: memoire pour l'université de paris au sujet des patentes du Roy, portant établissement de cinq demonstrateurs chirurgiens dans l'amphitheatre de st Cosme et ab amplissimo Rectore Dagoumer subsignati.

21.

Exemplar unicum scripti apologetici, a clarissimo magistro de Hericourt saluberrimae facultatis patrono concinnatum, cui titulus: memoire concernant les droits de la faculté de med. de paris sur la communauté des chirurgiens de st Cosme.

22.

Quatuordecim Exemplaria alterius scripti apologetici, cui titulus: second memoire pour l'université de paris et la faculté de med. contre la communauté des maitres chirurgiens, ab amplissimo Rectore de Laval subsignati.

23

Quatuor Exemplaria extracti ejusdem scripti, cui extracto titulus est: Extrait du second memoire de l'université contre la communauté des maitres Barbiers chirurgiens.

24

Quatuor Exemplaria additionis ad idem scriptum, cui additioni titulus est; Addition au second memoire pour la faculté de med. de paris.

25.

Editio secunda ejusdem scripti, aucta et emendata.
Exemplaria hujus octoginta quatuor.

26.

Editio tertia ejusdem scripti, accuratior. Exemplaria triginta quatuor.

27.

Editio quarta ejusdem scripti apologetici pro facultate, adhuc accuratior. Exemplaria quinque.

28.

Aliud scriptum cui titulus: memoire pour L'université de paris contre la communauté des maitres chirurgiens. ab amplissimo Rectore de Lanal subsignatum. Exemplar unicum.

29

Interventio universitatis pro saluberrimâ facultate, cui interventioni titulus: A nos seigneurs de parlement. ab amplissimo Rectore de Laval subsignata. Exemplaria tria.

30.

Decretum Regis Consilii, cui titulus: Arrest du Conseil d'estat du Roy, et les lettres patentes obtenues en consequence, par les Recteur, de l'université, Doyens des facultes &c.. au sujet des lettres patentes en forme d'edit, données à &c.. portant établissement de cinq demonstrateurs &c.. Exemplaria centum et septuaginta tria.

31.

Idem Decretum manu scriptum et a procuratore Berenger subsignatum. Hoc Decretum membrana pergamenâ scriptum quale obtentum est versaliis et intra manus nicolai Andri Decani, a magistro Helvetius depositum, tradidit idem Decanus amplissi-

dno Rectori Delaval, qui hoc postulavit. Tradidit idem amplissimo Rectori alia instrumenta archetypa ad idem negotium pertinentia, quæ idem Rector sibi necessaria esse dixit ad res universitatis promovendas adversus chirurgos.

32.

Exemplaria septuaginta unum cap: duntaxat consuta, libelli cui titulus: Lettre à l'auteur de l'article second du journal des sçavans de .... quæsita facultatis a Decano empti, ut principibus magnatibus, magistratibus, aliisq: quorum gratiâ et autoritate indiget facultas in lite cum inter et chirurgos versante.

Ejusdem libelli undecim Exemplaria non consuta, sed, ut dicitur in foliis. En feuilles.

33.

Exemplaria septuaginta duo cap: duntaxat consuta, libelli cui titulus: Examen de divers points d'anatomie de chirurgie &c. ipsius facultatis a Decano empta ut principibus, magnatibus magistratibus, aliisque distribuam

quorum gratiâ et autoritate intiget facultas in lite ipsam inter et chirurgos Lan-cosmianos versante.

34.

Denunciatio per accensum facta, magistro Philippo Caron Enpecano, quâ facultas magistro Ludovico Le Saulnier, utpote quaestori suo, potestatem facit eundem magistrum Philippum Caron juridice persequendi, cujus, in denunciationis calce, quatuor libras a magistro nicolao Andri Decano se recepisse declarat, idem accensus.

35.

Intercessio magistrorum martineng, Le Lalen, et magni, perperam die 21 decembris, loco diei 21. Januarii anni 1726. inscripta, contra Electiones magistrorum Le Saulnier, et Coutier, in quaestores facultatis, nec non contra ipsam a quaesturâ immunitatem magistro nicolao Andry Decano bene jam Diu a facultate concessam.

36.

Eadem intercessio magistrorum martineng, Lalen, et magni, correcta et Emendata quo ad mensem Decembrem, loco mensis

Januarii in alterâ positam

37.

Exemplaria triginta sententiæ propraetoris politiæ adversus chirurgum famulemianum nomine Bessiere.

38.

Exemplaria quinquaginta mandati ab Eminentissimo Cardinali de Noailles, saluberrimæ facultati concessi, adversus Quadragesimalis praecepti immunitates, sine medicorum testimoniis concedi solitas.

39

Exemplaria centum et viginti sex, Epistolæ medicorum parisiensium scriptæ ad pastores Ecclesiarum parisiensium, circa easdem quadragesimalis praecepti immunitates, sine medicorum testimoniis concedi solitas.

40

Relatio deputatorum facultatis circa terrarum fossionem a domino Turnelle magistratus propositum ad incilis canalis

Constructionem, eaque ab aulicis medicis subsignata, itusti et a Deputatis facultatis.

41

Eadem Relatio transcripta et circa initium paulo immutata, eaque a duobus dumtaxat ex Deputatis Doctoribus subsignata.

42.

Instructio eaque typis excusa circa eundem Canalem a Domino Jumelle proposita, cui instructioni Titulus est: memoire pour le canal de paris. Exemplar unicum.

43.

Exemplar programmatis compitis urbis affixi, ubi praetensum adversus Arthritidem mulierculae remedium a pharmacopolâ comprobatum promulgatur.

44.

Intercessio magistri Ludovici Desfontaines, circa litem ipsum inter, ex unâ parte, et magistros Col de Villars et Lepi, ex alterâ, tunc versantem.

45.

Quadruplex exemplar mandati cujusdam, quatuor Baccalaureis exe-

ritis, per accensum significati.

46.

Significatio a magistro francisco Afforti, Guidone Erasmo Emmerez et quibusdam aliis doctoribus, per accensum facta decano propter comitiorum die 23ª Augusti 1726. unius kalendorum ad diem 27am ejusdem mensis dilationem.

47.

Testimonia pastorum sti sulpitii sti andreæ, ~~[illegible]~~, sti severini, et sti christophori, de religione catholicâ, apostolicâ et Romanâ Baccalaureorum Emeritorum Joannis Baptistæ du Bart, Joannis Joachimi Costar Bernardi de Jussieu, et francisci meri.

48.

Ordo Licentiandorum anni 1726. a meritissimo Ecclesiæ parisiensis cancellario subsignatus.

49.

Relatio per accensum facta

Eorum quæ in scholis superioribus medicorum acta sunt postridie divi Lucæ anni 1726. cum propositi Barbitonsorum chirurgorum comparuerunt.

50

Programmata magistrorum Winslow et Couthier, quibus programmatibus ostenditur col in amphitheatro saluberrimæ facultatis, chirurgorum munus, publici boni gratiâ, exercere non puduisse, sed contra, id summæ gloriæ, ut par est, sibi duxisse. (Exemplaria duo)

51.

Epistola magistri Ludovici de Santeul quæstoris, quâ postulat a magistro Nicolao Andri decano, civiles annuarum pensionum contractus ad saluberrimam facultatem pertinentes, quos contractus à magistro philippo Caron Exdecano anteà acceptos, misit illicò magister Nic. Andri decanus ad magistrum Ludovicum de Santeul facultatis quæstorem, die scilicet 21ª Augusti 1725. quosque etiam se recepisse fatetur idem magister de Santeul quæstor, testimonio suâ manu posteà subscripto in adversâ ejusdem Epistolæ parte, die scilicet 12ª Novemb. ejusdem anni 1725. hoc autem testimonium his verbis constat. Je certifie que mr Andri doyen de la faculté, m'a envoyé les contracts de la faculté. à paris ce 12. novemb. 1725. signé de Santeul receu. de la fac.

52.

Instrumenta omnia quæ magister Nicolaus Andri recepit à magistro philippo caron Exdecano ad facultatem pertinentia, quæ scilicet sunt:

1° Locatio facultatem inter et dominum Boucher d'Argis in supremo senatu patronum, transacta, sub magistri Guidonis Erasmi Emmerez decanatu. quæ Locatio membranâ pergamenâ continetur.

2° Altera locatio eandem facultatem inter et uxorem Caroli Grado transacta, sub magistri amandi Doüté decanatu, quæ etiam locatio membranâ pergamena continetur.

3° Instrumenta circà litem Baccalaureos inter et professores in artibus, ad supplicationes Rectoris spectantem; quæ instrumenta sunt numero sex; queque chirographo suo notavit decanus nicolaus Andry. et sunt hæc chartis scripta symbolo Regio munitis, vulgò papier Timbré.

4° Tredecim instrumenta ad res universitatis et facultatis spectantia chartis scripta simplicibus, seu sur papier non timbré:

Quorum primum est duarum paginarum:

secundum, novem paginarum,

Tertium, duarum paginarum, cum quatuor lineis;

Quartum, trium paginarum:

Quintum, trium paginarum cum sex lineis.

Sextum, unius paginæ cum dimidiâ.

Septimum, quatuor paginarum:

octavum, duarum paginar.

Nonum, trium paginar.

Decimum, unius paginæ cum dimidiâ.

Undecimum, unius etiam paginæ cum dimidiâ,

Duodecimum, trium paginarum.

Decimum tertium, duarum paginarum, cum dimidiâ.

Quas omnes paginas chirographo suo notavit magister nicolaus Andry decanus saluberrimæ facultatis.

# Codex Rationarius — accepti et Expensi

à die sabbati tertiâ Novembris anni millesimi septingentesimi vigesimi quinti ad diem secundam Novembris anni millesimi septingentesimi vigesimi sexti, per posteriorem annum Decanatûs magistri Nicolai Andry Decani

à magistris Ludovico De santeul, Joanne francisco Coutier, Et francisco Afforty.

---

## Tabula Accepti

a magistro Ludovico De santeul

à die sabbati tertiâ Novembris anni millesimi septingentesimi vigesimi quinti ad diem vigesimam primam Januarii anni millesimi septingentesimi vigesimi sexti

### Caput Primum

accepti à Baccalaureis in Quæstionibus Quodlibetariis pro stipendiis Lectorum et Registro.

à M. francisco Mery - - - - - - - - - - - - 4# 10ſ

### Caput secundum

accepti à Baccalaureis in Quæstionibus Quodlibetariis pro horto.

à M. francisco Mery - - - - - - - - - 3# 4:

### Caput Tertium

accepti à Baccalaureis in Quæstionibus Quodlibetariis pro Anatome et schedulis non registratis.

à M. francisco Mery - - - - - - - - 16#:

summa hujus paginæ est de vingt trois livres quatorze sols

### Caput Quartum

accepti pro aulæorum usu
à M. francisco Mery — 12 lt:

### Caput Quintum

accepti à medicinæ studiosis pro jure
Inscriptionis

Summam — 78 lt: 16 s

summa hujus paginulæ cent quatrevingt dix livres seize sols

summa totius accepti cent quatorze livres dix sols

## Tabula Expensi

à Magistro Ludovico De Santeul
à die sabbati tertiâ Novembris anni
millesimi septingentesimi vigesimi quinti
ad diem vigesimam primam Januarii
anni millesimi septingentesimi
vigesimi sexti

### Caput Primum

pro anniversario D. Luçon — 25 lt:

### Caput Secundum

pro supplicationibus Academiæ mensis Novembris
1725. — 24:

### Caput Tertium

Mo. Le Thieullier reddita fuit summa — 9:
magistris Martineng et De Laleu reddita fuit
summa — 33:

summa totius expensi cent quatrevingt onze livres

summa totius accepti cent quatorze livres dix sols
summa totius expensi cent quatrevingt onze livres.
itaque summa accepti superat summam expensi de vingt trois
livres dix sols. quam illico soluit Decano coram facultate.

# Tabula accepti ordinarii et Extraordinarii à magistro Joanne-francisco Coutier à die vigesimâ primâ Januarii anni millesimi septingentesimi vigesimi sexti, ad diem secundam Novembris ejusdem anni.

## caput primum
### accepti ordinarii

| | lt |
|---|---|
| à Dño Boucher Dargis pro annuâ locatione majorum facultatis ædium pro trimestri cadente in diem primum Januarii anni millesimi septingentesimi vigesimi sexti accepi summam centum et viginti quinque librarum. | 125: |
| à dictâ Pradot pro annuâ locatione minorum facultatis ædium, non computatis quæ debet, summam octoginta librarum | 80: |

## caput secundum
### accepti à Baccalaureis in Quæstionibus Quodlibetariis pro stipendiis Lectorum et Registro.

| | lt | ß |
|---|---|---|
| à Mº Joanne-Baptista Du Bois | 4: | 10: |
| à Mº Bernardo De Jussieu | 4: | 10: |
| à Mº Joachimo-Joanne Costar | 4: | 10: |

## Caput tertium
### accepti à Baccalaureis in Quæstionibus Quodlibetariis pro Horto.

| | lt | ß |
|---|---|---|
| a Mº Joann. Baptista Du Bois | 3: | 4: |
| a Mº Bernardo De Jussieu | 3: | 4: |
| a Mº Joachimo-Joanne Costar | 3: | 4: |

## Caput quartum
### accepti à Baccalaureis in Quodlibetariis Disputationibus pro Anatome et schedulis non registratis

| | lt |
|---|---|
| à Mº J. B. Du Bois | 16: |
| à Mº Bern. De Jussieu | 16: |
| à Mº Joach. Joann. Costar | 16: |

Summa hujus paginæ ~~expensi~~ accepti a m. J. Coutier est de deux cent soixante et seize livres deux sols

## Caput quintum

accepti à Chirurgis

pro annuo vectigali —— —————— nihil.

ab iis qui Chirurgiæ magisterium adepti sunt — —— —— —— —————— nihil.

## Caput Sextum

accepti à Medicinæ studiosis

pro jure inscriptionis summam quinquaginta quinque librarum —— —————— 55: ᵗᵗ

pro sigillo studiosorum litteris apposito —— 12:

## caput septimum

accepti à Medicinæ Candidatis examinandis pro Baccalaureatu ——— pro anatomiâ et pro schedulis — non registratis

à M. Desiderio-Claudio fremont — — ——— 16: ᵗᵗ

à m.ᵒ Joanne-Baptista Boyer — — — ——— 16:

à M.ᵒ franciscoJosepho Hunauld — — — — —16:

a M.ᵒ . . . . . . Senac . . . . . . . . . . —16:

## caput Octavum

accepti ab Iisdem admissis ad Baccalaureatum pro Jure Bursarum.

à m.ᵒ D: Cl. fremont —— —— ———— 16: ᵗᵗ

à m.ᵒ J. B. Boyer — — — — — — — — —16:

à m.ᵒ fr. Jos. Hunauld — — — ————16:

à m.ᵒ . . Senac — — — — — — — — —16:

## caput nonum

accepti ab Iisdem pro sacello et ornamentis loco sacchari.

à M. D. Cl. fremont — ——— —— —— 16: ᵗᵗ

à m.ᵒ J. B. Boyer — — —— — — — — — 16:

à m.ᵒ f. J. Hunauld ——— — — —— 16:

à M.ᵒ . . Senac — —— — — — —16:

Summa hujus paginæ est de deux cent cinquante neuf livres

## Caput decimum
### accepti à Baccalaureis pro aulæorum usu.

| | lt |
|---|---|
| pro tribus Quodlibetariis | 36: |
| pro quatuor Quodlibetariis chirurgicis | 48: |

## Caput undecimum
### accepti ex reliquâ pecuniâ

| | lt | |
|---|---|---|
| propter absentiam novem Doctorum in examine Baccalaureorum | 90: | |
| propter absentiam decem Doctorum in examine de materiâ medicâ | 60: | |
| In quodlibetariâ Disputatione Mri. J. B. Du Bois | 78: | 6:ß |
| In quodlibetariâ Disputatione Mri. B. De Jussieu | 78: | 6: |
| In quodlibetariâ Disputatione Mri. J. J. Costar | 78: | 6: |

## Caput duodecimum
### accepti extraordinarii

| | lt |
|---|---|
| à Baccalaureis pro Examine ~~Chirurgico~~ practico. | 900: |
| à Quæstore publicorum cursuum, vulgò Posturum, | 1800: |

summa hujus paginæ est de trois mil cent soixante huit livres dix huit sols -

summa totius accepti a Magistro joanne francisco [illegible] est de trois mil sept cent quatre livres.

# Tabula expensi ordinarii et extraordinarii à magistro Ioanne-francisco Coutier à die vigesimâ primâ Ianuarii anni millesimi septingentesimi vigesimi sexti, ad diem secundam Novembris ejusdem anni.

## Caput primum expensi pro stipendiis Professorum ex ære facultatis.

M.^o Ioanni-francisco Coutier chirurgiæ gallico idiomate Professori summam nonaginta librarum —— 90.^{tt}

## Caput secundum expensi pro stipendiis Professorum ex ære à Rege concesso et à Quæstore Postarum soluto.

M.^o Claudio Brunet Physiolog: Professori — 300.^{tt}

M.^o Claudio Vergne Patholog: Professori — 300:

M.^o Claudio De la vigne de frescheville chirurgiæ latinæ Professori —— 300:

M.^o Michaeli Peaget Pharmac: Professori — 300:

M.^o Ioanni-Damiano Chevalier Materiæ medicæ Professori —— 300:

M.^o Ioanni-francisco Coutier chirurgiæ gallico idiomate Professori —— 300:

Visis quittantiis.

## Caput tertium expensi pro Refusionibus.

M.^o Ioanni-francisco Coutier chirurgiæ gallico idiomate Professori —— 2.^{tt}

Summa hujus paginæ expensi a Magistro Coutier est dix huit cent quatre vingt douze livres.

# Caput quartum
## Expensi
### pro anatomiâ et Operibus pharmaceuticis.

M.° Claudio Vergne pro honorario ob celebratam anatomiam summam numeravit triginta librarum — — — — .30:#

M.° Jacobo-Denigno Winslou secanti, vi decreti a facultate lati summam centum librarum — 100:

pro variis sumptibus anatomes summam septuaginta sex librarum cum sexdecim assibus, computatâ duorum Custodum helvetiorum mercede unius et viginti librarum cum quinque assibus. — — .76: 16:

M.° Joanni-francisco Coutier pro Osteologiâ, vi ejusdem decreti summam centum librarum — 100:

pro Rebus pharmaceuticis et Chymicis Dño fremin Pharmacopoeo summam viginti librarum — — — — — — .20:

pro sumptibus Chymiam et Pharmaciam spectantibus summam quatuordecim librarum cum quatuordecim assibus — — — — .14: 14:

Visis quitantiis

# Caput quintum
## Expensi
### pro Rebus Sacris.

pro anniversario M.ⁱ De Colonia summam octo librarum — — — — — 8:#

Dño De la Tour Capellano pro primo trimestri summam triginta quinque librarum et septem assium cum sex denariis — — — — 35:# 7ſ 6d

Bidellis ministrantibus summam duodecim librarum cum decem assibus — — — 12:# 10:

Dño De la Tour Capellano pro secundo trimestri summam viginti trium librarum cum decem assibus — — — — — — 23: 10:

Bidellis ministrantibus summam octo librarum cum decem assibus — — — — 8: 10:

Dño De La Tour Capellano pro tertio trimestri —

summa hujus paginae [illegible] quatre cent vingt neuf livres sept sols six deniers

Trimestri summam sexdecim librarum — cum duobus assibus et sex denariis — — 16: 2: 6.

Bidellis ministrantibus summam quinque librarum cum duodecim assibus et sex denariis — — — — 5: 12: 6:

visis quittanciis

## Caput sextum
### Expensi
### pro Rebus Academiæ

pro supplicationibus Academiæ ad ædem Deo sacram sub invocatione Sanctæ Annæ apud Augustinianos majoris conventûs die veneris 15.a martii 1726. summam viginti librarum — — — — 20:

pro supplicationibus Academiæ ad ædem Deo sacram sub invocatione Sanctorum Gervasii et Protasii die Jovis 13.a Junii 1726. summam viginti quatuor librarum — 24:

## Caput Septimum
### Expensi
### pro facultatis ædibus

fabro ~~lignario~~ ferrario summam trium librarum cum quinque assibus — — — — 3: 5:

Latomo summam trium librarum cum quindecim assibus — — — — — 3: 15:

Latomo summam duarum librarum — 2:

vitrario summam triginta librarum — 30:

fabro lignario novem libras cum decem assibus — — — — — — — 9: 10:

visis quittanciis

## Caput Octavum
### Expensi
### ordinarii et extraordinarii pro facultatis Rebus et Litibus.

M.r Philippo Douté pro annuæ pensionis ipsi à facultate concessæ tribus trimestribus summam trecentarum librarum — — 300:

Summa hujus paginæ cccc quatre vingt quatorze livre cinq sols.

Mo. Claudio Antonio Renard Doctori pro uno trimestri annuae pensionis viduae Mi. fournier à facultate concessae summam triginta septem librarum cum decem assibus — 37.# 10.ß

Aulaeorum Textori summam triginta duarum librarum — 32:

Eidem Aulaeorum Textori summam decem librarum — 10:

Bidello pro itinere ad fontem baldi comitanti universitatem gratulaturam Regi ob matrimonium summam viginti librarum — 20:

*haec summa gratis concessa fuit.*

Eidem Bidello quod comitatus est eum qui programmata aedibus Doctorum apposuit summam duodecim librarum — 12:

Eidem Bidello pro soluto censu et annuo reditu pro aedibus facultatis à Nosocomio parisiensi dependentibus summam viginti librarum — 20:

*visis quittanciis*

Bidellis in antecessum summae quae ipsis solvenda erit in rationibus Mi. nicolai Andry summam triginta librarum — 30:

Iisdem pro igne suppeditato summam triginta novem librarum — 39:

Ei qui programmata aedibus Doctorum apposuit summam sex supra quinquaginta librarum — 56:

Typographo Lottin pro programmatibus prelo mandatis pro pharmaciâ et osteologiâ summam unius librae supra viginti — 21:

Eidem Typographo per antecessum, non quidem computatis quae ipsi debentur, summam ducentarum librarum — 200:

Eidem Typographo pro libro à Mo. Nic: Andry edito cujus titulus est ~~[illegible]~~ # d'Anatomie et de Phisique summam septuaginta quinque librarum — 75:

*# Examen de divers points d'anatomie &c*

Librario Chaubert pro centum exemplaribus ejusd: libri summam septuaginta quinque librarum — 75:

*Summa hujus paginae est de six cent vingt sept livres dix sols.*

pro decessione monetæ summam viginti librarum —— —— 20.ᵗᵗ

Mᵒ. Nicolao Le Tellier pro negotiis facultatis summam octoginta librarum —— —— —— 80:

Mᵒ. Joanni-francisco Leaulté pro negotiis facultatis summam quinquaginta librarum — 50:

Dño Vatry notario pro libello supplice civili summam quingentarum et sexdecim librarum cum novem assibus —— —— —— —— —— 516.ᵗᵗ 9.ˢ

pro Ædis meritoriis summam nonaginta librarum cum decem assibus —— —— —— . 90: 10:

Typographo De Lespine pro Mandato illustrissimi Archiepiscopi Parisiensis et Epistolā Mⁱ. Nicolai Andry de Quadragesimali jejunio, summam quindecim librarum —— . 15:

Dicto Macdanel ex dono facultatis propter academiæ supplicationes ad ædes Deo sacras sub invocatione sanctæ Genovefæ summam quindecim librarum —— —— —— —— . 15:

Dño Aubrelique Regis Scribæ pro Regio Diplomate adversus Chirurgos summam centum et duodecim librarum cum quinque assibus — —— —— —— —— —— —— 112: 5:

Eidem pro suo honorario peculiari —— nihil.
nihil enim accipere voluit. sed pro memoriā hîc scriptum est.

pro duobus Registris summam quatuor librarum cum decem assibus —— —— —— . . 4: 10:

pro caducis impensis summam sexaginta librarum —— —— —— —— —— —— —— 60:

Visa quitancia

summa hujus paginæ est de neuf cens soixante et trois livres quatorze sols.
summa totius expensi a Magistro [illegible] est de quatre mil trois cens vingt six livres seize sols six deniers.
summa vero accepti est de trois mil sept cent quatre livres
Itaque summa totius expensi superat summam totius accepti de six cens vingt deux livres seize sols six deniers

# Tabula accepti à Magistro francisco Afforty antiquo Facultatis Decano.

tàm ex pecuniâ à quatuor Baccalaureis emeritis pro eorum licentiis et aliorum actuum juribus coram facultate solutâ Et ipsi M^o. francisco Afforty in locum magistri Nicolai Andry tunc Decani ab ipsâ facultate commissâ juxta Decretum latum die decimo nono augusti anni Millesimi septingentesimi vigesimi sexti, ad annuum tributum, vulgò Capitation dictum, persolvendum: quàm ex pecuniâ ducentarum librarum quam Magister Philippus Caron tunc actu Decanus intra manus dicti M^tri. francisci Afforty, utpote ex sex Doctoribus à facultate præpositis antiquioris, deposuit pro negotiis facultatis quoties opus erit impendendam, occasione litis ipsam inter et Chirurgos Sancosmanos motæ, juxta Decretum facultatis die decimo quinto aprilis anni millesimi septingentesimi vigesimi quarti latum; quam quidem summam ducentarum librarum facultas persolvit dicto M^o. Ph^o. caron, ut patet ex dicti M^i. Ph^i. caron rationibus à facultate definitis.

à M^o. Joanne-Baptista Du Bois. Emerito

Baccalaureo accepit summam ducentarum et viginti quatuor librarum supra mille unde — 1224:

à Mº. francisco Mery emerito Baccalaureo eandem summam unde — 1224:

à Mº. Bernardo De Jussieu Baccalaureo Emerito eandem summam unde — 1224:

à Mº. Joachimo-Joanne Costar Emerito Baccalaureo eandem summam unde — 1224:

pro primo licentiarum loco accepit summam quingentarum librarum unde — .500:

à dicto Mº. Joanne-Baptista Du Bois pro ejus vesperiis et Doctoratu diebus 26º. septembris et 30º. ejusdem mensis 1726, celebratis summam sexcentarum et septuaginta novem librarum cum quatuor assibus unde — .679: 4:

à dicto Mº francisco Mery pro ejus vesperiis et Doctoratu diebus 27º. septembr: et secundo Octobris 1726 celebratis summam sexcentarum et octoginta duarum librarum cum quatuordecim assibus unde — .682: 14:

à Præpositis Barbitonsorum-Chirurgorum pro vectigali solito quod facultati obtulerunt postridie festi Divi Lucæ accepi loco nummi aurei summam quinque librarum cum quatuordecim assibus unde ...5: 14:

à Mº. Philippo Caron summam ducentarum librarum supra memoratarum unde .200:

summa hujus paginæ [illegible] accepti est de six mil neuf cent soixante trois livres douze sols

# Tabula Expensi à Magistro Francisco Afforty antiquo facultatis Decano.

Pro intercessione nomine facultatis denuntiatâ die 13.° augusti anni 1726 per accensum quatuor Baccalaureis Emeritis apud singulorum mansionem, ne ulli alii Doctori persolverent quàm M.° Francisco Afforty, summā undecim librarum cum quatuordecim assibus unde — 11.# 14.ß

pro denunciatione Decreti à facultate lati die 23.° augusti 1726, nomine facultatis factâ die 27.° ejusdem mensis et anni persolvit tres libras. unde — 3.

pro denunciatione alterius Decreti à facultate lati die 19.° septembris 1726, die 20.° ejusdem mensis, nomine facultatis factâ persolvit libras tres. unde — 3:

pro vesperiarum actu M.i Joannis-Baptistae Du Bois die Jovis 26.° Septembris 1726 in scholis celebrato persolvit summam duodecim librarum cum sexdecim assibus. unde — 12: 16:

pro vesperiarum actu M.i Francisci Mery die veneris 27.° septembris 1726 celebrato persolvit eandem summam unde — 12: 16:

pro Doctoratu dicti M.i J.B. Du Bois die 30.° septembris 1726 celebrato persolvit summam quadraginta octo librarum cum sexdecim assibus. unde — 48: 16:

pro Doctoratu M.i Fr. Mery die 2.° octobris 1726 celebrato persolvit eandem summam. unde — 48: 16:

Somme [illegible] expensé a [illegible] Afforty antique facultat decano [illegible] cent quarante livres dix huit sols.

[illegible]

Pro Exscripto dato à Dño Parocho S.ti Germani-altissiodorensis fidem faciente obitûs M.ri Joannis Peschard, qui cecidit in diem 20.um martii 1725, ut demeretur ex albo capitationis quindecim asses. unde .... 15.ſ

pro tributo, vulgò Capitation dicto, Doctoribus Baccalaureis et Apparitoribus imposito pro anno millesimo septingentesimo vigesimo quarto persolvit die 3.o Octobris 1726 Dño Boucot ad id Quæstori summam sexcentarum et viginti sex librarum cum sexdecim assibus supra duo millia ut fert acceptilatio. unde 2626: 16:

Eodem pariter die pro eodem tributo anni millesimi septingentesimi vigesimi quinti Dicto Dño Boucot persolvit summam sexcentarum et decem librarum cum sex assibus supra duo millia ut fert acceptilatio. unde 2610: 6:

visa Juisnecis

Hæc autem soluta fuere à M.o francisco Afforty juxta tria Decreta facultatis, quorum primum latum fuit die decimo nono augusti 1726, alterum die 19.o septembris 1726, tertium vero 1.o octobris 1726. Notandum quod nihil accepit à quatuor Baccalaureis pro tributo anni 1724, neque à sex Baccalaureis pro tributo anni 1725, pro quibus tamen solvit dictum tributum.

Die primo Octobris 1726 pro supplicatione Universitatis ad Ædem Deo sacram sub invocatione sanctor. Cosmæ et Damiani persolvit summam quinque librarum cum ~~septem~~ septemdecim assibus et tribus denariis. unde ... 5.tt 17:ſ 3:d

Summa hujus paginæ cinq mil deux cent quarante trois ~~[illegible]~~ livres quatorze sols trois deniers

Die decimo-octavo Octobris 1726 Divo Lucæ sacro pro pecuniæ distributione factâ tàm singulis Doctoribus missæ in scholarum sacello solemniter celebratæ præsentibus quàm sacerdotibus et ministrantibus numeravit summam sexaginta librarum cum novem assibus et sex denariis. unde — — — — — 60: 9:ſ 6:

Die decimo nono Octobris 1726 Accenso qui responsa facultatis scripto mandavit adversus dicta et scripta (vulgo le Procez verbal) Præpositorum Chirurgorum sancosmanorum persolvit coram facultate tres libras. unde — — — 3:

Die 24.º Octobris 1726 duobus facultatis Apparitoribus, non computatâ pecuniâ quæ ipsis à facultate concedi solet, numeravit summam sexaginta librarum ut fert acceptilatio. unde — — — — 60:

Die 26.º octobris 1726, de pecuniâ à quatuor Baccalaureis Emeritis solutâ et intra manus m.ⁱ fr. Afforty ex decreto facultatis supra laudato depositâ cujus portionem in arcâ facultatis deponi solitam et ad ipsam pertinentem Magister Philippus Caron tradiderat apud regiam potestatem per actum ab accenso denuntiatum M.º franc.º Afforty die 20.º Aug. 1726, persolvit dicto M.º Philippo Caron vi decreti à facultate lati die 18.º octobris D. Lucæ sacro 1726, summam centum et quatuor librarum supra mille: nempe pro unoquoque Licentiato (n.º quatuor) summam quinquaginta trium librarum. pro primo licentiæ loco summam quingentarum librarum.

summa hujus paginae [illegible] de cent [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sex deniers

pro duplici Doctoratu summam trecentarum et sexaginta librarum.

Et pro Aulæorum usu pro quatuor actibus summam triginta duarum librarum.

Ex quibus omnibus exurgit summa supra-dicta centum et quatuor librarum supra mille, ut fert Acceptilatio. unde ——— 1104:

[illegible]

Eidem Mº. Philippo Caron pro sumptibus septem libras, ut fert ejus et procuratoris acceptilatio. unde ——— . . 7:

Pro inito consilio apud Dñum Rousselet in supremo senatu patronum de rebus ad ipsius facultatis et ad singulorum Doctorum jura pertinentibus persolvit coram pluribus Doctoribus summam duodecim librarum. unde ——— . . 12:

Die vigesimo Decembris 1726 Plurimi Doctores Tabellarium D'Escure convenerunt, ab ipso postulaturi actum de rebus supradictis ipsique juxta consilium Patroni superius laudati expositis: quod quidem actum transactum tradidit Mº. frº. Afforty qui ipsi persolvit summam quindecim librarum præsentibus iisdem Doctoribus. unde ——— . . 15:

Die lunæ tertio Decembris 1726 pro suscepto itinere ad Versalias à Mº. frº. Afforty unà cum tribus aliis Doctoribus, pro urgentibus facultatis negotiis, pro Rhedâ eunte et redeunte persolvit viginti quatuor libras et Aurigæ decem asses. unde ——— . . 24: 10:

pro honorario dicti Mi. francisci Afforty decem libras. unde ——— . . 10:

pro variis rhedis ob plurimas apud Judices-

Summa hujus paginæ est de onze cens soixante et douze livres dix sols.

accessiones et apud plures, tam in supremo senatu
quàm in publici statûs consilio patronos, occa-
sione negotiorum et litium facultatis: tum—
etiam pro vecturis plurimarum Epistolarum à
medicis et pharmacopoeis ex diversis galliæ locis conscrip-
tarum ad M.um Afforty, solvit summam—
quadraginta octo librarum cum decem—
assibus. unde — — — — 48: 10:

Ex pecuniâ quam M. franciscus Afforty accepit
à M.o Caron ducentis libris supradictis constante
persolvit M.o Nicolao Le Tellier die 29.o maij 1724
sex libras pro D.no Descure et Notariorum scribæ
ut ab ipso resciret nomina eorum qui successe-
runt actuariis apud quos deposita fuere pacta
nostra transacta. unde — — — . 6:

Die 30.o maij 1724. reddidit M.o nicolao Le Tellier
tres libras quas solverat D.no Jourdain Notario—
successori D.ni Reperand etiam Notarii apud—
quem depositum fuit pactum nostrum transactum
facultatem inter et Barbitonsores chirurgos—
anni 1577, pro illius scilicet disquisitione. unde . 3:

Die undecimo Junii 1724 reddidit M.o Martineng
duas libras cum novem assibus pro variis—
instrumentis in acceptilatione recensitis unde— . 2: 9:

accenso nomine Pouallard summam triginta
trium assium cum sex denariis pro actu—
significato M.o Ph.o Caron tunc Decano nomine
magistror. Afforty et Le Tellier, ne magister
Ph. Caron interesset actui cujusdam candidati
apud chirurgos sancosmanos ex consilio patrono-
rum in supremo senatu. unde — — — — . 1: 13: 6:

Die lunæ tertio Julii ejusdem anni pro delibe-
ratione clarissimorum virorum D. Bronod, —

Somme de la page est de soixante et une livres
douze sols six deniers.

D. Duporteau et D. Lancesseur in publici status consilio, quae quidem deliberatio ab horâ post meridiem tertiâ usque ad septimam duravit, solvit unicuique nummum aureum seu viginti libras praesentibus deputatis Doctoribus. unde — — — — — — 60:

Die 21º aug. 1724 coram Doctoribus deputatis solvit Dño Terrasson in supremo senatu patrono duos nummos aureos seu quadraginta libras, et totidem Dño Lancesseur in publici status consilio patrono. unde —— 80:

pro decessu monetae quae cecidit die vigesimo in diem 22.um septembris 1724 summam decem librarum unde — ——— 10:

pro minutis Expensis summam sexaginta librarum — —— —— ——— 60:

summa hujus paginae est de deux cens dix livres
summa totius accepti est de six mil neuf cens soixante et trois livres douze sols
summa vero totius expensi est de six mil neuf cent cinquante deux livres quatre sols trois deniers.
Itaque summa accepti superat summam expensi de onze livres sept sols neuf deniers quam illico solvit decano coram facultate.

Anno Millesimo Septingentesimo-
Trigesimo, die Jovis vigesimo aprilis —
Facultas rite congregata ad commentari-
os Magistri Nicolai Andry Exdecani pro
altero anno Decanatûs ejus, necnon Mag.^i
Ludovici De Santeul, Magistri Joannis —
francisci Coutier Et Magistri francisci
Afforty Rationes audiendas et accipiendas,
audivit relationem Clarissimorum virorum
Magistrorum nempe Germani Preaux, Joan-
nis Herment, Jacobi-Benigni Winslow, Jacobi-
antonii Millet, Gabrielis-Antonii Jacques, Joachi-
mi-Joannis Costar, qui his commentariis et ra
tionibus examinandis præpositi à facultate
fuerant. Magister Germanus Preaux, ut
pote Doctorum supra recensitorum antiquior
verba eorum nomine fecit et Dixit Hos-
alterius anni Decanatûs Magistri Nicolai —
Andry Exdecani commentarios à seipsis —
Examinatoribus perlectos fuisse et probatos:
Et Rationes accepti et Expensi à M.^o Ludovico-
De Santeul per tres circiter menses, scilicet à
die tertio novembris anni millesimi septingen
tesimi vigesimi quinti ad diem vigesimum
primum Januarii anni millesimi septingente
simi vigesimi sexti, quo die Quæsturam abdi
cavit, cognitas et attentè examinatas fuisse:
Et compertum esse summam quam accepit M.^tor
Ludovicus de Santeul pro facultatis ærario

esse de cent quatorze livres, dix sols: summam verò expensi pro facultate esse quatrevingt onze livres: unde liquet summam accepti pro facultate per hos tres circiter menses superare summam expensi summâ de vingt trois livres dix sols: ac proinde magistrum Ludovicum De santeul debere facultati summam de vingt trois livres dix sols: aliunde verò sibiipsis M.o Germano Preaux et aliis examinatoribus manifestum esse M.um Ludovicum De santeul accepisse pro Honorario Doctorum qui adfuerunt actui quodlibetariæ Magistri francisci Mery Ius actuum seu summam de soixante et six livres seize sols singulis Doctoribus in fine licentiæ privatim distribuendam: quam summam à M.o Ludovico De santeul Doctoribus debitam junctam cum summâ de vingt trois livres dix sols constituere summam de quatrevingt dix livres six sols, à M.o Ludovico De santeul tum facultatis ærario tum Doctoribus pro honorario debitam: quâ quidem summâ à M.o Ludovico De santeul persolutâ eundem M.um Ludovicum De santeul nihil amplius

tum facultati tum Doctoribus esse debiturum: facultatem verò Mo. Ludovico De Santeul nihil quicquam pecuniæ debere.

Posthæc M. Germanus Preaux dixit Rationes magistri Joannis-francisci Coutier à se — Germano Preaux et ab aliis Doctoribus — à facultate ad earum examen appellatis recognitas fuisse et examinatas, summam autem ejus accepti tum pro ærario facultatis, tum pro honorario Doctorum, per novem circiter menses posterioris anni — Decanatûs Mi. Nicolai Andry, scilicet à die vigesimo primo Januarii anni 1726, — ad diem secundum mensis Novembris ejusdem anni, esse de Trois mil sept cent quatre livres, summam ejus Expensi pro facultate esse de quatre mil trois cent vingt six livres seize sols — six deniers. si verò summa accepti — ab Expensi summâ deducatur, superesse — summam de six cent vingt deux livres seize sols six deniers quæ à facultate Mo. Joanni-francisco Coutier debetur. — Hanc autem summam de six cent vingt deux livres seize sols six deniers à facultate eidem Mo. Joanni francisco Coutier à Decano persolvendam esse, cum à pecuniâ pro honorario Doctoribus

privatim distribuendo debitâ liberando.
Tandem Magister Germanus Preaux
dixit Rationes Magistri francisci
Afforty à se Germano Preaux et ab
aliis Doctoribus à facultate ad earum
examen appellatis recognitas fuisse
et examinatas: Summam autem ejus
accepti pro facultate vi decretorum
tum die 15.° aprilis 1724, tum die 19.°
augusti 1726, tum 19.° septembris ejusdem
anni, tum etiam primo Octobris anni
ejusdem latorum, esse de six mil
neufcent soixante et trois livres
douze sols, summam ejus expensi
esse de Sixmil neufcent cinquante
deux livres quatre sols trois deniers.
quâ quidem summâ de Sixmil neufcent
cinquante deux livres quatre sols
trois deniers à priori summâ de Sixmil
neufcent soixante et trois livres
douze sols deductâ superesse summam
de onze livres sept sols neuf deniers
à dicto M.° francisco Afforty facultati
debitam et persolvendam, cum à pecuniâ
pro honorario licentiarum Doctoribus
privatim distribuendo debitâ liberando.
Quibus auditis et factâ computatione
accepti et expensi tum à M.° Ludovico

Desanteul per tres circiter menses posterioris anni Decanatûs Magistri Nicolai Andry, scilicet à die tertio novembris 1725 ad diem 21.um Januarii 1726, per quos Quæstoris munus exercuit, tum à Magistro Joanne-francisco Coutier per novem circiter menses, scilicet a die 21.o Januarii 1726, ad diem 2.um Novembris ejusdem anni, per quos Quæsturam gessit, tum etiam à M.o francisco Afforty cui demandata fuerat à facultate cura colligendi pecuniam ad tributum annuum vulgò Capitation dictum solvendum, et illud tributum pro duobus annis nempe 1724 et 1725 Dño Boucot persolvendi, scilicet Decreto die decimonono augusti 1726 lato: Facultas probat commentarios seu historiam posterioris anni Decanatûs Magistri Nicolai Andry Exdecani: ratas habet et gratas rationes accepti et expensi tum à Magistro Ludovico Desanteul, tum à M.o Joanne francisco Coutier, tum etiam à M.o francisco Afforty redditas.

Censet pro rebus facultatis expedire ut magister Ludovicus Desanteul Magistro Stephano francisco Geoffroy facultatis Decano coram facultate persolvat summam de Quatrevingt dix livres: Tabellam quâ indicantur nomina Doctorum, tum eorum qui in actu quodlibetariæ M.i francisci

mery honorarium acceperunt, tum eorum qui non acceperunt, eidem M.^o Stephano francisco Geoffroy Decano cæteraque instrumenta ad facultatem pertinentia tradat. Item facultas dictum M.^um Ludovicum DeSanteul à pecuniâ pro honorario Doctoribus privatim distribuendo debitâ prorsus liberat: hanc pecuniam ab ipso M.^o Ludovico DeSanteul Doctoribus pro honorario privatim ipsis distribuendo debitam in se suscipit persolvendam à Decano singulis Doctoribus cum licentiæ Decanatûs Magistri nicolai Andry supputatæ erunt et constitutæ. Et vicissim magister Ludovicus DeSanteul agnoscit nihil quicquam pecuniæ à facultate ipsi amplius deberi.

Censet quoque Facultas expedire ut magister Stephanus franciscus Geoffroy Decanus nomine facultatis persolvat M.^o Joanni-francisco Coutier reliquam quæ excurrit summam de six cent vingt deux livres seize sols six deniers ipsi à facultate debitam, quâ quidem persolutâ facultas nihil amplius debebit dicto M.^o Joanni-francisco Coutier: et ut idem M.^ter Stephanus franciscus Geoffroy Decanus accipiat à dicto M.^o Joanne-francisco-

Coutier Tabellas cæteraque instrumenta ad facultatem pertinentia. Quibus persolutis et redditis Magister Joannes-franciscus Coutier agnoscit nihil sibi à facultate amplius deberi, sicut et facultas eundem M.um Joannem-franciscum Coutier liberatum agnoscit ab omni pecuniâ facultati sive pro facultatis ærario sive pro Doctorum honorario debitâ. Et eadem facultas pecuniam singulis Doctoribus pro honorario privatim distribuendo debitam in se suscipit à Decano persolvendam cum licentiæ Decanatûs M.i Nicolai Andry supputatæ erunt et constitutæ.

Tandem Facultas decernit ut magister Stephanus franciscus Geoffroy Decanus accipiat pro facultate à M.o francisco Afforty Tabellas actuum vesperiarum et Doctoratuum Magistrorum Joannis-Baptistæ Du Bois et francisci Mery, easque in quibus inscripserunt nomina sua Doctores qui sacro interfuere die divo lucæ festo 18.o octobris 1726, et die 19.o ejusdem mensis, cæteraque instrumenta ad facultatem pertinentia: necnon reliquam quæ excurrit subductis confectisque rationibus tum accepti ab ipso magistro francisco Afforty pro facultatis ærario et pro Doctorum honorario, tum ab eodem ipso pro facultate expensi summam de-

onze livres sept sols neuf deniers —
à dicto M.e francisco Afforty facultati —
debitam. Quâ quidem persolutâ Magister
franciscus Afforty nihil amplius facul-
tati sive pro facultatis ærario sive pro —
Doctorum honorario debebit: Et facultas
pecuniam singulis Doctoribus pro hono-
rario privatim distribuendo debitam et
in tabulam accepti ab eodem M.o francis-
co Afforty relatam in se suscipit à —
Decano singulis Doctoribus persolven —
dam cum licentiæ Decanatûs Magistri
Nicolai Andry supputatæ erunt et —
constitutæ. Et vicissim Magister franciscus
Afforty agnoscit nihil ipsi à facultate
amplius deberi. Item decernit quoque
facultas ut M. Stephanus franciscus Geoffroy
Decanus Licentiarum pecuniam singulis —
Doctoribus pro honorario debitam persol
vendo Apochas capitationis nomine facultatis
subscriptas à seipso tradat Doctoribus, pro
quibus M. franciscus Afforty vectigal —
annuum capitation dictum solvit.

Item Facultas decernit Magistro —
Nicolao Andry Exdecano ob res bene gestas
honorarium centum et quinquaginta —
librarum: Magistro Ludovico De Santeul,
Magistro Ioanni-francisco Coutier Et Mag.o
francisco Afforty, singulis calculos —

argenteos numero viginti: unicuique Doctori præsenti, Medicis Aulicis, Causariis et duobus Bidellis viritim honorarium trium librarum, Antiquiori Magistro et Decano duplum: Et insuper Majori Bidello summam quinquaginta librarum, Minori vero summam viginti quinque librarum, pro operâ extraordinariâ facultas iisdem Bidellis præter dictas summas concedit summam sexaginta librarum in rationibus Mi. afforty recensitam et summam triginta librarum in rationibus Mi. Coutier enarratam dictis Bidellis in antecessum commodatam.

et [illegible] ... Decreti magister Ludovicus de Santeul persolvit coram facultate Decano summam nonaginta librarum cum sex assibus a dicto Ludovico de Santeul ... facultati cum singulis Doctoribus debitam, et per dictum Decanus persolvit magistro Francisco Coutier summam sexcentarum viginti duarum librarum cum sexdecim assibus et sex denariis; demum magister Franciscus afforty persolvit Decano summam undecim librarum cum septem assibus et novem denariis, atque omnia instrumenta ad dictas rationes pertinentia coram facultate fuere deposita, Decanoque credita, et sic conclusit Decanus Geoffroy

Breaux Andry De Santeul Coutier De B[illegible] Leaulté Poüy Burette Chomel Navarre Reneaume Fourneau Winslow Martineng [illegible] Du Cerf Baron Adam Bertrand Besse

Bernard. Lespy [illegible] Lemoine

Delaleu. Sbailly. Affovy Lebellier

Peage [illegible] millet et pro d° fermelheis

Bourdelin Brunes Chevalier

Jacques Evans Danier de Breuille

Vasse Le Roy d'Aignan Lespicullier

[illegible] De l'Epine Cosnier

de jussieu Costard fremont

Morozy Col de vilars Boyer

finot

Lerment

Deo favente

# Commentarius
## Rerum in Facultate Medicinæ et in academia Parisiensi gestarum, cum Tabulis accepti et Expensi — à die sabbati 2ª. Novembris anni 1726, ad diem sabbati 8um. Novembris 1727. — Mº. stephano francisco Geoffroy Parisino Decano.

---

Vetus est Statutis Saluberrimæ facultatis Sancita consuetudo longoque usu comprobata, ut die Sabbati proximo post festum omnium sanctorum, Doctores omnes congregati ad Decani et Professorum electionem procedant. ab anno 1326. semper eo die facultatis comitia ad Electionem Decani habita fuere, licet hic dies in commemorationis mortuorum diem aut in diem festum S.ti Marcelli sæpe ceciderit. Nec id Institutum nisi propter mortem Decanorum unquam interruptum fuit. Quod si ter quaterve hoc Statutum servatum non fuit in causâ fuere anno 1660. jurgia et lites in facultate motæ, per quas Electionem fieri non licuit: Anno 1708: malus Decani animus qui Decanatu abire nolebat: ut in commentariis videre licet: aut aliæ causæ à facultate notæ.

Nec necesse est ad hanc Electionem peragendam ut facultas Decanum et Professores electura à Decano convocetur.

Reverâ mos est ut Decanus Schedulas ad Singulos doctores per Bidellos mittat: Sed hæc Schedula est tantum monitoria ad hunc electionis diem illis in memoriam revocandum. vi enim Statutorum convocati sunt. quod insuper Significatur Statutorum verbis, nempe, congregatis omnibus Doctoribus, non vero convocatis. —

Itaque licet Decanus Schedulas convocatorias in hunc diem mittere Soleat, nihilominus tamen Doctores eo die in Scholas Superiores convenire debent, Etiam si à Decano non moniti. Dies enim facit appellationem non homo.

Præterea Decanus, ut Statuta ferunt, in biennium tantummodo eligitur. Itaque peracto Decanatûs —

biennio, Decanus esse desinit. Et Insignia Decanatûs coram facultate eo die, nempe Sabbati proximo post festum omnium Sanctorum deponere debet: Nec amplius Decani munia exercere valet, nisi de novo facultatis mandato.

Itaque die Sabbati secundo Novembris anni millesimi Septingentesimi vigesimi sexti, cum nulla schedula à Decano ad Doctores missa fuisset, vi Statutorum, ad quorum observationem unusquisque ad Doctoratûs gradum promotus juramento se se obstringit, Doctores circiter triginta conciti, in Scholas Superiores convenerunt licet à Decano non moniti, Sperantes fore ut à Magistro Nicolao Andry Decano, qui Sacro, quod singulis Sabbati diebus in Scholarum Sacello horâ nonâ matutinâ celebratur, interesse debuisset, obmissæ monitionis causam expeterent, eundemque ad electionem de more peragendam inducerent. Verum, absente Decano, de his quæ sibi ipsis essent peragenda deliberaverunt. cum autem sibi persuasum haberent plurimos alios Doctores nimirum ad hunc ce electionis diem parum attentos, abfuisse, Decretum sequens Præside M. francisco Afforty antiquiore Decano et Doctorum præsentium antiquiore tulerunt.

Plurimi Doctores Medici, tum Professores suis è muneribus decedentes facultati gratias acturi, tum qui aderant in comitiis celebratis die festo S.ti Lucæ, accesserunt, ut moris est, primo die Sabbati post festum omnium sanctorum, Decanum et Professores electuri, nescii an culpâ Magistri Andry Decani, an Bidellorum acciderit, quod ad ipsos Schedula convocationis non fuerit delata; Etiam si præcedentibus comitiis Statutum fuerit et à Decano declaratum comitia pro Decano et Professoribus eligendis consueta esse habenda post Sacrum festi commemorationis defunctorum; Qui quidem his rationibus et vi Statutorum hoc die horâ decimâ congregati in Scholis Superioribus, audiverunt à Bidellis non datas fuisse ipsis Schedulas convocationis pro his comitiis hodie celebrandis deferendas Doctoribus. Cujus quidem silentii causam cum nullam facultati significaverit Decanus, neque ipse in Scholis Superioribus adesse curaverit: Decreverunt unanimi consensu comitia hæc esse proroganda ad horam quintam ejusdem diei pomeridianam, et per Schedulam ab antiquiore Doctorum præsentium subsignatam Decanum ipsum et Doctores omnes esse convocandos, ut

frequentiores adesse possint, et ut in integrum serventur Statuta. Datum die secunda Novembris anni salutis humanæ millesimi septingentesimi vigesimi sexti, manè post sacrum.

huic Decreto subscripserunt magistri franciscus Afforty antiquus facultatis Decanus, et Doctorum præsentium antiquior, Emmerez antiq. facultatis Decanus, De Belestre, vrbanus Leaulté, vergne, de la hire, Bertrand, Martineng, Le moine, De Laleu, Bailly, Petrus Afforty, millet, Joannes franciscus Leaulté, La vigne de frescheville, Jacques, Trant, Gasnier, vasse, Le Thieullier, Cosnier, mery.

Schedulæ verò convocationis manuscriptæ à M. franc. Afforty et à M. Guidone Erasmo Emmerez antiquis facultatis Decanis subsignatæ fuerunt, et per bidellos ad singulos Doctores missæ. his autem verbis perscriptæ sunt.

Per Juramentum.

Convocentur Doctores omnes Medici, in scholas superiores, die Sabbati secunda Novembris, horâ quintâ pomeridianâ ejusdem diei, ut vi statutorum et Decreti manè lati, Decani et Professorum Electio, quæ, juxta statuta, manè post sacrum fieri debebat, absolvatur. Datum Parisiis in Scholis superioribus die 2.a novembris 1726. Subscripsit Afforty antiquus facultatis Decanus.

Eodem die, horâ quintâ pomeridianâ Doctores frequentes per schedulam moniti et convocati in scholas superiores convenerunt, et absente M. Andry Decano, licet per schedulam à Bidello ipsi delatam monito; hisce comitiis præfuit M. fr. Afforty antiquior facultatis Decanus et præsentium Doctor. antiquior. Primo lectum fuit Decretum manè latum cui subscripserunt Magistri Mattot, Caron, Reneaume, Geoffroy, Ducerf, Baron, Adam, Renard, Le Tellier, De Santeul, Chevalier, de Magny, Seron.

Deinde ad Decani et Professorum Electionem processerunt. Majoris et antiquioris ordinis Doctorum præsentium nomina in pileum quem M. Emmerez antiquior tenebat conjecta fuere: et à M. fr. Afforty sorte ducta sunt nomina Magistrorum Emmerez, Caron et De la hire. Minoris verò seu Junioris ordinis Doctorum præsentium nominibus in alium pileum quem M. Adam hujus ordinis antiquior tenebat conjectis Magistrorum Le Tellier et Maloet nomina educta fuerant. at cum M. Maloet jam è comitiis discesserat, alterius nomen ex pileo eductum fuit, nempe Magistri Mery.

hi quinque Electores, præstito apud M. franc. Afforty consueto juramento, in sacellum secesserunt, et paulo post reversi facultati proposuerunt palam appellare in Decanum Magistrum Stephanum franciscum Geoffroy. Re in Deliberationem missâ, rogatisque singulorum Doctorum præsentium suffragiis, unanimi eorum consensu, nemine reclamante, et vivâ voce facultas eundem Magistrum Stephanum franciscum Geoffroy in Decanum appellavit: Et ad hujus Electionis confirmationem sequens Decretum illicò tulit.

Die sabbati secundâ novembris anni millesimi septingentesimi vigesimi sexti, facultas legitimè convocata in scholas superiores, horâ quintâ pomeridianâ, secundum Decretum eodem die horâ decimâ matutinâ latum, et secundum facultatis statuta, Electura Decanum et Professores, auditis quinque Electoribus sorte ductis qui palam appellarunt in Decanum Magistrum Stephanum franciscum Geoffroy. Re in deliberationem missâ, rogatisque singulorum Doctorum præsentium suffragiis, uno eorum consensu, nemine reclamante atque vivâ voce facultas Eumdem Magistrum Stephanum franciscum Geoffroy nominavit in Decanum: Et sic conclusit Magister franciscus Afforty antiquus facultatis Decanus. Subscripserunt Magister Emmerez antiquus Decanus et Magister Martineng Junior. Præsentium antiquior. Deinde Magistri de Belestre, Leaulté, Mattot, Caron Reneaume, Vergne, Du Cerf, De la hire, Baron, Adam, Bertrand, Le Moine, de Laleu, Bailly, Reguard, Le Tellier, Millet, Leaulté Junior, santeuil, chevalier, La vigne de frescheville, Jaques, Magny, Gasnier, Seron, vasse, Le Thieullier, Cossnier, Mery, Peaget, Præsentes.

Postea ex absentibus huic Decreto adhærentes subscripserunt Magistri Chomel, Cluscard, de Jussieu, Bourdelin, Lepys Le Roy de St. Aignan, Brunet, Besnier.

In Iisdem comitiis, Magister steph. franc. Geoffroy unanimi omnium consensu et vivâ voce in Decanum appellatus Jurejurando, ut mos est, apud M.um franc. Afforty antiquum Decanum et Doctorum præsentium antiquiorem se obstrinxit.

Academiæ Censor.
M. franciscus Afforty

Deinde Iidem Electores ad facultatem accesserunt, et appellaverunt ad Censorium munus Magistrum

franciscum Afforty antiquum facultatis Decanum; quem facultas unanimi etiam Doctorum omnium presentium consensu probavit et appellavit.

Postea appellarunt in Professores Physiologiæ è majori ordine Magistrum Urbanum Leaulté: Ex minori verò Magistros Ægidium Adam et Andream de Laleu, quorum nomina in urnam conjecta sunt, et sorte ductus est à Decano M. Andreas de Laleu.

Professor Physiologiæ M. Andreas de Laleu.

In Professores Chirurgiæ appellati sunt ex majori scilicet ordine M. Hyacinthus-Theodorus Baron; Ex minori vero Magistri Antonius Le Moine, Ludovicus de Santeul, Et sorte pariter ductus est M. Hyacinthus Theodorus Baron.

Professor Chirurgiæ M. Hyacinthus Theodorus Baron.

In Professores Plantarum et materiæ medicæ appellati sunt è majori ordine M. Michael Ludovicus Reneaume de la Garanne: è minori M. Thomas Bernardus Bertrand, et M. Joannes Baptista Thomas Martineng. sorte verò ductus est M. Michael Ludovicus Reneaume de la Garanne.

Professor Botanicus M. Mich. Ludovicus Reneaume de la Garanne.

In Professores Pharmaciæ appellati sunt è majori ordine Magistri Claudius vergne et Claudius du Cerf: è minori M. Jacobus Antonius Millet. sorte ductus est M. Claudius Du Cerf.

Professor Pharmaciæ M. Claudius Du Cerf.

Electi autem Professores solitum juramentum apud Decanum præstiterunt. Et sic conclusit.

Geoffroy Decanus.

Eodem die novus Decanus alia indixit comitia ad diem Lunæ 4.um Novembris ad deliberandum de cæteris rebus ad facultatem pertinentibus.

Die Domini tertiâ Novembris Decani Domum accesserunt facultatis apparitores, qui obsequium observantiamque Decano, quantum possint, pollicerentur.

Adfuerunt quoque eodem die Baccalaurei officiosa honoris significatione Decanum salutaturi, à quo, de officio fortiter et strenuè et ut decet per agendo fuere moniti.

Eodem die et sequentibus novum Decanum Plurimi Collegarum gratulabundi convenere, seque ipsi, in omnibus opem mutuamque operam esse tradituros polliciti sunt.

Die Iovis 7.° Pharmacopœorum Parisiensium custodes, ut vocant, Decanum adiere observantiæ testificationem exhibituri, quos omni benevolentiâ ac humanitate prosequutus est Decanus.

## Quæstiones quodlibetariæ.

Die Iovis decimo quarto novembris et proximo post Martinalia Magister franciscus Mery Extra ordinem disputavit de quodlibetariâ questione, Respondente Desiderio Claudio fremont Parisino Baccalaureo Medico. hæc autem fuit agitata quæstio, affirmante conclusione.

An Cordis motus à durâ Meninge?

Eo ipso die, in isto actu circa undecimam, propositis unicuique Baccalaureo Ex Doctorum disputantium arbitrio questionibus oratorio modo definiendis, (quodlibeta vocant.) Dum iisdem solvendis et Enodandis ex tempore incumbunt Baccalaurei, et Super Iis meditantur: Major apparitor, pro more altâ voce, recitavit nomina et cognomina Doctorum Medicorum Regentium facultatis medicinæ Parisiensis tunc spirantium, cum honorificis quorumdam titulis ad totius ordinis Splendorem et ornamentum. his verbis.

Sequuntur nomina et agnomina honorandorum Magistrorum nostrorum In saluberrimâ facultate Medicinæ actu Regentium anno Domini 1726. In primâ quodlibetariâ a Majori facultatis Apparitore in scholis inferioribus publicè recitata.

M. Ioannes Cordelle antiquior Scholæ Magister.
M. Germanus Preaux Professor Regius.
M. franciscus Afforty antiquus facultatis Decanus.
M. Guido Erasmus Emmerez antiquus facultatis Decanus.
M. Ioannes Boudin antiquus facultatis Decanus, Regi à Sanctioribus consiliis Et Serenissimor. Delphini et Delphinæ dum viverent medicus primarius, nec non medicus Regis perpetuus ordinarius et Reginæ medicus primarius.
M. franciscus Picoté de Belestre.
M. Vrbanus Leaulté.
M. franciscus Gouel.
M. Philippus Douté antiquus facultatis Decanus.

M. Joannes Baptista Dodart, Regi à Sanctioribus consiliis, archiatrorum Comes.
M. Petrus Marais.
M. Petrus Joannes Burette Professor Regius et è Regiâ numismatum academiâ.
M. Alexander Petrus Mattot Rei herbariæ Professor.
M. Claudius Burlet Regiæ Scientiarum academiæ socius et Hispaniarum Regis olim medicus.
M. Philippus Caron antiquus facultatis Decanus.
M. Joannes Baptista Chomel medicus Regis et Regiæ Scientiarum academiæ socius.
M. Philippus Hecquet antiquus facultatis Decanus.
M. Nicolaus andry Ex decanus et academiæ censor et ~~[illegible]~~ Professor Regius.
M. Petrus le Tourelier.
M. Ludovicus Lemery Medicus Regius et Regiæ Scientiarum academiæ socius.
M. Philippus Bernardus de Bordegaraye.
M. Raymundus Jacob finot.
M. Michaël Ludovicus Reneaume de la Garanne, Rei herbariæ Professor designatus, et Regiæ Scientiarum academiæ socius.
M. Jacobus fourneau.
M. franciscus Aignan.
M. Stephanus franciscus Geoffroy facultatis Decanus, Professor Regius, è Regiæ Scientiarum academiæ Parisiensis Regiæque Societatis Londinensis socius, et in Horto Regio utriusque Pharmaciæ Professor.
M. Joannes Herment medicus Regis ordinarius.
M. Petrus azevedo.
M. Antonius Pepin.
M. Joannes Baptista fermelhuis in Regiâ artium academiâ socius honorarius.
M. Ludovicus Guillot.
M. Jacobus Benignus Winslow Regiæ Scientiarum academiæ socius.
M. Claudius vergne.
M. Claudius Du Cerf Pharmaciæ Professor designatus.
M. salvator Cluscard.
M. Joannes Claudius Hadrianus Helvetius Regi à Sanctioribus Consiliis et Medicus Regis perpetuò ordinarius et è Regiâ Scientiarum academiâ.
M. Michael Procope couteaux.
M. Joannes Baptista Mongin Pharmaciæ Professor, et Medicus Regis ordinarius.
M. Joannes Coutier Chirurgiæ Gallicæ Professor.
M. Antonius Geoffroy.
M. Joannes Nicolaus de la hire Cursûs Professor et è Regiâ scientiarum academiâ.

M. Hyacinthus Theodorus Baron Chirurgiæ Professor designatus.
M. Camillus falconet Regiæ utriusque aulæ Equestris Medicus ordinarius.
M. Ægidius Adam.
M. Thomas Bernardus Bertrand.
M. franciscus Pousse.
M. Joannes Baptista Thomas Martineng.
M. Joannes Baptista Silva Serenissimi Ducis Borbonii Medicus ordinarius.
M. Antonius de Jussieu Regiæ Scientiarum academiæ socius et Botanicus in Horto Regio Parisiensi Professor.
M. Joannes Besse Dotariæ Hispaniarum Reginæ à consiliis et medicus Primarius.
M. Henricus Besnier.
M. Elias Col de vilars.
M. Petrus antonius Lepy.
M. Antonius Le moine.
M. Andreas de Laleu Scholarum Professor designatus.
M. franciscus Bailly.
M. Claudius Antonius Renard.
M. Petrus Afforty.
M. nicolaus le Tellier.
M. faustus allior de mussay.
M. Michael Peaget.
M. Antonius millet.
M. Joannes franciscus Leaulté.
M. Michael Ludovicus vernage.
M. Ludovicus Bourdelin Chirurgiæ Professor.
M. Emmanuel Mauritius du verney.
M. Ludovicus de Santeul.
M. Claudius Brunet Scholarum Professor.
M. Joannes Damianus Chevalier.
M. Claudius de la vigne de frescheville.
M. Antonius Jacques.
M. Guillelmus de Magny Chirurgiæ Gallicæ Professor designatus.
M. Ludovicus Simon Emmerez.
M. Petrus Maloet Regis consiliarius et Medicus, nec non Domûs regiæ Invalidorum Ducum et Militum ordinarius, et e Regiâ Scientiarum academiâ.
M. Jacobus Grant è Regiâ Scientiarum academiâ.
M. Philippus Davier de Breville Dotariæ Hispaniarum Reginæ consilarius et Medicus ordinarius.
M. Thomas Renatus ~~Renanus~~ Gasnier.
M. Andreas Josephus Seron.
M. Jacobus Julianus Carrel.
M. David vasse.
M. nicolaus le Roy de S.t Aignan.
M. Joannes Ludovicus le Thieullier.

M. Ludovicus Hyeronimus Cosnier.
M. Guillelmus Josephus de Lespine.
M. Joannes Baptista Dubois.
M. franciscus Mery.

Eodem die Promulgata fuit quæstio quodlibetaria Disputanda die Jovis 16.° Januar. ann. 1727. Præside M. Bailly et Respondente Joanne Senac Baccalaureo Medico. Sed illo die siluerunt Scholæ ob absentiam prædicti Senac qui nosocomii urbis regiæ Sangermaniacæ Medicus fuerat nominatus. Erat autem quæstio talis.

An in artubus Ligamenta motuum muscularium vires coerceant et dirigant?

Die Martis 25.° februarii 1727. Extra ordinem disputavit M. Joannes Baptista du Bois, Respondente Joanne Baptista Boyer Massiliensi Baccalaureo Medico, hæc que fuit proposita quæstio affirmativè conclusa.

An foetus extra uterum genitus, salvâ matre, potest excludi?

Quæ quidem non agitata fuit die Jovis 20.ª ut moris est tunc enim M.r Du Bois Præses ægrotabat.

Nota. Soli Doctores in utroque actu, qui disputarunt, acceperunt honorarium solitum quatuor librarum pro singulis Doctoribus et duobus Bidellis. Cæteri verò Doctores nihil acceperunt, ex Decreto Saluberrimæ facultatis lato die Lunæ decimâ nonâ augusti 1726. quod sequitur.

Die Lunæ decimâ nonâ Augusti anni millesimi septingentesimi vigesimi sexti convocata est facultas Medica Parisiensis, de Bursarum distributione deliberatura. Censuit Licentiarum summam in manibus cujusdam Doctoris esse deponendam, ut deinde distribuatur Doctoribus ab hoc Doctore; censuit præterea nihil à Doctoribus esse accipiendum ex retributionibus, Licentiarum, Jure actuum, Doctoratûs, cæteris que, nisi tributum capitationis nomine dictum solutum fuerit; Magistrum verò Afforty antiquum Decanum nominandum esse ut Licentiarum summa in ejus manibus reponatur; Pensiones verò non solvantur interim: censet præterea eos qui disputabunt in Thesibus esse remunerandos more solito, et Eligit Magistrum

Afforty ut supra dictum est. nullus librum Edat de Medicinâ Etiam si Doctor parisiensis fuerit, nisi probatione facultatis munitus. Sic censuerunt M. Emmerez & alii.

## Antiquodlibetariæ quæstiones vulgo dictæ Pastillariæ.

Die Mercurii Decimâ tertiâ Novembris anno Domini 1726. horâ decimâ matutinâ M. franciscus Mery actum Pastillariæ celebravit, in quo duæ quæstiones propositæ et agitatæ sunt in utramque partem

An sanguis redundans causa { menstruorum? / Partus?

Priorem quæstionem dictus M. franciscus Mery Doctor Medicus nuperrimè renuntiatus proposuit Desiderio Claudio fremont Baccalaureo medico qui candidati vices gerebat. Posteriorem vero Magister                proposuit Magistro

Die Sabbati 22.ª februarii anno Domini 1727. horâ decimâ matutinâ M. Joannes Baptista Du Bois Doctor medicus celebravit actum Pastillariæ in quo agitatæ sunt hæ duæ quæstiones in utramque partem

An foetus in abdominis cavo generatus { nutritri possit? / Sistat menses?

Primam solvit pro candidato Joannes Baptista Boyer Baccalaureus Medicus propositam a M. Joanne Baptista du Bois Doctore Medico Preside. alteram Magister                enodandam dedit Magistro

## Quæstiones Cardinalitiæ.

Die Jovis vigesimo Martii 1727, Quæstioni Cardinalitiæ præfuit M. Alexander Petrus Mattot, Respondente Desiderio Claudio fremont Parisino, et hæc fuit quæstio affirmativè conclusa.

An à moderatâ exercitatione firmior sanitas?

Verum ne brevior esset ille actus ob Baccalaureorum paucitatem, duo enim tantum modo aderant; Censuit facultas è Re et dignitate Scholæ esse, sic ut jam olim factitatum est, ut novem Doctores nominarentur, tres quidem è majori ordine scilicet M. Nicolaus andry,

M. Petrus le Tonnelier, M. Ludovicus Lemery, E minori vero sex, nempe M. Claudius antonius Renard, M. Petrus Afforty, M. Nicolaus le Tellier, M. Joannes Baptista faustus allioz de Mussay, M. Michael Peaget, M. Jacobus antonius Millet, qui suo ordine in primâ Quodlibetariâ disputaturi erant, qui que, salvo suo jure, sed absque honorario, contra respondentem disputaverunt.

Die sabbati quinto aprilis 1727. Disputavit de Cardinalitiâ quæstione Magister Petrus Joannes Burette per Magistrum Joannem Baptistam Silva, qui suam et hoc in negotio navavit operam, aliquot enim ante diebus levi apoplexiâ correptus fuerat: Respondente Joanne Baptista Boyer Massiliensi et Baccalaureo medico. Ea autem fuit quæstio affirmativè conclusa.

An Gravidis aquæ Potus?

Atque cum unus tantum superesset Baccalaureus disputaturus adversus Respondentem, novem alii Doctores à facultate nominati sunt tres nempe è majori ordine scilicet Magister Philippus Bernardus de Bordegaraye, M. Raymundus Jacob finot, M. Ludovicus Reneaume de la Garanne, sex è minori nempe M. Joannes franciscus Leaulté, M. Ludovicus vernage, M. Ludovicus Claudius Bourdelin, M. Immanuel Mauritius du verney, M. Ludovicus de santeul, M. Claudius Brunet, qui aut per se aut per vicarios, gratis et absque ullo honorario disputaverunt.

## Oratio Publica.

Dominica die Decima septima Novembris M. Joannes de la hire Doctor Medicus, Scholarum Professor et Regiæ Scientiarum academiæ socius, Medicinam per Biennium Philiatros edocturus publicâ oratione Geometriam tum Medicinæ Theoriæ, tum ejusdem Praxi utilem esse, imò necessariam argutè demonstravit.

## Demonstrationes Anatomicæ Et opera Chirurgica.

Die Lunæ 27.ª Januarii anni 1727. et sequentibus Magister Claudius Brunet Pathologicus Scholarum Professor corporis humani Structuram ejusdem-que partium usus in virili cadavere accuratè et magno auditorum concursu exposuit. usus autem fuit operâ et manu Renati Crescentii Garengeot Barbitonsoris Chirurgi Parisiensis rerum anatomicarum peritissimi et demonstratoris patientissimi.

Die Lunæ 31.° Martii 1727. horâ post meridiem secundâ M. Ludovicus Claudius Bourdelin Chirurgiæ Professor operationes Chirurgicas, quæ circa corpus humanum exercentur palam et publicè perficiendas aggressus est, et doctè non minus quam eleganter sequentibus diebus absolvit: quibus exsequendis manuum commodavit Georgius Gerard Chirurgus Parisiensis solertissimus.

Tantus fuit auditorum concursus ut amphitheatrum Anatomicum omnibus capiendis non sufficeret. Inde Jurgia inter auditores ortæ sunt et potissimum inter hybernos Medicinæ Studentes et Chirurgiæ Tyrones, qui finitâ secundâ lectione in Scholarum areâ pugnis, fustibus et gladiis se se agressi sunt: adeo ut nisi Decanus statim accessisset, tristis certè fuisset Eventus. Tandem sedatis Rixis, ne quid simile cæteris diebus accideret Decanus Politiæ Magistratum adivit, à quo apparitorem Equestrem vulgo un Exempt obtinuit, qui authoritate regiâ munitus, tumultum, si denuo oriretur pacaret, Rixososque puniret. Sic cæteris postea diebus omnia tranquillè et placidè peracta sunt.

## Opera Galenico – Chymica.

Die Lunæ vigesimo octavo Julii 1727. et sequentibus diebus Magister Joannes Baptista Mongin Pharmaciæ Professor artem Medicamenta seligendi, preparandi et componendi, eorum que in morbis usum et effectum Philiatros edocuit, operi manuum admovente Nicolao Pia Pharmacopæo Parisiensi peritissimo. Per hunc ce cursum in Scholis inferioribus medicamenta selecta ad Theriaces andromachi senioris confectionem requisita magno apparatu per plures dies publicè exposita fuere, ac tandem hujus ce antidoti compositio accuratissimè peracta et absoluta fuit.

## Obitus Doctorum.

Die Dominico 15.° Junii 1727. Magister Ludovicus Guillot Doctor Medicus Parisiensis horâ tertiâ pomeridianâ obiit Pisciaci, Illustrissimarum virginum Regii Monasterii Pisciacensis Medicus ordinarius. et in hoc monasterio sepultus est. Die Sabbati 21.° ejusdem mensis sacrum in ejus animæ requiem Decanus in Scholarum sacello, de more et quidem pio ac laudabili per agi curavit.

ætatis

Die Mercurii 18.° Junii 1727. Joannes Nicolaus de la hire Physiologicus Scholarum Professor, Regiæ Scientiarum academiæ Socius, multis præclaris Dotibus

ornatus vitam cum morte commutavit horâ post meridiem primâ: ætatis Mathematicas Scientias, Mechanicam et Picturam apprimè collebat. herbarium plus quam 800. plantarum icones continens propria manu et arte non vulgari pinxerat. Die sequenti magnâ Doctorum stipante catervâ elatum est ejus cadaver ad ædes Deo sacras sub invocatione Sancti Severini, ubi tumulo conditum fuit. Piis ejus manibus in sacello nostro medico die Sabbati 28.° Junii Parentavimus.

Die Dominico 31.° Augusti 1727. fatis cessit horâ 10.â matutinâ Magister franciscus aiguan Doctor Medicus Parisiensis. ætatis in suburbio S.ti Lazari. Die Lunæ 1.° Septembris Pompa ejus funebris ducta est magno Doctorum veste purpureâ indutorum numero ad Sancti Laurentii fanum ubi ejus cineres reconditi sunt. ipsi in Scholis nostris bene precati sumus sacro ad id celebrato die Sabbati Sexto Septembris.

# Acta et Comitia
## Saluberrimi Medicorum ordinis
à die Sabbati 2.° Novembris anni 1726.
ad Diem Sabbati 8.^um Novembris ~~anni~~ anni 1727.
## M. Stephano francisco Geoffroy Parisino.
## Decano.

Anno Domini millesimo Septingentesimo vigesimo sexto, die Lunae quarto novembris, horâ decimâ matutinâ, facultas saluberrima per Juramentum convocata per schedulam unicuique Doctori a Bidellis delatam de rebus ad facultatem pertinentibus deliberatura: auditâ Expositione M. Steph. franc. Geoffroy Decani, quâ ipsi notum fecit se nondum Insignia Decanatûs accepisse à M. Nicolao Andry Ex decano: Re in deliberationem missâ, Decrevit Rogandum esse M. Nicolaum Andry ExDecanum ut Insignia Decanatûs quam primum deponat apud M. Steph. franc. Geoffroy actu Decanum; Sin minus Sistat se Idem Dictus M. Nicolao Andry coram facultate à Decano convocandâ ~~[illegible]~~ Die sabbati nono novembris ejusdem anni horâ decimâ matutinâ post sacrum, Insignia Decanatûs depositurus: quod si utrumque recusaverit, summo jure cogendum esse. Et sic conclusit Geoffroy Decanus.

huic Decreto subscripserunt cum M. Geoffroy Decano, M. fr. afforty antiquior Decanus, M. adam Juniorum Praesentium antiquior.

Praesens Decretum institutum fuit unanimi consensu Doctorum praesentium quorum nomina sequuntur. Magistri franc. Afforty, Emmerez, Urbanus Leaulté, Caron, Reneaume, vergne, Du Cerf, Cluscard, de la hire, Baron, Adam, Bertrand, de Jussieu, Le moine, Besnier, Lepy, de Laleu, Bailly, Petrus Afforty, Le Tellier, Peaget, Millet, Joannes franciscus Leaulté, Bourdelin, de Santeul, Reguard, Brunet, Chevalier, de lavigne, Jaques, Magny, Pasnier, Seron, vasse, Le Roy, Thieullier, Cosnier.

Idem decretum Ipsi M. nic. Andry à Petro la Grive majore facultatis apparitore denuntiatum fuit Eodem die.

In iisdem comitiis facultati congregatæ allatum fuit, à Petro la Grive majore facultatis apparitore, quod mox acceperat, Instrumentum Juridicum vulgo Protestation, quo M.ter Nic. Andry vanam et irritam declarabat Electionem Decani et Professorum. Die Sabbati 2.a novembris peractam, datum die Lunæ 4.a Novembris.

Verum illud instrumentum prorsus irritum evasit gratiarum actione Mag. Nic. Andry et Insignium Decanatûs coram facultate depositione die Sabbati 7.a Decembris in Comitiis facultatis eo die habitis, ut videre est suo loco.

Itaque à Mag. Stephano francisco Geoffroy Decano convocati sunt Doctores omnes medici in Scholas Superiores, die Sabbati nono Novembris anni 1726. horâ decimâ matutinâ post Sacrum per Schedulam per bidellos unicuique delatam et datam die 4.o Novembris, de Rebus ad facultatem pertinentibus deliberaturi.

Alia verò Schedula singulis Doctoribus per quosdam ignotos homines delata fuit ut conveniant Doctores omnes Medici, in Scholas Superiores, die Sabbati manè nonâ Novembris 1726, horâ decimâ post sacrum, Decanum et Professores Electuri, Datâ Parisiis, die 2.â novembris, quam subsignaverat Nic. Andry Decanus. Nihilominus tamen in hisce comitiis M. Nic. Andry non comparuit. Decani vero et Professorum Electionem legitimam jam censuerat; sed Censorium munus, quod Ex Decanis conceditur, postulabat. quâ super re à Magistro Geoffroy actu Decano propositâ sequens Decretum à facultate latum fuit.

Die Sabbati nono Novembris anni millesimi Septingentesimi vigesimi Sexti, horâ decimâ matutinâ, Saluberrimâ Medicinæ facultate legitimè convocatâ in Scholas Superiores, M.r Steph. franc. Geoffroy Decanus exposuit M. Nicolaum Andry Ex Decanum Decani et Professorum Electionem die Sabbati 2.o Novembris peractam legitimam et Canonicam agnoscere, nec comitia quæ Secundo Novembris habenda erant distulisse ad nonam diem ejusdem mensis. nisi propter postulationem ipsi factam per litteras ab ill. archiatror. comite: paratum esse ad agendas facultati gratias, ob Sibi collatam

ultimo biennio Decani dignitatem, et ad Insignia Decanatûs coram facultate deponenda juxta Decretum à facultate ipsi denuntiatum, eâ lege ut à facultate censoris munus M. francisco Afforty die secunda Novembris collatum ipsi concederetur, hujusce muneris privationem ipsi injuriosam videri, et in ædibus suis expectare donec facultas ejus postulationi annuerit et à Decano mandatus fuerit. Hac de Re collectis suffragiis, majori eorum numero censuit saluberrima facultas de munere censoris M.º francisco Afforty nuperrimè collato non esse deliberandum, ut pote Re jam peractâ: M. nicolaum Andry Exdecanum, absentiæ tantum modo causâ, censorio munere in Comitiis die secunda novembris habitis non fuisse decoratum, palam declaravit: Et præterea decrevit Eundem M. Nicolaum Andry Exdecanum audiendum esse gratias facultati (si ipsi libuerit) peragentem, modo prius coram facultate Decanatûs Insignia, nec non Instrumenti oppositionis Exemplar, (vulgo l'original) facultati ab ipso per lictorem denuntiatum deposuerit. Et sic conclusit

Geffroy Decanus

Mag. nicolaus Andry parere recusavit, unde nova querela.

Cum Magister Joannes Baptista du Bois Sanlaudæus Constantiensis, nuperrimè ad Doctoris gradum evectus, die Jovis primâ post martinalia Thesi Quodlibetariæ primùm præsidere deberet et tunc temporis ab urbe abesset. Ne hoc die silerent scholæ Mag. franciscus Mery à facultate petiit ut die Jovis decimâ quartâ novembris et post martinalia primâ sibi liceret (salvo tamen M. Joannis Baptistæ du Bois jure) de primâ Quodlibetariâ Quæstione disputare, cui petitioni facultas annuit.

Die Sabbati Decimo sexto Novembris à Decano, Præsentibus Plurimis Doctoribus in Scholis Superioribus in Scholis superioribus post sacrum congregatis, Postulante francisco Mery, aperta fuit Scrutinii capsa, et ex omnibus suffragiis probata sunt Responsa Desiderii Claudii fremont Baccalaurei Medici qui superiori die Jovis Decimo quarto Quæstionem quodlibetariam propugnaverat.

Die Lunæ Decimo octavo Novembris celebrata fuit missa pro Magistro Guillelmo Luçon et pro Ejus

anniversario Doctoribus praesentibus, Sacerdoti et Bidellis ambobus pro uno tantum doctore Decanus persolvit summam viginti quinque librarum.

Cum Decanus de quodam supplici libello quem M. Nicol. Andry paratum habebat offerendum tum Eminentissimo sanctae Ecclesiae Principi Cardinali floreo, tum illustrissimo Regiorum Sigillorum custodi D. Darmenonville. Certior factus esset; necessarium duxit respondere, facultatem et seipsum apud hos praestantissimos viros deffendere. Id circo litteras ad Emin. Cardinalem scripsit quibus hujus praestantissimi et aequissimi viri tutelam expostularet, et Illustrissimum Sigillor. Regior. Custodem adivit.

Eminentissimus Cardinalis sic rescripsit

A Petit bourg le 27e Novembre 1726.

Je n'ay garde, Monsieur, de vouloir entrer dans toutes les divisions qui agitent votre faculté, parce que cela n'est en aucune façon de ma competence, et il ne seroit point du tout de votre honneur que le Roy fut obligé de s'en mesler. Je crois que vous n'avés de meilleur party a prendre que de vous en remettre des deux cotés a Monsieur le Premier Medecin, qui est homme juste doux et impartial. c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, et vous ne devés rien oublier pour empecher que toutes vos disputes ne servent d'Entretien au public qui est toujours un juge impitoyable. Du reste, Monsieur, je vous prie d'etre persuadé de toute l'estime et de toute la consideration avec laquelle je suis tou a vous. Signé, le Card. de fleury.

Illustrissimus archiatrorum Comes D. Dodart, quem ad hanc litem dirimendam Emin. Cardinalis floreus praefecerat censuit pro bono pacis munus Censorium M. Nicolao andry concedendum esse: id circo Magistrum Steph. franc. Geoffroy Decanum, M. franciscum Afforty Censorem et M. Nic. Andry Exdecanum apud illustrissimum Sig. Regior. Custodem convocavit die Jovis quinto Decembris; et ibi Magistrum franciscum Afforty ambo illustrissimus Reg. Sig. Custos et Clarissimus archiatrorum Comes suaserunt ut censorio munere pro bono pacis se abdicaret. quibus permotus hanc abdicationis schedulam subscripsit.

Je soussigné ancien Doyen de la faculté de Medecine actuellement Censeur me demets volontairement du

titre de Censeur pour le bien de la paix seulement, et en cas que la Compagnie agrée ma demission. fait en l'hotel de Monseigneur le Garde des sceaux, en sa presence et celle de Monsieur le Premier Medecin chargé des ordres du Roy. ce 5.e Decembre 1726. Signé Afforty.

Tum à Decano facultas convocata fuit per schedulam quam per Bidellos ad singulos Doctores misit cujus hæc eram verba.

Convocentur Doctores omnes medici in scholas superiores, die Sabbati septimo Decembris anni 1726. horâ decimâ matutinâ, Decanum de Magistro francisco Afforty Censorio munere se abdicante audituri, et ea de Re deliberaturi. Datum Parisiis die quinto Decembris ejusdem anni. Steph. franc. Geoffroy Decanus.

Itaque die Sabbati septimo Decembris anni 1726. hora decimâ matutinâ facultas saluberrima legitimâ convocata in scholas superiores Decanum de Magistro francisco Afforty censorio munere se abdicante auditura, et eâ de Re deliberatura; audito M. Stephano francisco Geoffroy Decano qui exposuit quæ à M. nicolao Andry ob Censorium munus ipsi denegatum vehementer irato meditabatur, quæ ipse peregerat Decanus, Recitatis litteris tum Eminentissimi Ecclesiæ Principis Cardinalis florei in Parvi Burgi Castello (Petit bourg) datis die vigesima septimo novembris 1726. et Magistro Geoffroy inscriptis, tum etiam litteris Illustrissimi archiatrorum Comitis die tertio Decembris ejusdem anni datis et eidem M. Geoffroy Decano inscriptis; nec non depositâ coram facultate Magistro Geoffroy Decano schedulâ abdicationis Magistri francisci Afforty Censoris die quinta Decembris ejusdem anni in ædibus Illustrissimi Regiorum sigillorum Custodis, eodem ipso et Illustrissimo archiatrorum Comite præsentibus datâ: et postquam Decanus Doctores omnes ut se ad pacem componerent quantum potuit hortatus esset; audito insuper Magistro nicolao andry ex Decano, qui decanatus insignia coram facultate deposuit, facultati ob collatam sibi per biennium nuper elapsum Decani dignitatem gratias egit, et postulavit ut Censorium munus quod in comitiis die secunda Novembris habitis, absentiæ causâ ipsi concessum non fuerat, nunc, Magistro franc. Afforty abdicante, concederetur: abdicatione M. fr. Afforty in deliberationem missâ, nec non censorii muneris collatione in Magistrum Andry; Censuit ratam et gratam habere spontaneam et pro bono pacis factam Magistri fr. Afforty abdicationem, et designare in Censorem M. Nicolaum Andry, statim

atque suas rationes reddiderit et probaverit facultas, —
nullum verò interea censoris titulo in catalogo insigniri, —
Et sic conclusit Geoffroy Decanus

Hæc facultatis conclusio Magistro Nicolao Andry
minimè arrisit; Et de eâ vehementer conquestus est.

Re ipsâ paucis post diebus Decanus litteras accepit à
clarissimo Archiatrorum Comite D. Joanne Baptista Dodart
qui Censorium munus nominibus Eminentissimi Cardinalis
florei et Illustrissimi Sigillorum custodis pro M. Nicolao —
Andry postulabat. Decanus clarissimi archiatrorum comitis
postulationibus impulsus facultatem convocavit per —
Schedulam cujus hæc sunt verba.

Convocentur Doctores omnes Medici in Scholas Superiores
die Sabbati decimo quarto Decembris anni 1726, horâ
decimâ matutinâ, post Sacrum, de censorio munere
iterum deliberaturi. Datum decimo Decembris ejusdem
anni. Steph. franc. Geoffroy, Decanus.

Die Sabbati decimo quarto Decembris anni 1726. horâ
decimâ matutinâ post Sacrum, convocatis Doctoribus —
omnibus Medicis in Scholas superiores de Censorio munere
iterum deliberaturis, Exhibitum est à Decano et lectum, —
clarissimi viri D. Joannis Baptistæ Dodart archiatrorum
comitis præscriptum quod ab Eodem acceperat, cujus hæc
erant verba.

Il a esté resolu chez Monsieur le Garde des Sceaux que
M. Afforty se demetteroit volontairement de sa qualité
de Censeur Et que M. Andry Seroit etabli censeur. La
premiere partie a eté executée. Monsieur le Garde des —
Sceaux demande comme moy que sans imposer aucune
condition on mette en place et en Exercice de Censeur M.
Andry: qu'en consequence il soit imprimé incessamment
un nouveau Catalogue des Medecins, dans lequel il seroit
inscrit en qualité de Censeur, Sans que cela puisse autoriser
le S. Andry a differer les comptes des deux années qu'il doit
rendre de son Decanat. M. Geoffroy assemblera la —
Compagnie le plutot qu'il pourra Et luy exposera les —
Intentions de Monsieur le Garde des Sceaux et les miennes, —
qui suis nommé commissaire de la part du Roy pour —
terminer cette affaire. Signé Dodart. ce mardy dix
Decembre 1726. etant a Paris.

Saluberrima facultas, his auditis, et collectis deinde —
Suffragiis, Ex majori eorum numero censuit Standum esse
decreto lato die Sabbati Septimo Decembris ejusdem anni.
Et sic conclusit Geoffroy Decanus

Quo decreto animus M. Nicolai andry vehementer exasperatus fuit: litteras amaris querimoniis plenas ad Regni administros scripsit. Cum tandem Decanus has ce clarissimi archiatrorum comitis et Illustrissimi Regiorum Sigillorum custodis litteras accepit.

Il y a deux jours que j'attens, Monsieur, votre lettre pour etre instruit par vous de ce qui s'est passé dans l'assemblée de samedy, ayant reçu celles de Mr. Andry et celles qu'il a ecrit aux ministres et qui m'ont eté renvoyées. Je n'osois meme voir Monsieur le Garde des Sceaux sans etre muni de votre lettre, pour repondre aux plaintes que je prevoyois bien qu'il me feroit de la conduite de la faculté a son egard. je ne comprends pas comment votre lettre ecrite de samedy ne m'a eté rendue qu'hier. Est il possible, Monsieur, qu'aprés notre entretien chez Monsieur Burlet et l'ordre que je vous ay donné par ecrit comme porteur des ordres du Roy, de ceux de Son Em. et de Monsieur le Garde des Sceaux la faculté s'en soit tenue au premier Decret. Je suis tenté de croire pour son honneur que vous ne l'avés pas lu dans l'assemblée et que vous vous etes contenté d'en dire le contenu. ce qui me le feroit croire encore plus c'est que Mr. Andry se plaint dans quelques lettres de ma douceur et que j'agis trop mollement dans une affaire qui regarde son honneur. Je ne sais pas si les termes dont je me suis servi auroient pu blesser la faculté, mais j'aimerois encore mieux l'avoir indisposée un moment contre moy, et qu'elle ne se fut pas attirée des ordres aussy precis que ceux que Monsieur le Garde des Sceaux vous envoye. Il avoit cru s'estre expliqué assés lorsque nous l'avons vu chez luy, et que l'on auroit executé des ordres donnés en effet avec toute sa politesse ordinaire mais qui en sont encore plus respectables. votre Lettre que je luy ay lue n'a pu le faire changer d'avis. Il compte qu'aussitot aprés sa lettre reçue vous convoquerés la faculté, que sans deliberation vous recevrés Censeur Mr. Andry, qui commencera dés ce jour a jouir des honneurs attachés a cette place, sauf à vous dans la suite de luy faire rendre ses comptes comme il convient. Et je vous declare que ce sont les intentions aussy de S. E. Mgr. Le Cardinal de fleury. ainsy je ne doute point que vous ne vous y conformiés. J'ay l'honneur d'etre avec toute la consideration qui vous est due, Monsieur, votre tres humble et tres obeissant serviteur. Signé, Dodart

Sequitur Epistola Illustrissimi Regiorum Sigillorum Custodis.

A Versailles le 17. Xbre. 1726.

Monsieur. Mr. le Premier Medecin m'a fait voir ce matin la reponse qu'il a reçue de vous au sujet de ce qui s'est passé dans les dernieres assemblées de votre faculté.

vous avez pris grand soin d'y faire confirmer votre Election au moyen du desistement volontaire qu'a donné M.r Andry. M. Afforty s'en demis pareillement de la charge de Censeur qui luy avoit eté deferée, et il ne restoit plus pour remplir tout ce qui avoit eté arreté en ma presence et celle de M.r le premier Medecin, que de declarer M.r Andry Censeur suivant l'usage accoutumé pour les Doyens qui sortent de place, Mais au lieu d'effectuer ce qui avoit eté arresté vous en avés fait la matiere d'une deliberation et livré ledit S.r Andry a une caballe de gens mal intentionnez contre luy. M.r le Cardinal de fleury qui avoit eté bien informé de tout ce qui avoit eté arreté chez moy improuve ce procedé autant que moy, et c'est de concert avec son Emi.ce que je vous declare que vous n'estes Doyen qu'au moyen du desistement dud. S.r Andry qui ne l'a donné qu'a la charge qu'il seroit fait Censeur ainsy qu'il fut arresté chez moy, ce desistement devient nul par l'inexecution de la condition expresse qui y fut apposée, ainsy si vous voulés que votre Election se soutienne il faut que vous indiquiez dans trois jours une nouvelle assemblée de la faculté dans laquelle, aprés avoir fait lire cette Lettre et sans autre deliberation, vous declarerez led. S.r Andry Censeur, a la charge par luy de rendre ses comptes en la maniere accoutumée, Et en consequence vous ferez imprimer suivant l'usage une nouvelle Liste de la faculté dans laquelle il sera placé comme Censeur, si cela n'est pas executé dans le temps que je viens de vous marquer Je recevray une Requeste de la part dud. S.r Andry tendante a faire declarer votre Election nulle comme faite clandestinement et contre les Statuts de la faculté, sur laquelle sera ordonné par le Roy ce qu'il appartiendra et si dans l'assemblée que vous convoquerez il se trouve gens qui s'opposent a la Declaration que vous ferez dud. S.r Andry pour Censeur, vous m'en informerez et m'en enverrez les noms pour que j'en rende compte a sa Majesté. Je suis, Monsieur, votre affectionné a vous servir. Signé, Darmenonville.

Decanus re debitè perpensâ hanc schedulam ad singulos Doctores misit.

Per Juramentum.

Conveniant Doctores omnes Medici in Scholas superiores die veneris vigesimo Decembris, horâ decimâ matutinâ, Litteras Illustrissimi Regiorum Sigillorum Custodis, Et Clarissimi viri D. Dodart, Archiatrorum Comitis, audituri. Datum die Mercurii 18.o Decembris, anni 1726.
Steph. franc. Geoffroy Decanus.

Deinde coram facultate congregatâ hoc à Decano pronuntiatum fuit.

Anno Domini supra millesimum septingentesimo vigesimo sexto, die veneris vigesimo Decembris, horâ decimâ matutinâ, saluberrimâ Medicinæ facultate per Juramentum convocatâ in scholas superiores, Litteras Illustrissimi Regiorum sigillorum Custodis, et Clarissimi viri Domini Dodart archiatrorum comitis auditurâ: Iisdem Litteris à Magistro Stephano francisco Geoffroy Decano perlectis; Paruit illicò Decanus, et appellavit hic et nunc in censorem Magistrum Nicolaum andry, Re non missâ in deliberationem, ut ferunt litteræ Illustrissimi Regiorum sigillorum custodis, eâque conditione ut cudantur hodie novi Catalogi in quibus inscribatur Censor M. Nicolaus andry: qui ipse M. Andry Censor nominatus, more solito teneatur rationes sui Decanatûs reddere facultati. hocce Decretum subsignaverunt Decanus et Censor. Geoffroy Decanus, andry Censor.

Die veneris Decimo quarto februarii anni 1727. convocatis Doctoribus in scholas superiores de Licentiis persolvendis et de aliis rebus ad facultatem pertinentibus deliberaturis Exposuit Decanus Plurimos è Doctoribus postulare ut acceptilationes pro tributo viritim soluto, (vulgo quittances de Capitation) sibi concederentur, sine quibus suos annuos reditus in urbis Parisiensis vectigalibus collocatos recipere nequeunt: Cum verò ipsis hæ acceptilationes concedi non possint, nisi licentiarum computationes initæ fuerint, et nisi compertum sit quid unicuique debeatur; Petiit quis has licentiarum computationes inire et solvere debeat, an Ipse Decanus qui hocce debitum non contraxit, an Exdecanus, an alius? Id quod facultati decernendum reliquit. Re itaque in deliberationem missâ et collectis super hac re suffragiis censuit facultas acceptilationes Domini Boucot Quæstoris urbani pro tributo annorum 1724. et 1725. à facultate per Magistrum franciscum Afforty soluto, vel saltem earum exscripta Exemplaria ab Eodem Magistro Afforty subsignata apud Decanum esse deponenda: à Decano verò Tabulas testimoniales hujus Tributi pro iisdem annis soluti singulis Doctoribus quam primum distribuendas esse, quarum summa quæ est sexaginta sex librarum pro duobus annis a singulis Doctoribus debita deduceretur à summâ Bursarum ipsis debitarum pro licentiis nuperrimi Decanatûs. at vero quod Excurrit à Decano retinendum esse, sicut et pecuniam iisdem Doctoribus distribui solitam in singulis actubus ad solvendum anni 1726. tributum; Exceptis tamen ab eâ

lege Doctoribus qui illud tributum alibi quam in facultate solvere solent, quos his retributionibus privari non æquum est. Et sic conclusit Geoffroy Decanus.

De Licentiarum computationibus ineundis nihil decernendum esse censuit facultas, donec Magistri Nicolai Andry rationes redditæ sint. Deinde Pacis summopere amans ac studiosus Decanus saluberrimæ facultati proposuit controversiam facultatem inter et Magistrum Philippum Caron dirimere. Magistrum Philipp. Caron adhortatus est ut se facultatis fidei ac judicio committeret, quæ mater optima filium suum non opprimere, immo ne leviter quidem lædere vellet. facultati aliunde exposuit hanc litem, ipsi etiam judicio vincenti, majori sumptui fore quàm Magistro Phil. Caron concessam petitionem: hanc ipsius facultatis erga unum è suis filiis agendi rationem extus minimè laudatam, intus minimè utilem fore: Majorem verò et laudem et utilitatem saluberrimum ordinem sibi comparaturum esse, pacem et concordiam inter suos alumnos fovendo. Itaque proponit ut duo Doctores, unus à Mag. Philippo Caron, alter à facultate eligantur qui hæc dissidia componant, petitiones M. Philippi Caron perpendant, et suam sententiam facultati referant: Et hanc sententiam facultas tandem suo judicio comprobet ac decreto confirmet. Sed ad concordiam res adduci non potuit. Suum jus persequi decrevit facultas. Et sic cum ea conlusit Geoffroy Decanus.

Die Sabbati primo mensis martii post sacrum, præsentibus Doctoribus plurimis aperta fuit scrutinii capsa, et ex majori suffragiorum numero Joannis Baptistæ Boyer responsiones in actu primo suo quodlibetario probatæ sunt.

Hisce diebus Decanus, cum audivisset instare judicium de controversiâ inter facultatem et Magistrum Philippum Caron, Clarissimis Collegis Magistris Afforty, le Tellier, et Mongin comitatus, Illustrissimum Virum Dominum Paris delegatum, (qui de causæ statu ad Judices referre debebat,) et alios Judices adivit, facultatis causam ipsis exposuit, commendavit: ac tandem hoc factum est senatus consultum, die decimo martii 1727.

Arrest de la Cour du Parlement rendu entre la faculté et M. Caron.

Ledit arrest se trouve en entier a la fin du decanat de M.r Caron.

Louis &c. notredite cour faisant droit sur le tout en tant que touche l'appel de la sentence du 6. fevrier 1726. a mis et met l'appellation et ce dont a été appellé au neant emandant condamne ladite faculté a payer audit Caron la somme de 95.lt 4.s restante de celle de 3336.lt 6.s 6.d Condamne ledit Caron a rendre et remettre en mains du Doyen en charge de la faculté le livre appellé Commentaires, ordonne que les termes enoncés dans les deliberations de la faculté contre ledit Caron et ceux dudit Caron enoncez en son histoire qui peuvent interesser la faculté demeureront supprimez respectivement et avant faire droit sur la demande en condamnation de 1000.lt pour diminutions, ordonne que dans quinzaine led. Caron sera tenu de cotter dans ses comptes les epoques des diminutions survenues entre ses mains et justiffier pour lors ce qu'il avoit de deniers entre ses mains a ladite faculté pour ce fait et rapporté, ou à faute de ce faire etre ordonné ce que de raison. sur le surplus des demandes fins et conclusions met les parties hors de cour, condamne ladite faculté en un quart des depens des causes principales et d'appel, l'autre quart compensez et la moitié reservez. Sy Mandons &c. Donné en Parlement le 10 Mars 1727. et de notre regne le 12.e Signé Collond Lucas. Par la chambre Signé Mirey avec paraphe. signé Beranger.

L'an 1727. le vingt un.e jour du mois de mars a la Requête de Maître Philippes Caron Docteur Regent et cy devant Doyen de la faculté de Médecine a Paris y demeurant rue Geoffroy Lanier parroisse S.t Gervais pour lequel domicille est elû en la maison de M.e Louis Beranger procureur en la cour size rue du Platre p.sse S.t Severin. J'ay Jean Collin huissier en Parlement rue des Marmouzets parroisse S.te Marine soussigné signiffié et baillé copie aux S.rs Doyen et Docteurs Regents de la faculté de Médecine en leurs Ecoles rue de la Bucherie parlant au portier de l'arrest cy dessus et de l'autre part a ce qu'ils n'en ignorent et leurs ay parlant comme dessus baillé et laissé les presentes copies dont acte. signé, Collin.

Die sabbati 22.a martii post sacrum præsentibus nonnullis Doctoribus, Requirente M. Alexandro Petro Mattot, Decanus scrutinii capsam aperuit, et ex omni suffragiorum numero probatæ sunt responsiones

Desiderii Claudii fremont Parisini Baccalaurei Medici, in actu suæ Cardinalitiæ die Jovis nuperrimo datæ.

Die sabbati 19.° aprilis post sacrum, præsentibus Doctoribus plurimis, requirente Magistro Joanne Baptista Silva qui actui Cardinalitiæ Joannis Baptistæ Boyer Massiliensis, Baccalaurei Medici, die sabbati 5.° ejusdem mensis præfuerat pro M. Petro Joanne Burette ægrotante, a Decano scrutinii capsa aperta fuit, et ex majori suffragiorum numero hujus Baccalaurei responsiones in hocce actu datæ probatæ fuerunt, monente tamen Decano ut in posterum diligentius et attentius Doctorum disputantium argumenta resumeret.

Dictus Grado parvam facultatis domum conducticiam occupabat pretio librarum trecentarum singulis annis solvendo: nec dum pretium locationis persolverat. Quapropter Decanus, locationis pretio pluries frustra expostulato, tandem monitus hunc dictum Grado suam supellectilem paulatim et clandestine distrahere, manum regiam in reliquum injecit, exiguum quidem et parvi pretii. Nihilominus dictus Grado in diebus festis Paschatis clam se subripuit cum cæteris rebus quas secum auferre potuit. tum Decanus libellum supplicem urbano Proprætori obtulit ad obtinendam licentiam ædium portam aperiendi, omnia intus lustrandi et visa in actum referendi, Quâ concessâ, statim cum D. Regnard Chorepiscopo, vulgo Commissaire, et ad id ab urbano Propretore delegato, domum dicti Grado die 28.° aprilis se contulit; ac tandem apertâ januâ pauca admodum reperiit, quorum descriptio exarata fuit, ut videre est sequente instrumento, Proces verbal, a dicto D. Regnard perscripto.

Procez verbal de M. le Commissaire Regnard.

Du vingt huitieme avril mil sept cens vingt sept une heure de relevée. En l'hotel de nous Louis Pierre Regnard Avocat au Parlement Conseiller du Roy Commissaire au Chatelet de Paris, est comparu M.° Estienne françois Geoffroy Docteur Regent et Doyen de la faculté de Medecine en l'université de Paris demeurant rue des Singes paroisse Saint Paul, qui nous a dit qu'en sa qualité de Doyen sur l'avis qui a esté donné a ladite faculté de l'absence du nommé Grados M.° Savetier a Paris principal Locataire d'une maison appartenante a ladite faculté faisant le coin de la rue des Rats, ils ont donné a M. le Lieutenant Civil leur requeste a l'Effet qu'il leur soit permis d'entrer en ladite

maison, d'y faire faire proces verbal de description des meubles qui s'y trouveront restans de ceux que ledit Gradot a enlevé desdits lieux, dont ils ont eté obligés de faire saisir et executer pour sureté des loyers qui leur sont deus par ledit Gradot, et ayant obtenu son ordonnance le vingt un du present mois a cette fin, pour y parvenir, nous requiert en sa qualité de Doyen de nous y transporter pour par nous y dresser led. Proces verbal de description, et a cet effet nous a mis es mains lesdites Requete et ordonnance, lesquelles sont demeurées cy endroit de la minutte des presentes annexées et dont la teneur suit cy apres, et a signé avec nous Commissaire susdit en lad.e minutte.

A Monsieur le Lieutenant Civil.

Supplient humblement les Doyen et Docteurs Regents de la faculté de Medecine de Paris Proprietaires d'une maison Scize a Paris rue de la Bucherie au coin de la rue des Rats, Disans que faute de payement de la somme de quatre cent cinquante livres pour loyers de ladite maison Escheus au premier du present mois les Supplians ont fait procedder par voye de saisie gagerie sur les meubles et effets de Charles Gradot marchand Limonadier a Paris principal locataire d'icelle suivant le proces verbal fait par La grelette huissier presens temoins le dix du present mois, nonobstant quoy les Supplians ont appris que depuis ladite saisie gagerie, ledit Gradot a enlevé nuitament tous les meubles qui etoient en ladite maison, pourquoy ils sont conseillez de se pourvoir. Ce consideré, Monsieur, il vous plaise permettre aux suplians de faire transporter en ladite maison le Commissaire du quartier a l'Effet de constater l'Etat des lieux et en dresser proces verbal pour ensuite se pourvoir par les suplians ainsy qu'ils aviseront sans prejudice de leurs autres droits et actions et ferez bien. Signé Wilaiune pour M.e Pottier.
Et ensuite est ecrit, Permis de faire transporter et dresser procés verbal par le Comm.re Regnard. fait ce vingt un avril mil sept cens vingt sept. Signé Dargouges.
En consequence duquel requisitoire et pour l'execution de ladite ordonnance nous Commissaire susdit sommes avec ledit Sieur Geoffroy transporté en ladite maison faisant le coin de la rue des Rats ou estans l'avons trouvé fermée ainsy que les fenetres et boutique d'icelle et ayant mandé les nommés henry Chatelain M.e menuisier, et Thierry Renault Cordonnier tous deux proches voisins, lesquels etant survenus, ouverture de la Boutique nous

a été faite par Jeanne Guyon veuve de René Bujan —
Limonadier demeurante en ladite maison a laquelle
ayant fait entendre le sujet de notre transport nous a
dit et declaré que led. Gradot s'est absenté de ladite
maison il y a aujourd'huy huit jours des le matin, —
depuis lequel tems il n'a point reparu, qu'elle croit qu'il
a emporté quelques effets, et luy a dit et declaré Lundy
qu'il s'en allois pour toujours en campagne sans luy
dire ou, et estant en ladite maison avec les voisins —
susnommez s'est trouvé en ladite Boutique ce qui suit,

Premierement deux chenets, pelle et pincettes, un tripié,
Et une cremaillée le tout de fer, un mauvais comptoir
trouvé ouvert et rien dedans, un petit corps de tiroir dont
il en manque un, une fontaine de fayance garnie —
de son Robinet, deux Entonnoirs de ferblanc, trois —
petits verres a Ratafia, et trois autres a Bierre, deux
moyennes mesures d'Etain, trois moyennes tablettes,
sur lesquelles se sont trouvé quatre bouteilles a cerises,
un pot de fayance de jardin et trois petits pots a confitures,
une tablette en Balustre, onze mauvais morceaux de
Bergame et un mauvais tapis, deux mauvaises Estampes,
un corps de Lanterne, deux battans de porte vitrés en
partie et une autre battante sur laquelle est cloué un
morceau de toile, une descente de pendulle de bois de
chesne, et une mauvaise cloison en arcade, une —
montre de bois de chesne, une mauvaise armoire a
deux volets garnis de fil d'archal en laquelle s'est
trouvé huit petites bouteilles et deux carafons de verre,
un mauvais banc a cuche, deux tables et une autre en
tratteau, et deux bancs, six mauvais tabourets, un —
tableau dans sa bordure de bois doré, dans une arriere
boutique plusieurs planches servant de Cloison et —
tablettes, et soupentes, une presse a Tabac, Dans la cave
trois demy muids, et un quarteau vuides, avec deux —
morceaux de bois servans de chantiers et deux bouteilles
de grets, En une chambre au premier etage ne s'y est
trouvé aucune chose, toutes lesquelles cy dessus decrittes
sont du consentement dud. Sieur Geoffroy demeurées en
la garde et possession de Pierre la Grive Maitre Relieur
demeurant dans l'Ecole de Medecine ou il a elû son —
domicille qui s'en est chargé comme depositaire de —
biens de justice pour en faire la Representation toutes
fois et quantes qu'il en sera requis Et ont signés avec —

nous Commissaire susdis en la minutte des presentes.
Signé Regnard &c.

Mense vix elapso dictus Grado comparuit, petiitque supplex a Decano ne in ipsum saeviretur: Exposuit se solvere non posse, qui nihil prorsus ipse et sua conjux possiderent: promisit se debitum persoluturum esse statim atque per meliorem fortunam licitum foret: Et subductis tum persoluti facultati, tum debiti rationibus, agnovit se facultati summam ducentarum septuaginta quatuor librarum debere, propter quam ipse et sua conjux Maria Adeline syngrapha se obstrinxerunt, quam ambo subsignaverunt: Et per eundem syngrapham Instrumentum locationis, vulgo le Bail, ipsos interet facultatem resolutum fuit. Sic facultas domum suam alteri locandi libertatem recuperavit. Sequitur haec syngrapha.

Billet de 274$^{lt}$ du S.r Grado et de sa femme avec la resolution de son bail du 5.e Juin 1727.

Nous soussignez Doyen de la faculté de Medecine de Paris, tant pour moy audit nom que pour les Docteurs Regents en ladite faculté d'une part, Charles Grado et Marie Adeline femme dudit sieur Grado de luy suffisamment autorisée a l'effet des presentes d'autre part, lesquels Grado et sa femme ont reconnus etre encore redevables a ladite faculté de la somme de deux cent soixante et quatorze livres pour les loyers de la maison qu'ils ont occupé a elle appartenant size en cette ville de Paris rue de la Bucherie; laquelle somme ils ont promis et promettent par ces presentes payer solidairement dans trois ans d'huy a Messieurs les Doyen et Docteurs de ladite faculté entre les mains du Doyen qui sera alors en place, et ont lesdits Grado et sa femme reconnu que tous les meubles a eux appartenant qu'ils avoient laissés en ladite maison leurs ont eté rendus et mis entre les mains par Pierre de la Grive Bedeau de ladite faculté qui s'en etoit fait gardien par le proces verbal fait par Monsieur le Commissaire Regnard le 28. avril 1727. consentant que toutes personnes en soient et demeurent dechargées: a eté convenu entre les parties que Messieurs les Doyen et Docteurs Regents de ladite faculté pourons dés a present disposer de leurdite maison ainsi qu'ils adviseront bon etre, consentant les parties que tous baux faits entre elles demeureront nuls et resolus pour le temps qui pourroit rester a jouir et a expirer. fait double a Paris le cinquieme Juin mil sept cens vingt sept. et ont signé, Grado et Marie adeline.

 

Die Mercurii 21.° Maii 1727. Decanus Petro la Grive majori facultatis apparitori promulgandum dedit mandatum ad Baccalaureos de rebus Chirurgicis Examine, tentandos ut palam fiat Medicos Chirurgiam non ignorare, ut falsò clamitant Barbitonsores Chirurgi male memores se olim a facultate Chirurgiam edoctos fuisse et adhuc quotidie Edoceri. hæc fuerunt mandati verba.

De Mandato M. Stephani francisci Geoffroy Saluberrimæ facultatis Parisiensis Decani Et M. Doctorum Regentium Ejusdem facultatis.

Notum sit omnibus ad quos pertinet diebus Lunæ Mercurii et veneris proximè futuris, ab horâ tertiâ usque ad sextam, Baccalaureos, de Chirurgiâ, Examine probatorio, in Scholis Superioribus, more solito tentandos.

Subscripsi et Promulgavi die mercurii 21.° maii 1727. Petrus la Grive major facultatis apparitor.

Secundum Istud Mandatum convocati sunt Doctores Schedulâ his verbis Exaratâ.

Convocentur Doctores omnes Medici, post meridiem, in Scholas superiores, diebus Lunæ, Mercurii et veneris, proximè futuris, ab horâ sesqui secundâ usque ad sextam, Baccalaureos, de Chirurgiâ, examine probatorio tentaturi. Datum Parisiis, die Mercurii 21.° maii 1727. Steph. franc. Geoffroy Decanus.

Itaque per tres tantum dies ob paucitatem Baccalaureorum Scilicet diebus Lunæ 26.ª ~~[illegible]~~ Mercurii 28. et veneris 30.ª Maii ab horâ tertiâ ad Sextam Desiderius Claudius fremont Parisinus et Joannes Baptista Boyer massiliensis, Baccalaurei Medici, de universâ Chirurgiâ ab omnibus Doctoribus interrogati sunt.

Die vero Sabbati 31.° Maii convocati sunt Doctores omnes in Scholas superiores, horâ decimâ matutinâ de Baccalaureis, quorum nuperrimè in Chirurgicis Scientiæ periculum factum fuerat, Suam Sententiam Scrutinio liberè Significaturi: qui Eorum Responsiones probaverunt, sic concludente Geoffroy Decano.

Eodem die et in Iisdem comitiis, datâ occasione Decanus facultati exposuit parvas ædes quas dictus Grado occupaverat, vacuas esse; Plures eas conducere velle, sed facultatem Eas locare non posse donec dictus Grado hujus domûs conductitiæ possessionem

Instrumento peculiari deserat: aut Propretoris urbani sententiâ hac possessio dissolvatur. facultas commisit Decano potestatem agendi hac in re ut magis utile judicaverit. Deinde Decanus dixit unum inter plures qui has ædes conducere volebant nempe Petrum la Grive filium minorem facultatis apparitorem eas postulare; sed pro annuo conductionis pretio non nisi 240: libras offerre: Ex cæteris verò nullum majus prætium obtulisse. Dictus la Grive in comitia admissus sua rationum momenta exposuit facultati, quæ unum è suis potius quàm exterum gratificari maluit. Censuit itaque locanda esse hæc parva tecta dicto la Grive minori apparitori prætio ducentarum quadraginta librarum singulis annis solvendo, ad sex annos, eâ insuper conditione ut locationis instrumentum Decano à dicto La Grive oblatum in membranâ pergamenâ exaratum sit et sic conclusit.

Geoffroy Decanus.

Sequitur Pactum initum facultatem inter et dictum la Grive.

Bail passé entre le Doyen de la faculté et la Grive petit Bedeau de ladite faculté pour la petite maison.

A tous ceux qui ces presentes Lettres verront Gabriel Jerosme de Bullion Chevalier Comte d'Eschimont mestre de camp du Regiment de Provence Infanterie Conseiller du Roy en ses conseils Prevost de Paris Salut sçavoir faisons que pardevant M.es Antoine Hachette et francois Dionis Conseillers du Roy Notaires gardes nottes et gardes scels de sa Majesté au Chatelet de Paris soussignez fut present M.e Estienne francois Geoffroy Docteur Regent et Doyen de la faculté de Medecine en l'université de Paris y demeurant rue des Cinges paroisse S.t Paul lequel en ladite qualité de Doyen de ladite faculté et par ces presentes baille a titre de loyer et prix d'argent pour six années consecutives finies et accomplies qui commenceront au premier Juillet prochain et promet en ladite qualité garentir et faire jouir a Pierre la Grive petit Bedeau de ladite faculté dem.t a Paris rue de la Bucherie paroisse S. Estienne du mont a ce present et acceptant preneur pour luy audit titre ledit temps durant une maison appartenante a ladite faculté de Medecine scize a Paris susdite rue de la Bucherie au coin de la Rue des Rats concistante en une boutique, et une arriere boutique par bas, caves au dessous desdites boutiques,

deux Etages d'une chambre chacune, grenier au dessus le tout ainsy qu'il se poursuit et comporte dont ledit preneur a dit etre content pour l'avoir veu et visitée de toutes parts, Ce Bail fait moyennant le prix et Somme de deux cent quarante livres pour et par chacune desdites Six années que ledit preneur promet et s'oblige bailler et payer audit Sieur Geoffroy ou a ses successeurs en ladite qualité de Doyen en leur demeure a Paris ou au porteur des presentes aux quatre termes de l'an accoutumés Egallement, dont le premier terme de payement echoira au dernier septembre prochain et, ainsy continuer de terme en terme jusqu'en fin dudit bail qui est fait en outre aux charges Clauses et Conditions suivantes sçavoir de par ledit preneur garnir ladite maison de biens meubles exploitables Suffisans pour sureté dudit loyer, l'entretenir de menues reparations Locatives et necessaires a y faire durant ledit temps et enfin d'jcelluy rendre ladite maison en bon etat d'jcelles, y souffrir faire les grosses s'il en convient faire, payer la taxe des pauvres, Satisfaire a toutes les charges de ville et de Police dont les Locataires de cette ville sont ordinairement tenus, sans pouvoir cedder ny transporter son droit du present Bail sans le consentement Exprest et par ecrit dudit sieur Geoffroy ou de ses successeurs en ladite qualité de Doyen, auquel ledit preneur fournira a ses frais et depens la grosse des presentes dans trois jours prochain a peine de tous depens domages et interets, et sera ledit preneur tenu en ladite maison clos et couvert aux uz et coutumes de Paris car ainsy a été convenu entre les partyes, qui ont promis entretenir le contenu en cesdittes presentes, sous l'obligation de leurs biens meubles et Immeubles a presens et avenir qu'ils en ont chacun a leur egard soumis a la justice du Chatelet de Paris, renonceant a toutes choses contraires a ces presentes qui ont estés scellés par ledit Dionis Notaire et qui furent faites et passées a Paris en son Etude l'an 1727. le 28. Juin avant midy et ont signé la minutte des presentes et demeurée audit Me. Dionis l'un desdits notaires. Signé Dionis et hachette

Scellé led. Jour et an.

Cum M. Joannes Nicolaus de la hire Scholarum Professor Physiologicus die 18.a Junii vitam cum

commutaverit, per reliquum Stadium academicum — Magister Thomas Bernardus Bertrand, annuente Decano, ejus partes in Scholâ adimplevit, cum pauci super essent dies. verum facultati incumbebat alium nominare — Doctorem qui professorium munus per annum proximum exerceret et Pathologiam Philiatros edoceret.

Idcirco per Schedulam Singulis Doctoribus allatam convocati sunt omnes in Scholas superiores, die Mercurii nono Julii, horâ decimâ matutinâ, Scholarum — Professorem, in locum M. Joannis Nicolai de la hire nuper defuncti, et de aliis rebus ad facultatem pertinentibus deliberaturi.

Congregatis Doctoribus Decanus Professoris nominationem per agendam proposuit, petiit que num more — Solito fieret hæc Electio, an vivâ voce unus ex Doctoribus in Professorem appellaretur, an in urnam conjectis — duobus tantum iisdem nominibus quæ cum dicti M. de la hire, nomine urnam subierant, unum sorte — duceretur? censuit facultas Professoris Electionem — more Solito per agendam esse. Itaque in urnam conjectis omnium Doctorum adstantium nominibus — Electores Sorte ducti sunt, nempe Ex majori ordine M. Ægidius Adam, M. franciscus Afforty, M. — Urbanus Leaulté, Ex minori M. Claudius Brunet, M. Ludovicus de Santeul: qui præstito Sacramento — appellaverunt in Professorem Ex majori ordine M. Jacobum Benignum Winslow, Ex minori M. Thomam Bernardum Bertrand et M. Jacobum Frant, Ex his Sorte ductus est M. Jac. Ben. Winslow qui — Sacramenti religione more Solito Se obstrinxit.

His peractis dixit Decanus ad se accessisse quemdam — Medicum Monspeliensem, nomine Garnier Lugdunæum, qui postulabat num facultati placeret aperire — Jubilæum, Eumque ad hanc præsentem licentiam admittere. facultas Jubilæum denegavit, Eumque ad proximam licentiam dimisit.

Decanus quoque de Joanne Senac Baccalaureo Medico qui licentiam deserverat postulante ut facultati placeret eum admittere ad suos actus celebrandos, — verba fecit. sed res infecta remansit.

Die Sabbati 26.° mensis Julii anni 1721. congregati — sunt Doctores per Schedulam ipsis delatam cujus — hæc sunt verba.

Convocentur Doctores omnes Medici, manè, in Scholas superiores, die sabbati vigesimo sexto mensis Julii 1727, horâ ipsâ decimâ, de Lite facultatem inter et Castelleti Medicos et Chirurgos propediem judicandâ, nec non de aliis rebus magni momenti ad facultatem pertinentibus Decanum audituri, et de his deliberaturi. Datum Parisiis, die Jovis 24.° ejusdem mensis et anni. Steph. franc. Geoffroy Decanus.

Decanus facultati congregatæ exposuit Litem anno 1721. motam fuisse inter Magistrum Ludovicum de santeul ex unâ parte, et ex alterâ Magistros Eliam Col de villars atque Petrum Antonium Lepy qui ambo se in Castelleto Medicos ordinarios dicunt, datâ occasione cujusdam virginis à juvene ita vulnerata in capite, ut mors inde subsequuta fuerit: Ipsum dictum Magistrum Ludov. de Santeul cum Chirurgis medicinam fecisse ægrotanti toto morbi decursu: atque post mortem cadaver defunctæ, ipso Magistro Ludovico de Santeul præsente apertum fuisse a Chirurgis, ita rogante Patre defunctæ virginis, et vulneratum ejus cranium separatum à dicto Mag. Ludovico de Santeul, ne ab aliis malevolis subduceretur, ablatum fuisse et servatum, ut postea exhiberi possit si opus esset: propter quod hanc litem in ipsum M. Ludovicum de santeul illatam fuisse à dictis Magistris Elia col. de villars et Petro antonio Lepy, qui contendunt sibi solis, ut pote Medicis ordinariis in Castelleto, jus esse aperiendi cadavera in hisce casibus in quibus res ad rerum capitalium judicem venit: cum Magister Ludovicus de santeul contra assereret Jus dictum etiam in dictis casibus ad omnes Parisienses Doctores Medicos æqualiter pertinere cum aliquis cujus interest id ab illis expostulat. Nihilominus tamen rem à rerum capitalium Proprætore in Castelleto judicatam fuisse, Latamque esse sententiam die 21.° Julii 1721. quæ vetat Chirurgum quemcumque ullam ægrotantium aut vulneratorum Inspectionem, ullam mortuorum sectionem peragere, propter quos accusati quidam in carceribus detinentur et quorum causa ad capitalium rerum judicem delata fuit: Medicum verò quemcunque his Inspectionibus vel sectionibus adesse præsentem sine Decreto juridico et absque manuscriptâ rerum capitalium Proprætoris in Castelleto licentiâ sub multâ centum librarum. hanc sententiam in urbis compitis per Præcones, sonante Tubâ, promulgatam

fuisse, proscriptam et Scholæ medicinæ valvis affixam: Magistrum Ludovicum de Santeul qui hac in Sententiâ graviter læsus fuerat, ut pote Summâ sex librarum mulctatus, postulavisse tunc temporis ut facultas pro ipso in hac lite interveniret: facultatem verò cum dictus Magister de Santeul provocasset ad Supremam Senatus curiam, inchoatæ liti intervenisse, non quidem ad Magistri Lud. de Santeul causam deffendendam, sed ad sui ipsius jus servandum ac tuendum: hunc facultatis saluberrimæ interventum multâ cum ratione factum fuisse, quandoquidem hâc Proprætoris capitalis Sententiâ Jus medicorum non solum facultatis Parisiensis sed etiam cæterorum quorumcunque, qui ad has Inspectiones et sectiones, ab aliquo cujus interess accerserentur et interpellarentur, Jus, Inquam, à Regiâ constitutione anni 1670. circa res capitales (vulgo l'ordonnance criminelle) confirmatum, læditur: Quin etiam prorsus extinguitur à temerariè suscepto medicorum et chirurgorum Castelleti ~~ordinariorum~~ consilio, qui Illud Jus sibi solis arrogare tentant. Dixit insuper Decanus hanc litem propediem judicandam esse, Illustrissimum virum Dominum Procuratorem Regium Catholicum invisendum et rogandum ut suas conclusiones facultati propitias proferat, cæteros quoque judices salutandos et jus facultatis apud singulos persequendum. Ea propter se paratum habere Instrumentum memoriale ad illos singulos deferendum, quo totum negotium summatim proponitur; Illud coram facultate perlegit, Eique approbandum obtulit: Tandem enixè rogavit singulos Doctores ut Judices sibi familiares inviserent et sollicitarent.

His rebus auditis et in deliberationem missis censuit facultas Instrumentum memoriale de hac lite coram facultate lectum esse comprobandum et ad Magistratus deferendum: comprobavit pariter quæcunque super eâ re gessit hactenus vigilantissimus Decanus, Rogavitque ut quæ supersunt facienda curare velit Et sic conclusit Geoffroy Decanus.

Eodem die et in iisdem comitiis Decanus dixit M. Nicolaum Andry Ex decanum cujus Decanatûs rationes nondum erant confectæ nec à Magistris cognitoribus à facultate ad id appellatis visæ et examinatæ, facultatis codicem expostulare. Censuit facultas audito Decano et

 

Re indeliberationem missâ codices semper apud facultatem servandos quorum custos constitutus est actu Decanus, nunquam illos inconsultâ facultate esse ab ipso dimittendos. Et sic conclusit Geoffroy Decanus

In iisdem quoque comitiis Magister franciscus Afforty antiquus facultatis Decanus, datâ occasione, postulavit pro facultatis dignitate et honore, ut nihil à Decanis describatur in facultatis codicibus aut superfluum aut contumeliosum: Petiit quoque idem M. franciscus Afforty, ad precavendum ne facultatis Bona, Tabulæ, Instrumenta, Codices et aliæ Res ad facultatem pertinentes amplius dimoveantur et disperdantur, ut Singulis annis Decanus, antequam Magistratu decedat, Bona facultatis, Tabulas, Instrumenta, codices, cæterasque Res ad facultatem pertinentes, cum Magistris suarum rationum cognitoribus appellatis recognoscat, Eorum Indicem scribat, quem postea novo Decano cum decanatûs Insignibus tradat; ut olim per actum fuit, et videre est in commentariis facultatis anni 1634. Magistro Guillemeau Decano. his super rebus collectis suffragiis Censuit facultas et decrevit 1.° nihil deinceps in commentariis et facultatis codicibus describendum esse inconsultâ facultate.

Deinde quotannis aliquot diebus ante novi Decani Electionem, vel saltem infra quindecim dies post ejus Electionem, ab ipso actu Decano et cæteris in posterum Decanis magistratu decedentibus suorum commentariorum suarumque rationum Exemplar propriâ manu subsignatum cum Instrumentis requisitis magistris cognitoribus à facultate appellatis offerendum esse, ut ab illis perlegantur et examinentur, priusquam acta sui Decanatûs in actorum facultatis codicibus transcribantur: Postea Magistros ad rationes examinandas prepositos hoc Exemplar ritè examinatum cum suis annotationibus coram facultate exhibituros, huic facultati suam de illo sententiam relaturos, quæ deinde, auditâ horum Magistrorum cognitorum relatione, quid detrahendum sive vel immutandum, et in suis codicibus transcribendum sit statuat.

3.° Ab ipso actu Decano, antequam Magistratu decedat, Tabulas, Instrumenta, codices, Bona et cunctas res ad facultatem pertinentes unà cum Magistris suarum rationum cognitoribus coram ipsâ facultate

recognoscenda esse, quorum fiet accurata descriptio, quam quidem descriptionem suâ manu subsignatam, unà cum supra dictis ad facultatem pertinentibus Decanus Magistratu decedens novo Decano successuro sub ejus acceptilatione, ut olim jam per actum fuit, cum Decanatûs Insignibus traditurus est. Et sic conclusit

Geoffroy Decanus

Tandem in iisdem comitiis Decanus à facultate postulavit ut deliberaret num essent restituenda comitia menstrua Prima mensis dicta, jam ab aliquot annis intermissa. Rogatis sententiis, et variis Decretis jam hâc super re latis perpensis, tandem sancitum fuit ut singulorum mensium Calendis, vel die sequenti proximo, si caderent in diem festum, haberentur comitia horâ sesqui decimâ matutinâ, in quibus de Morbis grassantibus, nec non de Rebus omnibus ad facultatem pertinentibus, maximèque de hujus conservandâ dignitate ageretur. Quod si acciderit aliquid gravioris ponderis atque momenti, tunc Decanus tenebitur convocare facultatem hoc de negotio die proxima deliberaturam. Et ne sit infrequens conventus, hisce menstruis Comitiis aderunt duodecim Doctores, sex nempe majoris ordinis, totidemque minoris, serie catalogi, singulis mensibus designati et per schedulam ab Apparitoribus delatam moniti, quorum singulis præsentibus calculus argenteus unus, Decano verò, et antiquiori Magistro duplex, in fine Comitiorum distribuetur: nec poterunt Doctores designati alium quemquam Doctorem in suum locum sufficere. Cæteri quoque Doctores ad hæc invitantur Comitia, quibus aderunt, si voluerint, sed absque retributione. Et sic conclusit.

Geoffroy Decanus.

Ubi primum Decanus audivit Illustrissimum virum Dominum Chauvelin ad Regiorum sigillorum Custodis munus provectum fuisse suum esse officium arbitratus est ut illum nomine facultatis salutatum iret. Quapropter Magistrum Joannem Herment ejus Medicum familiarem rogavit ut ab Ill. viro percontaretur quænam forent mollia illum invisendi et salutandi tempora. cum autem Magister J. Herment Illustrissimo Regiorum sigillorum custodi facultatis consilium exposuisset, vir Illustrissimus facultati diem indixit;

scilicet vigesimum nonum Augusti, quo die, horâ undecimâ matutinâ Decanus cum Magistro Herment et pluribus Collegis Stipatus Illustrissimum virum adivit, Ei dignitatem suam brevi et gallicâ, ut moris est, oratione Gratulatus est, ejusque in facultatem gratiam et favorem poposcit. vir Illustrissimus suam erga facultatem benevolentiam humanissimis verbis testatus, omnem universo ordini et singulis Doctoribus gratiam atque favorem pollicitus est.

Die sabbati vigesimo septimo mensis septembris 1727. horâ decimâ matutinâ post sacrum, convocati sunt Doctores omnes Medici in scholas superiores, De Lite Barbitonsoribus - chirurgis nuperrimè illatâ Decanum audituri, et de aliis rebus ad facultatem pertinentibus deliberaturi, ut ferebat schedula per apparitores ad singulos Doctores delata die Jovis 24.º ejusdem mensis et anni. Decanus congregatæ facultati exposuit Programma quoddam die Sabbati 2.º augusti scholæ medicinæ valvis et per urbem viarum compitis affixum fuisse de Chirurgiâ Theoreticâ à Joanne Ludovico Petit Chirurgo jurato et Demonstratore Regio in amphitheatro Sancosmano palàm docendâ, hæc erant dicti Programmatis verba.

Dieu aidant, Du regne de Louis 15. Roy trés chretien, sous les auspices de Messire Georges Mareschal, Ecuier, Conseiller, Premier Chirurgien du Roy, chef de la Chirurgie du Royaume.

Jean Louis Petit Chirurgien Juré, ancien Prevost, Démonstrateur Royal, de l'academie Royale des Sciences, conformement aux Lettres Patentes de sa Majesté, fera le Cours de Chirurgie Théorique, en faveur des Etudians.

Il commencera Mardy cinquiéme aoust 1727. dans l'amphitéatre de Saint Cosme rue des Cordeliers.

Dixit Insuper Decanus Barbitonsores Chirurgos in hoc programmate Jus facultatis usurpare; quando quidem notum est nullos in universitate Parisiensi legere posse aut scientiæ cujuscunque Theoricen docere, nisi gradum Magisterii obtinuerit in eâ facultate quæ circa hanc scientiam versatur: ad Barbitonsores - Chirurgos Ea tantum quæ manu peraguntur pertinere, ad medicinæ Doctores verò pertinere Explicationes Theoreticas et Practicas,

Seu ut vocant Lectiones Chirurgicas; idcirco
Seipsum Decanum ad Chirurgos intra sui officii
limites coercendos qui sæpius ultra divagantur, qui-
que professoriam dignitatem vel invitâ minervâ
summopere ambiunt, Eodem die 2.º Augusti,
Instrumento publico per accensum denuntiavisse
tum vicario Barbitonsoris-Chirurgi Primarii, tum
Barbitonsorum Chirurgorum Præpositis et communitati;
tum etiam dicto Joanni Ludovico Petit, se ipsum
Decanum, nomine facultatis medicæ Parisiensis,
huic ce cursui Chirurgiæ Theoreticæ intercedere, et
postulare ut nulla anatomica dissectio, nulla
operationum Chirurgicarum demonstratio
celebrentur, nisi presente Doctore medico Parisiensi
prius monito, qui eas demonstrationes et Sectiones,
ut convenit, interpretetur.

Postea se Decanum Libellum Supplicem Illustrissimo
viro Procuratori Regio Catholico obtulisse ad
obtinendum Senatûs consultum, quo non solum hic,
sed et alius quicunque Chirurgiæ Theoreticæ cursus,
aut quæcunque Lectio non solum dicto Joanni Ludovico
Petit Barbitonsori-Chirurgo, sed etiam omnibus et
singulis Barbitonsoribus-Chirurgis interdicerentur
præter actus Magisterii, sectiones anatomicas et
Chirurgicas operationes: quo etiam senatûs consulto
iisdem ipsis, dicto J. L. Petit et Barbitonsoribus
Chirurgis, vetitum foret ullos Magisterii actus, ullas
anatomicas Sectiones aut operationum Chirurgicarum
demonstrationes per agere, nisi prius monito facultatis
medicæ Decano et presente Doctore Medico ab eodem
facultatis Decano misso qui hisce actibus præsit et
hac Sectiones anatomicas vel Chirurgicas demonstra-
tiones interpretetur. Sequitur Exemplar hujus
Supplicis libelli. Cum Responsione Ill. viri Procuratoris
Regii Catholici, Permissu Ill. viri Protopræsidis,
ac tandem denuntiatione tum dicto Joann. Lud.
Petit tum Barbitonsor. Chirurgor. communitati
quorum lectio coram facultate facta est.

A Nosseigneurs de Parlement.

Supplient humblement les Doyen et Docteurs
Regens en la faculté de Medecine de Paris. Disans
que par l'arrest de Reglement du onze avril 1551.
ratifié par le Concordat du onze mars 1577. et

et par les arrets des 23. Janvier 1615. premier fevrier et 14. Decembre 1630. 15. Mars 1632, 12. Mars 1633, 16. Avril 1635. Concordats du 21. Juin 1644. Les arrets du 23. novembre 1646. dix Sept Janvier 1647, 27. mars 1657, Sept fevrier 1660. 28. mars 1672. Il est dit entre autres choses que le Lieutenant du premier Barbier Chirurgien du Roy mandera a tous les actes le Doyen de ladite faculté pour y assister avec deux Docteurs et par lesquels il est fait deffenses a tous Chirurgiens d'enseigner et aux Ecoliers d'assister à leurs leçons a peine d'amende arbitraire et de prison, les Chirurgiens etant obligés de ne prendre d'autres leçons de Chirurgie que celles de la faculté qui a seule le droit de les enseigner, la faculté ayant toujours et de tout temps entretenus des Professeurs a ce sujet, Sa Majesté ayant meme, outre le Professeur de Chirurgie en Langue latine, encore fondé un autre Professeur pour l'enseigner en Langue françoise a ceux qui n'entendent pas le Latin; etant seulement permis aux Chirurgiens de Robe longue de faire anatomie a porte ouverte et dissection en presence des Ecoliers et toutes operations Chirurgiques sans lecture sur les cadavres qu'ils auront obtenus par la permission du Doyen de la faculté lors desquelles anatomies et dissection Il leurs est deffendu de faire des Explications. Les memes arrets et Reglements ayant ordonné que lesdites anatomies se feront en presence d'un Docteur deputé par ladite faculté lequel en ce faisant interpretera ladite dissection et anatomie en la maniere accoutumée: parce qu'il est contre la disposition de l'Ordonnance de Blois et contre toutes les Loix fondamentales de toutes les universités de france et de l'Europe qu'une personne qui par etat n'a aucun grade dans une université puisse faire des leçons publiques: ayant eté deffendu auxdits Barbiers Chirurgiens par lesdits Concordats et arrests de 1635. et 1660. de qualifier du nom d'Ecole le lieu ou ils font leurs actes et assemblées mais de Chambre de Jurisdiction du premier Barbier Chirurgien du Roy, ladite Communauté ayant eté declarée par les Lettres Patentes du Roy du mois de Mars 1656. enregistrées en la Cour le 7. Septembre 1656. Sous la dependance de la faculté de Medecine et l'arrest Solennel du 7. fevrier 1660. ayant declaré qu'elle y demeureroit soumise suivant les Contrats des années 1577. et 1644. qui Stipulent tout ce que dessus.

Quoyque les Chirurgiens dussent puiser dans la Medecine

comme dans la veritable source les principes de leur art, voulant rompre une subordination si necessaire au bien public, ils continuent d'abuser des Lettres Patentes de sa Majesté du mois de Septembre 1724. portant etablissement de cinq Demonstrateurs en differentes parties de la Chirurgie; ils pretendent que le Roy a derogé a tous lesdits Reglements, et en effet depuis lesdites Lettres Patentes ils ont osé faire afficher en l'année 1725. qu'outre les Demonstrations anatomiques, ils feroient les discours et des Explications, c'est pourquoy la faculté ay a envoyé son Doyen avec un Professeur pour executer lesdits arrets de la Cour qui deffendent aux Chirurgiens de faire des Demonstrations chez eux sans qu'un Docteur de la faculté y soit present pour faire les explications. ils pretendirent qu'ils etoient absous de cette subordination, qu'ils etoient etablis Professeurs eux memes, duquel refus la faculté fit sa plainte et fit dresser proces verbal par le Commissaire Reguard le 16.e jour de Janvier 1725. et la faculté s'etant encore presentée une autrefois aux memes fins et en pareille occasion lesdits Barbiers Chirurgiens eurent la temerité de refuser les portes dont il fut encore dressé procés verbal par le Commissaire Glou le 30. Juillet audit an 1725. quoy qu'il ne leur soit permis suivant l'article 31. de leurs Statuts de demontrer simplement l'osteologie, les operations pour les maladies des os, l'anatomie et toutes les operations de Chirurgie n'etant pas dit qu'ils feront des lectures et explications en faisant leurs demonstrations. au contraire l'article 150. d'iceux voulant expressement qu'il ne soit point derogé aux droits de la faculté en sorte qu'a l'avenir les choses se passent pour ce qui regarde la faculté de Medecine de la meme maniere qu'elles se passoient avant leurs Statuts. C'est pourquoy l'université et la faculté de Medecine supplierent sa Majesté de vouloir marquer si elle a voulu par l'etablissement de cinq Demonstrateurs a S.t Cosme leur oter leurs prerogatives et de vouloir bien declarer ses intentions afin que l'ordre entre la faculté de Medecine et la Communauté des Barbiers Chirurgiens soit mointenu: le Roy a eu la bonté de les expliquer par son arrest du 4. Decembre 1725. et Lettres Patentes du 3. fevrier 1726. registrées en la Cour le 5. Avril 1726. et sa Majesté y declare que par ses Lettres Patentes données a fontainebleau au mois de Septembre 1724. ausdits Barbiers Chirurgiens elle n'a eu d'autres intentions que d'etablir cinq Demonstrateurs

pour les differentes parties de la Chirurgie sans rien changer, innover aux droits que peuvent avoir la faculté de Medecine, l'université et la Communauté des Barbiers Chirurgiens, qu'elle n'avoit pas entendu prejudicier aux droits respectifs des parties ny faire aucun Reglement nouveau a cet egard et icelles renvoyées en la Cour pour y proceder sur les demandes indecises et celles que les parties voudront intenter reciproquement comme elles auroient pû faire avant lesdites Lettres Patentes du mois de Septembre 1724. aprés une telle declaration qui ne laisse plus lieu de douter de la liberté de l'execution des droits des Supplians ils ont eté surpris que la Communauté des Chirurgiens ne les ait point averti d'envoyer a S. Cosme un Docteur pour faire les explications et au contraire de voir afficher jusqu'aux portes de leurs Ecoles que Jean Louis Petit Chirurgien Juré fera le cours de Chirurgie Theorique en faveur des Etudiants conformement aux Lettres Patentes de Sa Majesté, qu'il commencera Mardy cinq aoust 1727. La Theorie n'appartenant qu'a la faculté de Medecine et non aux Chirurgiens qui n'ont que l'operation de la main aux termes desdits arrests et Concordats et Reglements, a quoy les supplians se sont opposés par acte du 4.e du present mois signifié tant audit Petit qu'a la Communauté desdits Barbiers Chirurgiens, c'est ce qui oblige les supplians de se pourvoir et de recourir a l'autorité de la Cour.

Ce Consideré Nosseigneurs il vous plaise ordonner que les arrets, Reglements et Concordats en faveur de la faculté de Medecine seront executés selon leurs formes et teneurs, ce faisant faire deffences sous peine de 500.lt d'amende et de tous dépens, dommages et interets audits Lieutenant, Prevots, audit Jean Louis Petit et a tout autre M.e Chirurgien de faire aucun cours de Chirurgie Theorique, lequel seul appartient aux supplians, ni meme faire aucune dissection anatomique sans la presence d'un Docteur en Medecine deputé par les supplians lequel en ce faisant interpretera ladite dissection en la maniere accoutumée conformement aux arrets de la Cour des 11. Avril 1551. et 27. Mars 1657. et les condamner aux depens et vous ferés bien. Signé Drouart.

Et plus bas est ecrit vu les pieces cy attachées je —
n'empeche pour le Roy sur la presente Requeste —
audience estre donnée aux parties a tel jour qu'il —
plaira a la Cour. signé, Joly de fleury P. G.
viennent ce 8.e aoust 1727.
Plus bas le 9.e aoust 1727. Signifié et baillé copie —
au S.r Petit R. S.t Benoist en son domicile en —
parlant a un garçon qui n'a voulu dire son nom —
Et a la Communauté des Barbiers Chirurgiens en
leur Bureau rue des Cordeliers en parlant a leur
Concierge par moy huissier en Parlement. ——
soussigné Gadebois.

Decanus addidit se cum nonnullis Doctoribus adivisse
Illustrissimum virum Senatûs Principem ut nobis
aequum et propitium hâc in causâ se preberet, qui —
nos humanissimè excepit; Rogavisse Illustrissimum
virum D. Gilbert de voisin causarum regiarum in ——
supremâ curiâ Patronum ut hanc facultatis causam
suscipere velit et cognoscere, qui suam ergo facultatem
benevolentiam significavit et ad hoc negotium attentum
animum se adhibiturum esse promisit: ac tandem —
die martis 26.o augusti in jus vocatis Joanne Ludovico —
Petit et Barbitonsorum Chirurgorum communitate,
vadimonio ipsis imposito et die dictâ, ipsisque ad —
vadimonium non venientibus, Supremum Senatum
facultatis petitioni annuisse et Senatûs-consultum —
secundùm ejus libelli supplicis conclusionem tulisse:
huic Senatûs-consulto à facultate die quarto septembris —
adversis partibus denuntiato. postea se se opposuerunt —
Barbitonsores Chirurgi et dictus Joannes Lud. Petit:
quam quidem intercessionem die 6.o 7.bris facultati —
denuntiaverunt.
Itaque hanc litem post martinalia de novo suscipiendam
esse dixit Decanus, addidit universitatis interventionem
in hac lite perutilem fore imo necessariam, sic —
sentientibus Jurisperitis, Eamque se ab Academiae —
Tribunali postulavisse, Et amplissimum Rectorem, —
annuentibus omnibus academiae deputatis, huic inchoatae
liti pro universitate libentissimè interventurum fore
promisisse.
Postea Decanus narravit quatuor Barbitonsorum —
Chirurgorum praepositos ad se domum venisse die —
domini quarto septembris nomine Primarii Barbitonsoris

Chirurgi Regii, fatosque esse dictum Regium Barbitonsorem Chirurgum primarium ægrè admodum tulisse pacem et concordiam quæ facultatem inter et Barbitonsorum Chirurgorum communitatem sub decanatu Magistri Geoffroy foveri ac restitui videbantur, a Joanne Ludovico Petit læsas fuisse, ipsum pro suâ parte, quantùm poterit, concordiam studiosè colere velle: Ideircò Eundem statim atque audivisset hoc programma facultati displicuisse, ad Barbitonsorum Chirurgorum præpositos scripsisse qui dicto Joanni Ludovico Petit mandarent ut novum cuderet programma iisdem quæ in Litteris patentibus reperiuntur verbis exaratum, quo prius programma velaretur et contegeretur: Sin minus ab amphitheatro sancosmano illum arcerent. huic mandato morigerum se probuisse dictum J. Ludov. Petit, licet nonnulli Jurisperiti aliter suaderent: Et primum programma altero coopertum fuisse: se verò Barbitonsorum Chirurgorum præpositos et dictum Primarium Regis Barbitonsorem Chirurgum sperare facultatem hac satisfactione contentam fore. his autem se Decanum respondisse facultatem in animo habere pacem et concordiam, quæ ipsam inter et Barbitonsorum Chirurgorum communitatem colendæ forent, restituere ac fovere, cum res facultatem inter et Barbitonsorum et Chirurgorum communitatem ac Primarium Regium Barbitonsorem Chirurgum se habebunt ut par est et consonum. Se Decanum libenter audire J. Lud. Petit programma suum mutavisse et à sus cæpto Theoreticen Chirurgicam docendi consilio destitisse: Sed se ipsum Decanum et facultatem ægrè ferre quod verbis Eorum facta dissentiant, quando quidem audiverunt Joannem Ludovicum Petit et Barbitonsorum Chirurgicorum communitatem huic Senatûs consulto nuperrimè lato intercessisse, quo tamen nihil nisi justum et æquum continetur, cui ipsa eorum communitas jam assensit in pactis conventis, (les Concordats,) quodque plurimis Sententiis et Senatûs-consultis confirmatum fuit: Scilicet ut Barbitonsores Chirurgi ab omni Theoreticâ lectione se abstineant, ut pote hæ ad facultatem pertinente: atque etiam ut Doctor Medicus Parisiensis à Decano mandatus Eorum sectionibus anatomicis et operationibus

Chirurgicis adsit et præsit, eas, ut par est, explices et interpretetur. Quod si ab hac intercessione non desistant, Et si antiquæ huic consuetudini restituendæ assentiri nolint, facultatem senatûs supremi autoritatem ac potentiam ad eos cogendos adhibituram esse: Et se Decanum Sancosmanæ communitatis præpositos sic dimisisse parum contentos.

Denique Decanus dixit facultati hanc litem post martinalia denuo suscipiendam esse, Et in ea spe esse non infælicem ejus exitum fore, si viris jurisperitis et in negotiis tractandis exercitatis credere liceret: omnia litis instrumenta facultati protulit postulando ut facultas quæ fecerat probare vellet. Saluberrima facultas, audito Decano, quæ ab ipso in hoc negotio per acta fuerant, comprobavit: censuitque hanc litem post martinalia denuo suscipiendam esse et quæ per agenda erunt vigilantissimi Decani curæ commisit, et sic cum eta conclusit Geoffroy Decanus.

Eodem die et in iisdem comitiis Decanus exposuit facultati litem annis superioribus fuisse motam inter quamdam mulierem viduam dicti de la haye et quemdam fratrem Chirurgum seu tyronem in magno hujus urbis nosocomio servientem nomine viot: cui inchoatæ liti facultas intervenerat pro hac viduâ. Postulabat enim ille frater Chirurgus mercedem suam pro curatione dicti de la haye fato functi: quam dicta vidua ipsi denegabat. facultas autem pro viduâ intervenerat et contendebat hunc fratrem Chirurgum sine titulo medicinam et Chirurgiam exercuisse; et idcirco pœnis à legibus enuntiatis mulctandum esse. attamen adjecit Decanus res facultatis Et hujus viduæ, fortasse Procuratorum incuriâ, vel etiam malitiâ, male cessisse: Et (quod inauditum) facultatem unà cum dicta viduâ impensis in solidum mulctatam fuisse: addidit has impensas esse à rectâ ratione prorsus alienas: si quidem dictus Cosseron dicti viot fratris Chirurgi Procurator summam 509$^{lt}$ 2$^{s}$ 2$^{d}$ postulabat, Et dictus du Laurens Procurator tum facultatis tum dictæ de la haye petebat summam 246$^{lt}$. Qua de re dixit Decanus se Dominum vautier olim facultatis procuratorem et celeberrimum consuluisse: qui quidem suasit ut facultas à sententiis in Castelleto latis ad

supremam senatus curiam provocaret: at vero se Decanum petere à facultate quid ipsi agendum esset. audito Decano, et re in deliberationem missâ, saluberrima facultas Decani curæ atque prudentiæ hoc totum negotium commisit, ipsique ad supremam senatus curiam provocandi licentiam concessit et sic conclusit

Geoffroy Decanus.

Eodem die et in iisdem comitiis Decanus dixit se à pluribus doctoribus sæpius audivisse M. franciscum Aignam plurima summi momenti instrumenta et diplomata possidere ad res facultatis et universitatis spectantia, vel etiam illud ipsum exemplar celeberrimi illius senatus-consulti universitatem inter facultatem et Barbitonsorum Chirurgorum communitatem die 7.à februarii anno 1660. lati, cum ipsâ denunciatione huic communitati olim factâ, à facultatis Tabulario, nescio quo fato, subreptum. qua propter statim atque certior factus est de morte M. francisci aignan et de sigillo omnibus suis bonis apposito, se Decanum cum Magistro le Tellier choro Episcopum seu curatorem disciplinæ civilis politicæ Dominum Parem, qui sigillum apposuerat, adivisse, ipsique Domino Pareni facultatis intercessionem hujus sigilli remotioni denuntiavisse, donec hæ restituantur instrumenta ad facultatem pertinentia. Quod quidem valde probavit facultas et ut ad horum instrumentorum recuperationem advigilaret Decano mandavit, et sic cum eâ conclusit Geoffroy Decanus.

Eodem die et in iisdem comitiis fuit Decretum de Menstruis comitiis restituendis die Sabbati 26.° Julii latum, confirmatum fuit et typis mandandum esse censuit facultas atque ad singulos Doctores deferendum et sic conclusit

Geoffroy Decanus.

Die Mercurii primo Octobris 1727. habita sunt pro primâ vice menstrua comitia Prima mensis dicta secundum Decretum facultatis die Sabbati 26.° Julii latum et die Sabbati 27.° mensis Septembris confirmatum, typis mandatum et ad singulos Doctores delatum. Convocati fuerant Doctores duodecim sex nempe è majori ordine, sex etiam è minori, per schedulam singulos Doctores delatam cujus hæc est formula.

Doctor Sapientissime

380. Ad satisfaciendum Decreto facultatis die Sabbati 26.° Julii 1727. lato, aderis, si placet, die mercurii primo Octobris, horâ sesqui decimâ matutinâ, in superioribus Scholis, menstruis comitiis Prima mensis dictis, de morbis grassantibus, nec non de Rebus ad facultatem pertinentibus, nobiscum deliberaturus. Steph. franc. Geoffroy Decanus. Datum Parisiis die Lunæ 29.° 7bris 1727.

Præter duodecim Doctores designatos et monitos plures alii adhuc convenerunt. Ibi autem de morbis grassantibus dictum est plurimos urbi et rure febribus intermittentibus affici, tum tertianâ, tum duplici tertianâ, vel etiam subintrantibus contumacibus et nonnullis mali moris, cum viscerum obstructionibus præsertim in hepate; harum nonnullas ictero stipatas esse: ægrotantes fere omnes sævis capitis doloribus in paroxismis cruciari: observatum fuisse has obstructiones et dolores à nimiâ sanguinis et humorum crassitie ac spissitudine, oriri, ut pote qui nimis calidâ et siccâ per æstatem aeris temperie fluidioribus suis partibus destituti fuerant et inspissati nimis: ægrotantium quam plurimos tum debitis sanguinis evacuationibus præsertim è saphænâ ob diros capitis dolores aut deliria, tum etiam longo et assiduo diluentium usu, tandem cortice febrifugo decoctis aperientibus et hepaticis rite consociato et per sat longum tempus exhibito convalescere: Paucos autem aut pravâ diætâ, incongruâ medicamentorum adhibitione, aut jamdiu malè affectos supremum diem obire.

Deinde a Bidello allata sunt è sacello argentea altaris candelabra quæ ligneis adminiculis et fasciis fulcire coactus fuerat, cujus quidem mali causa erat operis exilitas. Qua-propter Statutum est ut auri fabro ferruminanda committerentur, et ferreis fulturis intus adhibitis provideretur ne in posterum adeo facilè disrumperentur.

De Illicitè practicantibus actum est, quorum magna est per urbem copia: Sed cum litibus jam inchoatis nimis impedita sit facultas ut novas intendat, per aliquod tempus his negotiis supersedendum censuerunt.

In fine comitiorum Decanus pro calculis argenteis nondum cusis singulis Doctoribus designatis nummum argenteum viginti quatuor assium, antiquiori autem

Magistro adstanti et Decano duplum, unicum vero pro duobus bidellis largitus est. Sic à præsentibus Doctoribus Statutum est.

Die Sabbati 18ª Octobris 1727. qui Divo Lucæ Orthodoxorum Medicorum Parisiensium patrono sacer est, Sacrum in Scholarum Medicarum Sacello Solemni ritu celebratum est, magnâ Doctorum frequentiâ. Post Rem divinam per actam frequentissimi Doctores qui tunc aderant, à majore apparitore vocati venerunt ad comitia, in quibus apparitores Decretis more solito recitatis, fasces facultati reddiderunt, quæ eos ipsis de officio cum fide et diligentiâ obeundo prius monitis restituit atque commisit.

Baccalaureos duos tantum numero superstites, Scilicet Desiderium Claudium fremont Parisinum, et Joannem Baptistam Boyer massiliensem, accersiri jussit Decanus quos secundo obligavit Sacramento Servandorum Studiosè ac diligenter Statutorum legum ac Laudabilium ordinis Medici Parisiensis consuetudinum, et hortatus est ad Studium indefessum atque diligentiam Singularem quibus se tum in Sacris Singulis Sabbati diebus in Sacello Scholarum celebrandis, tum in consultationibus pro pauperibus ægrotantibus post sacram in conclavi Scholarum audiendis, ac describendis, tum etiam in Scholarum inferiorum exercitationibus, dignos facultatis alumnos præbeant.

Quæ die Lunæ proximo per agenda forent, Si Barbitonsorum Chirurgorum Præpositi à Decano more Solito per majorem facultatis apparitorem moniti et vocati non aliter quam anno preterito Se gerant Decanus proposuit: Et facultas proposita consilia comprobavit et Sic conclusit. Geoffroy decanus.

Die Lunæ vigesimo octobris, (non vero, ut mos est, decimo nono qui in diem Dominicum cecidit, quo Sacrum pro defunctis non celebratur nisi presente cadavere,) piaculari sacro in Scholarum Sacello defunctorum Doctorum manibus parentatum est. Posteaque Doctoribus ad Comitia vocatis, accesserunt Quatuor Barbitonsorum Chirurgorum Præpositi, qui

obtulerunt annuum vectigal quatuordecim supra centum assium, quod accepit facultas et pro hac summâ acceptilationem illis obtulit quam recusaverunt. — Deinde suorum catalogum exhibuerunt cum hac — Inscriptione Liste de Messieurs les Chirurgiens &c. Et à nullo è prepositis subscriptum. Petiit Decanus ut — more solito hunc catalogum subsignarent, quod — recusaverunt. Nihilominus Catalogum Decanus retinere voluit, et iisdem recusantibus accensus qui aderat illum suo Chirographo munivit.

3.° Postulanti Decano, ubinam esset Primarii Regis — Chirurgi vicarius? Responderunt eum consultò et cogitatò abesse, quandoquidem senatus consulto die undecimâ — martii anno 1724. lato hac necessitate solutus fuit, ut pote qui non erat sancosmanæ communitatis Prepositus, — sed Proto Chirurgi Regis administer. Petiit Decanus an jus jurandum more solito præstare vellent? Dixerunt se, nomine suæ Chirurgorum communitatis quam — ipsi quatuor prepositi repræsentabant, jurare se Chirurgiam secundum statuta sua esse exerciturus, — ut fert senatus consultum supra dictum.

4.° Quærenti facultati an illi, quorum nomina hic in catalogo inscripta leguntur, secundum leges — statuta senatus consulta et pacta conventa ad — Magisterium promoti fuerint? Eos secundum statuta sua promotos responderunt. Saluberrima facultas ob hanc Barbitonsorum Chirurgorum agendi rationem — justâ indignatione mota contestando denuntiavit se jura sua sibi reservare et hujus contestatæ denuntiationis — instrumentum per accensum ibi præsentem illicò — scripsit; cui quidem instrumento Barbitonsorum — Chirurgorum Prepositi sua Chirographa adscribere noluerunt: et abierunt. quapropter de mandato — facultatis per eundem accensum, eodem die, hujus — contestatæ denuntiationis Exemplar ad sancosmanas — ædes delatum fuit, et earum ædituo derelictum. Tandem facultas decrevit Barbitonsorum Chirurgorum nomina in commentariis non esse scribenda Et sic conclusit

Geoffroy Decanus.

Sequitur Instrumentum hujus contestatæ denuntiationis.

L'an mil sept cens vingt sept le vingtieme jour — d'octobre sur les dix heures du matin, je Jean Charles —

Menidrieu huisr. audr. en l'amirauté generalle du Palais a Paris y demt. rue Marivaux par.se S.t Jacques de la Boucherie soussigné, me suis transporté aux Ecoles superieures de la faculté de Medecine rue de la Bucherie par.sse S. Estienne du mont, A la Requeste des Doyen et Docteurs Regens en ladite faculté ou ils ont elu leur domicille, pour faire mon procés verbal de ce qui se devoit passer au sujet du serment que doivent prester audits jour et heure en ladite faculté, les Lieutenant et Prevots des M.es Barbiers Chirurgiens de Paris, lesquels en prestant ledit serment doivent payer un ecu d'or de cent quatorze sols et presenter la Liste de leurs Freres et maitres, aux fins de l'execution des anciens Reglemens et usages renouvellés par les Concordats de 1577. et 1644. dont l'arrest du sept fevrier 1660, a ordonné l'execution, lesquels Prevots au nombre de quatre, ont dit qu'ils presteroient le serment entre les mains de ladite faculté comme representans toute leur communauté, que le Lieutenant du premier Chirurgien du Roy, n'etoit point # avec eux parce qu'il n'etoit point Prevot de leur compagnie, mais un simple officier du premier Chirurgien du Roy, qu'ils ne pouvoient prester d'autre serment que celuy ordonné par l'arrest du onze Mars 1724. disants ne vouloir point signer le Catalogue de leur Communauté qu'ils ont presenté a la faculté et a l'égard du payement de l'Ecu d'or par eux actuellement fait, ils n'en demandoient point de quittance, et ont requis acte de tout ce que dessus, et apres les avoir interpellé de signer ce qu'ils ont dit et fait cy dessus, pour constater ce qui s'est passé ils ont eté de ce faire refusans, de laquelle comparution les Doyen et Docteurs Regents, ont protesté de nullité, attendu qu'elle n'est point conforme aux anciens usages et reglements et en ce qui s'est trouvé pratiqué en pareil cas, par les anciens Chirurgiens de S.t Cosme, avant qu'ils fussent reunis avec les Barbiers Chirurgiens et a ce qui s'est pratiqué depuis lad.e reunion desd.es deux Communautés par ledit arrest du 7. fevrier 1660. qui doit avoir son Execution en entier, puisque il a esté meme executé pendant nombre d'années par la Communauté des M.es Barbiers

# present

Chirurgiens. 2.° le Lieutenant du 1.er Chirurgien du Roy comme Prevôt perpetuel de ladite Communauté, doit etre present avec les autres Prevots en charges conformement aux arrets, Concordats. 2.° La faculté de Medecine proteste de nullité de ladite comparution en ce que lesd. Prevots en charge ont refusé de prester le serment ordinaire, quoy que led. serment soit conforme aux ordonnances et Reglements, la faculté leur ayant declaré qu'elle n'en demandoit point un nouveau ny un autre que celuy que leurs predecesseurs ont preté de tout temps, ainsy qu'il paroit par les anciens Registres de la faculté ou les anciens Chirurgiens ont signé, aussy bien qu'ont fait depuis leur reunion lesd. Maitres Barbiers Chirurgiens. 3.° La faculté ne pouvant point approuver la Liste qu'ils luy ont presenté de tous ceux qu'elle comprend sous le nom de M.rs les Chirurgiens Jurez de Paris, parce que par l'arrest du 23. avril 1609. il leur est deffendu de prendre cette seule qualité, mais celle de M.es Barbiers Chirurgiens, laquelle qualité ils doivent avoir retenu depuis leur reunion, ainsy qu'ils ont pris dans leurs autres Listes et Catalogues, et encore parce que plusieurs de ceux qui y sont inscrits ne doivent point etre reputés ny reconnus Maitres n'ayant point eté reçûs dans les formes prescrittes par l'ordonnance de Blois, les Statuts de la faculté de Medecine, Concordats homologués en la Cour et aux arrets contradictoires de ladite Cour, ladite faculté ayant encore improuvé ledit Catalogue parce qu'il n'etoit point signé d'aucunes personnes, l'usage etant qu'il le doit etre par les Lieutenans et Prevots, pourquoy ladite faculté nous a requis de le signer et parapher par nous ne varietur, ce que nous avons fait au desir de notre present procés verbal et donné acte a ladite faculté de la protestation qu'elle a faite contre l'arrest du 11. Mars 1724 en ce qui leur fait prejudice, au sujet duquel elle s'est deja pourvûe par Lettres en forme de Requeste Civile qu'ils vont faire juger au premier jour et m'ont lesd. Sieurs Doyen et Docteurs Regens de lad.e faculté de Medecine, requis de signiffier et bailler copie du present procés verbal audits Lieutenant Prevots et Communauté des M.es Barbiers Chirurgiens de S.t Cosme au bureau de leurdite Communt.é a ce qu'ils n'en

ignorent dont acte et ont signé pour ladite faculté.
Signés Geoffroy Doyen, le Tellier, Jacques.
Et ledit jour vingtieme octobre audit an 1727. a la
Requeste desdits Sieurs Doyen et Docteurs Regens de lad.e
faculté de Medecine qui ont Elu leur domicille en leurdites
Ecoles seize rue de la Bucherie Par.sse S. Estienne du
mont, J'ay huissier susdit et soussigné signifié baillé et
laissé copie du procés verbal des autres parts aux M.es
Barbiers-Chirurgiens de S.t Cosme au bureau de leur
Communauté rue des Cordeliers en parlant au sieur
françois leur Clerc a ceque lesd.s M.es Barbiers
Chirurgiens n'en ignorent et leur ay reiteré les
protestations y portées et laissé parlant comme dessus
copie tant dudit Procés verbal que du present.
Signé mesnidrieu.
Cont.llé a Paris le 23. 8.bre 1727. Reg. 28. fol.
156. signé ....

In iisdem comitiis postea vocati sunt Pretoriani
Pharmacopœi aliquot ante diebus à majore facultatis
apparitore per schedulam moniti. Duo tantum
aderant Syndicus nomine Coreau et alter. duo
aberant quorum unus ægrotabat, alter verò peregrè
profectus erat. fidem dederunt facultati, quæ indulsit
absentibus eâ conditione ut in exemplum non
transiret.

Die Martis 4.o Novembris 1727. habita sunt menstrua
Comitia in Scholis superioribus, ubi actum est Primò
de grassantibus morbis per mensem nuper elapsum.
à Doctoribus relatum fuit febres intermittentes
semper grassari, licet minus frequentes, sed non minus
contumaces: febricitantes nonnullos hydropicos fieri:
Quosdam pravo fructuum usu, aut nimiâ vini novi
ingurgitatione Diarrhœas pati: paucos tamen ab
hisce morbis è medio sublatos fuisse.

Deinde Decanus retulit quæ gesserat tum ad
recuperanda Instrumenta quædam deperdita et
facultati necessaria in litibus adversus Chirurgos
inchoatis, tum etiam ad inchoatas lites post
martinalia resumendas et persequendas quæ probata
sunt.

Exposuit tandem Decanus plurimos Proto Chirurgi
Vicarios in pluribus regni civitatibus audaces

nimis fieri, debitum Medicis obsequium denegare, ad Tyronum Chirurgorum Magisteria medicos non amplius appellare, Denique non Solum Chirurgiam Solos absque medicis, sed et Medicinam et Pharmaciam palam exercere, ægros invisendo, morbos non Solum Chirurgicos sed et alios quoscunque curando, medicamenta prescribendo, preparando, administrando, ad Chirurgicas operationes medicos, ut moris est, non amplius accersendo, imo illos procul arcendo, innixos præsertim constitutionibus Versalliarum Chirurgorum communitati concessis et per totum regnum omnibus Chirurgorum communitatibus communibus factis: quod quidem patet et Decano innotuit per litteras a Medicorum Nemausensium Collegio, à Regio Civitatis Gratiæ portûs in Normanniâ medico, et aliis ad facultatem litteris scriptis quas Decanus perlegit, et per magistri Maloet querimoniam de quotidianis Chirurgorum Regii mutilatorum militum Nosocomii susceptis. Quæ quidem audaciora Chirurgorum per totum regnum Suscepta ad totius Medicinæ Everssionem tendere videntur, nisi tanto malo promptis et valentibus remediis succurratur. Quapropter placuit adstantibus Doctoribus illud captare consilium et hoc constituere Specimen Decreti in majoribus comitiis proponendum, si facultati arrideat, confirmandum: Scilicet Decanum acturum esse omni ratione à juris peritis prius consultis comprobatâ, ut Regi et Supremo Regio Consilio placeat fieri facultatis Parisiensis et universi medicorum Doctorum hujus regni ordinis leges, Satuta, jura, Privilegia et ejusdem facultatis Parisiensis cum Barbitonsoribus Chirurgis Parisiensibus Pacta conventa, quæ graviter læduntur ac violantur, tum ultimis Sancosmanæ communitatis constitutionibus, anno 1701, insciâ et inconsultâ facultate Subreptis, tum Chirurgorum urbis Versalliarum constitutionibus anno 17.... datis, licet Diplomate regio munitis et in Supremæ curiæ tabulas relatis: Quamvis Satis manifestum Sit eam non fuisse mentem Regis Sapientissimi; quandoquidem in ultimo Sancosmanarum constitutionum articulo leguntur hæc verba, quibus Rex mentem suam Erga facultatis Parisiensis jura aperit: <u>Sans neantmoins deroger par ces presentes aux droits du Premier Medecin du Roy, a ceux de la faculté de</u>

Medecine de Paris; En sorte qu'a l'avenir les choses se passent, pour ce qui regarde ladite faculté de Medecine, de la meme maniere qu'elles se passoient avant le present &c.

Atque etiam postea Rex sapientissimus in Edicto Regio pro Medicina Studiorum et Exercitationum institutione ac directione mense martio anni 1707. dato, articulo 37.° facultatis medicæ Parisiensis Statuta usus et consuetudines probavit et confirmavit his verbis, Et attendu que par l'Examen que nous avons fait faire des Statuts et usages de la faculté de Medecine de notre bonne ville de Paris, il a eté reconnu qu'on n'y peut rien ajouter pour le bon ordre et l'utilité publique, nous declarons que nous n'entendons point comprendre ladite faculté dans notre present Edit, ny rien changer a ses Statuts, que nous voulons a l'avenir etre observés selon leur forme et teneur, comme ils l'ont eté par le passé. Ex his satis patet eam non fuisse regis mentem in specialibus Sancosmanæ constitutionis articulis, facultatis Statuta ullo modo lædere vel immutare: quod tamen contendunt Sancosmani Chirurgi eorumque Princeps Proto Chirurgus et affirmare audent; unde lites. Objici posset facultatem Sancosmanis hisce constitutionibus non ~~[illegible]~~ obstitisse, imo easdem ab ipsius Decano comprobatas fuisse. Respondetur 1.° Magistrum Joannem Boudin Serenissimæ Ducissæ Burgundiæ Medicum ordinarium et tunc facultatis Decanum has quidem constitutiones comprobasse, sed suo tantum nomine, non verò nomine facultatis, quam nec ad hoc convocavit, nec consuluit; ut ex ejusdem facultatis actis et Commentariis, hujus temporis concludi potest, in quibus eâ de re altum silentium. 2.° Eundem Magistrum Joannem Boudin Jura facultatis tuta esse salva ac servata ultimo harumce constitutionum articulo existimavisse: neque etiam facultatem eandem ob rationem potuisse Sancosmanis hisce constitutionibus obsistere, nec debuisse regii quo stipatæ sunt Diplomatis inscriptioni in Supremæ curiæ Parisiensis tabulis intercedere. Nec hodie postularet facultas ut Rex Sapientissimus mentem suam denuò aperiret, nisi Sancosmani Barbitonsores-Chirurgi et Proto Chirurgus, quibusdam hujus Sancosmanæ constitutionis articulis

freti, contenderent quasdam consuetudines aut leges pactis conventis eos inter et facultatem stabilitas hac constitutione abolitas fuisse. ...

1.° Eam legem quâ tenentur Tyrones Chirurgi, antequam ad Magisterium admittantur, per quatuor annos Chirurgiæ professorum latino vel Gallico idiomate lectiones audire et testimoniales litteras ab iisdem Professoribus subsignatas afferre, de quibus in suis Magisterii litteris mentio fieri debet. quam legem abolitam dicunt, quia in suis constitutionibus non comprehenditur.

2.° Aliam legem Diplomate Blosensi latam et pluribus Senatûs-consultis confirmatam quâ dicitur Doctores medicos omnibus Chirurgiæ Tyronum exercitationibus ad Magisterium consequendum institutis advocandos esse et præfuturos. Reipsâ per has constitutiones articulo 61.° Decanus et duo doctores adjuncti advocantur tantummodo, ad Tentativam, ad primum et ultimum examen, et ad Juramentum: non autem ad quatuor septimanarum tentamina admittuntur..

3.° Aliam legem senatûs-consulto confirmatam, quæ statuit facultatis Decanum aut alium ab eâ missum anatomicis Chirurgorum dissectionibus aut Chirurgicis operationibus publicis ad futuros et ut decet eas sectiones vel operationes interpretaturos. cui legi obtemperare recusant: propter quod lis est inchoata.

4.° Eam legem pactis conventis sancitam quæ statuit Proto Chirurgum aut ejus vicarium et quatuor Præpositos cum pluribus Chirurgis postridie festi divi Lucæ coram facultate se sistere, ibi novo sacramento se obligare, suum erga facultatem obsequium et observantiam testificari, se facultatis discipulos et scolasticos profiteri, nummum aureum et suorum Collegarum catalogum offerre. Proto Chirurgus et ejus vicarius ab hoc officio immunes se dicunt, et Barbitonsorum Chirurgorum Præpositi solitum sacramentum præstare recusant, ex eo quod hoc novis suis statutis non præscribantur.

Licet igitur sancosmanarum constitutionum in Supremi senatûs tabulis inscriptioni facultas non intercesserit, cujus jura ultimo harum constitutionum

articulo tuta ac servata videbantur: hodiernâ tamen die, cum lites à Sancosmanâ communitate moveantur ob perversam quorumdam suarum constitutionum articulorum interpretationem quâ facultatis jura læduntur, obstandum et intercedendum censet facultas Chirurgorum versalliensium constitutionum inscriptioni non solum ob rationes in intercessione die . . . . jam enuntiatas, sed etiam insuper eo speciali articulo quod Sancosmanæ constitutiones ab iisdem versalliensibus constitutionibus de novo confirmentur: Et decrevit Regem optimum et sapientissimum supplicibus verbis orandum esse et rogandum ut versalliarum Chirurgorum constitutiones abrogando et Regium diploma quo confirmantur revocando, mentem suam aperire iterùm dignetur, ultimum Sancosmanæ constitutionis articulum Et 91.um Edicti sui anni 1707. articulum confirmando facultatis jura integra servare velit; Et, salvis facultatis juribus, contendentes ad supremum Senatum Parisiensem, qui utriusque jura novit, remittat, ut de motis et subortis facultatem inter et Sancosmanam communitatem contentionibus justum et aequum judicium ferre possit.

Geoffroy decanus.

# Res Gestæ

## In academiâ Parisiensi

à die Sabbati nono Novembris anni 1726.
ad diem octavum Novembris anni 1727.

## M. Stephano francisco Geoffroy Parisino Decano.

Die sabbati nono Novembris anni millesimi Septingentesimi vigesimi sexti menstrua apud amplissimum Rectorem Joannem de Laval in ædibus Marchianis et Solita habita sunt comitia, quibus aderant de more omnes omnium ordinum universitatis deputati; ad quæ proinde Se contulit Magister Steph. franc. Geoffroy facultatis Medicinæ Decanus nuperrimè Electus, à Domino Rectore per Schedulam Chirographo et rectorio sigillo munitam ad ejus ædes per facultatis Bidellum pridiè delatam invitatus his verbis

Sapientissime Decane.

Aderis, si placet, apud nos die Sabbati 9.a Novembris horâ post meridiem primâ, nobiscum de Rebus academicis deliberaturus. Datum in ædibus nostris Marchianis die 9.bris 6.o anno Domini 1726. Indixi Rector J. de Laval.

Ibi vero ubi ad Tribunal Academicum M. Geoffroy Medicinæ Decanus admissus est, non parum attonitus fuit videns M. Nicolaum Andry Exdecanum ibi Sedentem, licet non invitatum. Tunc amplissimus Rector petiit, num duo nunc forent medicinæ facultatis Decani? Cui M. Geoffroy respondit se esse Decanum à facultate novissimè electum, Magistrum verò Nicolaum Andry esse Exdecanum. Magister Nic. Andry plurima hanc adversus Electionem protulit quæ Solidis argumentis M. Steph. franc. Geoffroy refellere non dubitavit; Et amplissimus Rector, auditis utriusque rationibus et responsis, Eos rogavit ut ad momentum recederent dum hanc controversiam ad deliberandum proponeret. Paulo post ambobus ad Tribunal revocatis, dixit amplissimus Rector, Universitas legitimam et Canonicam declarat Magistri Stephani francisci Geoffroy Electionem, Ipsum Medicinæ facultatis Decanum agnoscit, et Eum, ut huic Tribunali assideat, Rogat. Quoad Magistrum Nicolaum Andry, Saluberrimam facultatem Universitas invitabit ut illi Exdecano Censorium munus conferat. Tunc abiit Magister Nicolaus Andry Exdecanus, et Mag. Steph. franc. Geoffroy ejus locum occupavit.

huic Tribunali academico tunc praeerat Magister Joannes Couvillard de Laval Emeritus Rhetorices in Collegio Marchiano Professor Rector universitatis, cui assidebant Magister Leonorius de Romigny Sacrae facultatis Theologiae Syndicus, loco Magistri . . . . Le Cordelier Decani, Magister franciscus Lorry antecessor et consultissimae jurium facultatis Decanus, Magister Stephanus franciscus Geoffroy saluberrimae facultatis medicae Doctor et Decanus, Magister Claudius augustinus Besogue honorandae Gallorum Nationis vice Procurator, Magister Leonorius Caron Procurator fidelissimae Picardorum Nationis, Magister Joannes Jacobus hubertus Broquet Procurator venerandae Nationis Normannorum, Magister alexander Smith Constantissimae Germanorum Nationis Procurator. aderant pariter Magister Edmundus Pourchot Syndicus Universitatis, Magister Petrus viel Scriba universitatis, Et Magister antonius alexander Le vasseur Quaestor generalis universitatis.

Postea, Magistro Geoffroy cum aliis deputatis ordine suo assidente, facta est potestas supplicandi: ac pro litteris Nominationis, jure Magisterii in artibus, et Quinquennii, tres auditi sunt supplicantes, et admissi. Deinde Magister Edmundus Pourchot petiit fieri sibi potestatem ut suo Syndici nomine citet coram academico Tribunali ad proxima comitia nonnullos è paedagogiorum academicorum Magistris de quibus ad se allatae fuerunt querelae non unius generis. Et ipsi facta fuit potestas quam petebat. Idem Mag. Pourchot Syndicus verba fecit de Collegio Hubantino, vulgò de l'ave maria dicto, de quo universitas ante duos annos, quod à fundamentis inconsultâ se atque insciâ eversum fuisset, tantopere doluerat: Illud tamen industriâ parcimoniâque et continuis laboribus Magistri Grillet Primarii, nunc restauratis fundamentis, cavisque Subterraneis fornicatis, non modo è terrâ excitatum esse, Sed parietes quoque è quadratis lapidibus ad altitudinem non mediocrem esse perductos: adeo ut Spes videatur certa fore ut brevi dictus Primarius universitatem, absoluto toto opere, Si modo aliqua ipsi mutuo praebeatur summa pecuniae. Placuit mutuum illi polliceri ad Summam quingentarum librarum, Sub certis conditionibus et cautionibus. Sed Res infecta remansit.

In iisdem comitiis agitata fuit controversia inter Mag. Bernardum Collot honorandae Nationis Gallorum Exprocuratorem et M. Claudium augustinum Besoigne ejusdem Nationis vice procuratorem, quae nihil ad nos.

Cum Magister Petit de Montempuys, unus è quatuor academiæ causarum in curiâ patronus fato nuper sit functus, in ejus locum Magister Joannes Baptista Gillet pater Patronus in curiâ unanimi voce Electus fuit.

Die Sabbati 7.º mensis Decembris, horâ primâ post meridiem apud amplissimum Rectorem in Marchianæ habita sunt ordinaria comitia deputatorum universitatis. unus tantum pro litteris nominationis, jure Magisterii in artibus, Quinquennii et Doctoratûs in Sacrâ Theologiâ supplicavit. vir clarissimus Magister Joannes Baptista Gillet pater in superioribus comitiis Electus in patronum causarum universitatis apud curiam loco demortui Mag.i Petit de montempuys, pro eo munere Sacramentum dixit in manibus amplissimi Rectoris.

Quâ de re tam sæpe æstate præteritâ agitatum fuerat, de novo actum est: de litteris videlicet patentibus, concessis quibusdam pauperibus clericis in suburbio S.ti Marcelli, sub S.ti Spiritûs invocatione congregatis: in quibus litteris inest conditio, quæ sanè in odium ac detrimentum universitatis videatur apposita; ne clericis prædictis liceat ullos studiorum gradus consequi, quo infimas in Ecclesiâ functiones minus dedignentur. Rector Amplissimus memoriam revocavit eorum omnium, quæ tum temporis, cum primùm eâ de re auditum fuit, ipse cum assumptis secum deputatis, gesserat: quoties, seu versaliis, seu in hac urbe, primarios regni administros convenerit, ut conditionem illam tam ignominiosam gradibus academicis, tam veritati et bono publico contrariam è supradictis litteris deletam vellent: sin minus, universitatem salvis suis honore et juribus non posse quin sese, quominus eæ litteræ patentes, in acta Senatûs referrentur, opponeret: Et summos quidem illos regni administros pollicitos fuisse, se revocaturos litteras et conditionem deleturos. Subjunxit Rector amplissimus se nihilominus comperisse die veneris 29.º novembris proximè elapsi, dictas litteras patentes prælectas fuisse in Senatu, cum iisdem hæredes demortui cujusdam sacerdotis nomine Le Begue, se se opposuerint, nihilque in iis, quod spectat ad injuriosam universitati conditionem, deletum fuisse aut mutatam. Itaque se protinus menti deputatorum obtemperantem, adhibito Patronorum academicorum consilio, adversus dictam conditionem, universitatis nomine intercessisse, atque intercessionem, secundum formulas juris, illustrissimo Procuratori Catholico fuisse denuntiatam. Petere se in Præsentiâ primum ut quod in eâ re gessit, ab academico Tribunali ratum et gratum habeatur: Deinde ut ei causæ strenuè fortiterque

insistatur. amplissimi Rectoris petitionibus, audito M.
Joanne Baptista Gilles universitatis Patrono presente,
annuerunt omnes.
Cætera quæ agitata sunt, nihil facultatis Medicæ interesse
visa sunt.
Die Mercurii undecimo Decembris 1726. horâ octavâ
matutinâ apud Mathurinenses, habita sunt generalia
comitia universitatis ad supplicandum. Primum in
angulo sedit Rector amplissimus cum nationum
procuratoribus. Sed superiorum facultatum Decani ibi
assidere recusant propterea quod artium facultas his in
deliberationibus quatuor habeat suffragia dum unaquæque
facultas superior unicum tantum obtinet, adeo ut tres
superiores vel etiam unitæ ab artium facultate suffragiorum
numero semper superentur. non idem est majoribus in
comitiis, ubi unicum tantum suffragium artium facultati
conceditur.
In comitiis deinde Rector amplissimus peroravit. Petiit
de more grata rataque haberi quæcumque gessit in suo
magistratu, eo nomine decerni sibi litteras commendatitias,
et promitti sibi amplissimum comitatum processuro
supplicatum ad ædem deo sacram sub invocatione divi
Jacobi minoris ab alto passu in suburbio. quæ omnia
ipsi libentissimè tàm facultates quàm nationes per
suos Deputatos solito more concesserunt. Processerunt
igitur unà cum ampl. Rectore ad hanc ædem deo sacram.

Die sabbati quarto mensis Januarii anni Domini 1727.
horâ primâ post meridiem, apud amplissimum Rectorem
in Collegio Marchiano, habita sunt ordinaria comitia
Deputatorum universitatis. supplicantes pro litteris
nominationis, Jure Magisterii in artibus et consueti
quinquennii, auditi sunt, et sextus nomine Petrus Lauze
Presbyter anicensis pro jure Quinquennii positi in
consultissimâ jurium facultate. quibus, audito Mag.
Edmundo Pourchot syndico litteræ quas petebant sunt
concessæ. finitis autem comitiis dictus Magister Lauze,
quam nondum dederat academiæ fidem, præstitit in
manibus amplissimi Rectoris.
Deinde auditis honorandæ Gallorum nationis Proceribus,
qui exposuerunt M. Bernardum Collot antea Procuratorem
duabus Tribunalis academici sententiis jam jussum
fuisse reddere M. Augustino Claudio Besoigne vice
Procuratori claves librum cæteraque Procuratorii muneris
Instrumenta: illum tamen prædictis sententiis hactenus
satisfacere detrectasse: hac verò obtemperandi dilatione
negotia non modò honorandæ nationis, sed ipsius

quoque universitatis retardari; cum defectu Clavis, quam dictus M. Collot retinet, non possit Sigillum è Tabulario universitatis detrahi, quo litteræ ab universitate tum Magistris, tum Candidatis concessæ muniantur: (Cui quidem honorandæ Nationis Expostulationi M. Petrus viel Universitatis scriba, quod spectat ad interjectam importunè moram Sigillationis adstipulatus est:) Et quoniam M. Collot licet legitimè citatus non comparebat, petierunt declarari illum in pœnas academicas incurrisse. (Petiit Insuper universitatis Scriba brevissimam quamque iniri viam sigillandi in commodum expectantium Candidatorum. Re in deliberationem missâ, Placuit dari actoribus Instrumentum quod petierunt, fori à Magistro Collot non aditi, Et contumaciæ causâ declarari illum in pœnas academicas articulo 5.° Statutorum honorandæ nationis expressas incurrisse; proinde illum, pro hâc primâ vice, ad tres menses, omni Sportulâ et Suffragio, ipso facto privari. Deinde, ne propter unius hominis pervicaciam longius publica Res detrimentum patiatur, conveniri apud Regiam Navarram die Martis proximo Septimo hujus mensis, horâ ipsâ matutinâ undecimâ, ad Sigillandum. Quod si clavis honorandæ nationis desideretur, Seram illius, Præsentibus deputatis, per fabrum Serrarium evelli, factâque Sigillatione, reponi. De cætero nil memoriâ dignum.

Die Martis Septimo Januarii 1727. horâ undecimâ matutinâ apud Regiam Navarram, Rector amplissimus, Sapientissimi Theologiæ, Jurium et Medicinæ Decani, Ornatissimique Galliæ, Picardiæ, Normaniæ, et Germaniæ Procuratores cum quatuordecim Bidellis suis ad sigillandum convenerunt. Et cæteri quidem deputati suorum ordinum claves attulerunt. cumque una deesset, Ea quæ est Gallicanæ Nationis, Et Magister Besoigne vice procurator diceret Eam pervicaciter usque à Magistro Collot antea procuratore retineri, Sera illius ordinis, vi conclusionis factæ die quarto hujus mensis, præsentibus amplissimo Rectore atque omnibus deputatis, per fabrum Serrarium Evulsa fuit, ac postea peractâ Sigillatione, in suum locum reposita.

Die veneris 17.° ejusdem mensis Januarii 1727. horâ Septimâ matutinâ per Schedulas pridie datas congregati fuerunt apud amplissimum Rectorem in Collegio Marchiano Sapientissimi Decani, Procuratores Ornatissimi atque officiarii universitatis.

Duo fuerunt capita Deliberationis, Primum de lite

nostrâ adversus prætensam Sancti Spiritûs communitatem. —
Rector amplissimus dixit clarissimum patronum nostrum
Magistrum aubry jam semel, die nimirum decimâ hujus —
mensis, causam nostram egisse, atque iterum hodiernâ die
acturum: ad se relatum fuisse, primâ illâ actione, et ipsi —
nostro tam Eloquenti oratori, et concioni toti, quæ non dubiâ
animorum+ significatione, nostra fuerit, mirum fuisse visum,
quod ex academiâ nemo, nisi admodum pauci, iique voluntarii,
tanti momenti causæ interesset. videndum hodiernâ die quid —
sit facto opus. Non dubium quin academiam oporteat oratori —
suo adesse coram judicibus. per quos autem deputatos? quibus —
ve in vestibus? id esse deliberandum. nam in magnis —
audientiis, cum præsides curiæ suis infulis ornantur, —
judices que sedent in altioribus subselliis, tum universitatem,
causis in quibus sua interest, solere adesse, Rectorem et —
deputatos trabeis solennioribus indutos, sedium honorem obtinere,
Et Rectori concedi ut prologuatur. In præsenti verò negotio
causam nostram, licet de genere sit Earum quæ meritò —
publici juris et majoris ponderis, habentur; attractam tamen
ab hæredibus Dñi le Begue, qui litem inceperunt, in minori —
audientiâ, ubi judices et ipse Senatûs princeps, in intimis —
subsellis nigris togis induti, assident, agitari, ut quid —
honoris consueti academia præsens, à Senatu possit —
expetere, non videatur. quâ de re, audito Syndico, placuit,
omnes deputatos Academicos, Neutiquam tamen Rectorem
Amplissimum, ob rei gravitatem, ad curiam adire, et
nostro adesse oratori. quoniam autem, habitâ audientiâ
Ejusmodi ratione, nihil nobis honoris, quod spectat ad sedes,
sperandum est, deputatos, suis modo togis nigris uti, nec
ulla ordinum suorum insignia preferre.

Alterum fuit deliberationis caput circa instrumentum
memoriale quod fortasse necesse Erit super prædictâ lite —
conscribi. Rector amplissimus dixit esse in Academiâ —
complures cordatos viros ac scientes rerum qui argumenta
in Eo genere de quo agitur aut jam comparata habeant, —
aut facile possint comparare. quæsivit utrum ii sint
invitandi ac rogandi, ut quâ parte possunt, matrem —
adjuvent suam? quâ de re deputatorum hæc sententia
fuit, Et si geminorum filiorum talis debeat esse animi —
propensio ut laboranti almæ matri ultro et sponte suâ
ferant suppetias; tamen invitandos rogandosque qui —
possunt, ut quæ habent, atque habere possunt argumenta,
suggerant. Eosque, si sic Eorum voluntas ferat, publicè
esse nominandos. atque ita ab amplissimo Rectore —
conclusum est.

+ ac studiorum

Continuò igitur, (Et erat hora circiter octava,) Decani, procuratores et majores officiarii, in tribus Curribus, è Marchiano ivimus in curiam. Ibi, turbæ innumeræ permixti, vix in scabellis obtinere potuimus, ubi è nostris seniores assiderent. Causæ Enim amplitudo, auctaque dilatione expectatio, atque insitum Parisiensibus Erga ordinem nostrum Studium, cives undique Exciverat. Obversabantur quidem nobis in hac lite adversarii leviores per se et teneriores, quam qui tantum gradibus academicis, proprio Etiam damno suo, injuriam inferre ausi fuissent: Latebant alii longè potentissimi, Soliti, Ex quo in hanc urbem irrepserunt, jura nostra bonaque per artes quaslibet arrodere, nec quemquam fugere poterat litem eos, non quibus nocitura Erat, juniоribus nimirum ac rerum insciis, sed quibus Erat, si succederetur, profutura, movisse. At Enim orator noster, dum nostræ Ecclesiæque ipsius et regni defensioni totus inservit, veris pauperum ipsorum juvenum utilitatibus favens, umbram illam actorum sic Eloquentiæ suæ viribus luminibusque discussit, ut imminens ab occultis aliis actoribus, quos tamen scitè et prudenter ne semel quidem nomine suo appellavit, periculum demideret. Itaque sapientiam oratoris, ac moderatam dicendi libertatem, comites Eloquentiæ, Laus et gratulatio, Ex omni parte consessûs, est secuta qualis Arnaldis, Pascheriis, cæterisque immortali memoriæ patronis universitatis obtingebat. Unam adhuc plus horam perorando, hac secundâ vice, implevit, nec tamen potuit præ temporis angustiis, absolvere. judices ad diem veneris proximam 24. hujus mensis, comperendinarunt.

Die veneris 24. Januarii, horâ Eadem octavâ matutinâ, iidem qui supra, academici, in curiam convenimus: Cumque in immensum crevisset auditorum multitudo, peropportunè, jussu et providentiâ illustrissimi Proto-præsidis, commodiora quam priùs subsellia, ad patroni nostri lætus habuimus. Eo tamen die temporis nihil oratori nostro ad dicendum concessum est, nisi ut in Ea quæ nostro nomine postulabat in causâ, paucis verbis concluderet. Intervenerant enim gravissimæ, tum ab Eminentissimo Cardinali noallio archiepiscopo Parisiensi, tum à pastore atque æditius parœciæ santi medardi in suburbio, adversus litteras patentes, pretensamque, qui cum lis nobis Erat, communitatem, intercessiones. audientia recentium illarum partium patronis primа data, cumque ille qui pro Eminentissimo Cardinali stabat, Magister Guillet de Blaru, declarationem scriptam ab Eminentissimo Cardinali, prælegeret quæ causæ nostræ non parum

favere videretur, Magister aubry patronus noster — postulavit actum Ejus declarationis sibi dari, Eamque, quô tempore et loco, quod æquum ejus esset uteretur, — secum communicari. protinus assurgunt judices et circa proto-præsidem collecti suas dicunt sententias, Ex — quibus Decretum fit quo, proto præside pronunciante, — utraque intercessio nova admittitur, magistro aubry actus quem petierat, conceditur, sed declaratur litem — hanc totam juris esse, maturiore disceptatione judicandam, vocant in foro, appointé en droit.

Die veneris Trigesimo primo Januarii 1727. Universitas per suos Rectorem Decanos facultatum, Procuratores — Nationum, singulorum ordinum adjunctos, majores — officiarios, et quatuordecim apparitores, usa curribus — consuetis, cereos detulit ad illustrissimos principes — Senatûs, curiæ magni consilii, rationum et subsidiorum; omnes inventi domi suæ, et perpulchris, negotiis que — Universitatis accommodatis orationibus ab amplissimo Rectore salutati: Academiam vicissim cum singularis — benevolentiæ significatione resalutarunt. initium factum salutandi ab illustrissimo Regii sigilli custode qui Dno Rectori dicenti de Bibliotheca universitati — promissa, de que lite graduatorum nostrorum quod spectat ad flandriam et recuperatas armorum vi — à rege ditionis olim gallicanæ regiones, humanissimè respondit utrumque negotium sibi curæ fore, suum que — nobis in rebus omnibus favorem ultrò pollicitus est. — itum perinde à nobis ad illustriss. Cancellarium quem — non ignorabamus rusticari, sed in signum constantis — nostri in tantum virum animi ac studii; quod Enim. Cardinalis Noallius significaverat abfuturum se illâ — die ab hac urbe, cereus ad Eum per nostros tantum — officiarios delatus, Ejusque traditus janitori. una res — hujus diei lætitiæ defuit, quod serenissimum aurelianensium Ducem, quem de amissâ carissimâ conjuge mæstum adhuc avebamus consolari, apud augustissimam matrem suam rusticantem, non potuimus salutare.

Die primo februarii subsequente, Rector amplissimus, Eodem quo pridie Academico comitatu apparatuque, — summo manè profectus est marliacum. quo per itinera montosa, atque imbribus corrupta, circa sesqui nonam — pervenimus. Dies per frigida, et propter decidentem — ubertim toto manè nivem obscura. sed frigentes — refecerunt et largissimus ignis in vacantibus augustissimi

Ducis aurelianensium cubiculis ubi excepti fuimus, accensus nobis, et omnis generis juscula, nobis per officiarios regios humanissimè oblata, affatimque præbita. Rex quidem se salutandum dedit circa sesqui decimam. Investitu nihil futile aut magnopere inauratum, nihil quod non esset regium et virile: vultu verò atque intuitu pleno majestatis perinde atque humanitatis excepit orationem brevem sed eloquentissimam amplissimi Rectoris cui ab initio ad finem visus est applaudere, et plausum apertis significationibus aulici secuti sunt. annuindeinde cerei vectigal oblatum quoque Reginæ quam Rector ampliss. tersissimâ pariter oratione salutavit. Atque ab Ea istud amici responsi retulimus, Je suis tres obligée a l'université des bons sentiments qu'elle a de moy. je l'en remercie et vous, Monsieur, en particulier. ad Regem Reginamque nos cum summâ benignitate introduxit Eminentissimus Cardinalis floræus Regni administer, qui et ipse, hac vice primum cereo ..... nostro munere, licet multum detrectans, sibique contestans pro modestiâ, non deberi, donatus fuit.

Die sabbati 8.° februarii 1727. horâ primâ post meridiem habita sunt Comitia ordinaria Deputatorum Universitatis apud amplissimum Rectorem in marchiano. In quibus academia annuit Trium supplicum petitioni pro Litteris nominationis, Iure quinquennii et magisterii in artibus. Deinde Magister Le vasseur Quæstor generalis dixit quantum libet diligentiæ atque urbanitatis erga Dominum de Pons adhibuerit, nihil debitæ ab eo huc usque census causâ pecuniæ pro domo quam ille Princeps in fundo academico possidet, potuisse ~~percipere~~ percipere. nunc autem ejusdem Principis bona ab aliis creditoribus ejus, Decreto Prætoris obsignata, ad faciendam auctionem promulgari. Qua propter Placuit mandari eidem # le vasseur quæstori, ut Intercessionem Universitatis nomine pro tuendis juribus ejus interponat. 3.° nominati sunt Magistri franciscus Lorry Iurium Decanus, Augustinus Claudius Besoigne vice procurator honorandæ Nationis, et Ioannes Hubertus Broquet venerandæ Nationis procurator, in quos, etiam cum suis muneribus excesserint, incumbat nomine Universitatis, cura Collegii Hubantini, donec reædificatum fuerit. 4.° Cum M. Bernardus Collot antea honorandæ Nationis procurator, non modo sententiis Academicis etiam contradictoriis non paruerit, sed etiam, quo universitatis cognitionem conetur devitare, futili nescio quo prætextu ad Dnum Proprætorem Castelleti, oblato semel atque iterum libello supplice adierit; Ut Iudex ille dictis

# magistro

libellis supplicibus subscripserit, interdictum interponens, ne causa alibi quam coram se disceptetur: Expositum est Magistrum le vasseur in hac parte prosyndicum, consultorum Patronorum Universitatis Consilio, ad senatum confugisse, petivisse que ab eo supremo ordine Propratorem castelleti vetari, ne causam de re scholasticâ quæ tota academica esset jam in academico tribunali agitata, ad se præsumat attrahere: Senatum autem prosyndici petitioni annuisse, et Decretum Eâ de re concessum, fuisse juridicè Magistro Collot significatum. Quod quidem ab academiæ deputatis ratum habitum fuit.

Die Sabbati primo Martii 1727. In Comitiis ordinariis horâ post meridiem primâ, apud amplissimum Rectorem in Marchiano habitis, præter auditos tres supplices pro litteris nominationis, jure magisterii in artibus et Quinquennii, quibus litteræ quas petebant fuerunt concessæ, actum est de Lustratione Collegii Cenomanensis ab academico Tribunali juridicè factâ die 22.° mensis maii 1726. et Decretum fuit prædicti Collegii Primarium ac Procuratorem, nec non et Bursarios, Syndici Universitatis nomine, ad proxima Tribunalis academici Comitia citari, ut his auditis, quod æquum ac justum erit in supradicti collegii utilitatem ac salutem ab academiâ consulatur.

Die Martis undecimo Martii, feriâ nimirum tertiâ secundæ in quadragesimâ hebdomades apud Mathurinenses horâ septimâ matutinâ habita sunt Universitatis Comitia ad rotulum aperiendum, veteri more licet nunc prorsus inutili servato: ubi olim de designandis ad beneficia quædam viris nonnullis probis, eo nomine summo Pontifici commendandis, à quo obtinenda erant ista sacerdotia, agebatur, deinde supplicanti pro litteris nominationis, jure magisterii in artibus et Quinquennii concessæ fuerunt litteræ.

Die Martis 18. Martii 1727. horâ octavâ matutinâ convenere apud Mathurinenses, ordines omnes academiæ, et inde comitatum præbuerunt amplissimo Rectori ad ædes Deo sacras sub Invocatione Santi Joannis Baptistæ in graviâ supplicatum procedenti.

Die Sabbati 5.° aprilis 1727. habita sunt apud amplissimum Rectorem M. Joannem de Laval in Marchiano Collegio menstrua Comitia Deputatorum universitatis. In his duo supplicantes auditi sunt, quibus Litteræ nominationis, Jure Magisterii in artibus et quinquennii concessæ fuerunt. Deinde in locum Magistri hallé unius è duobus academicis in curiâ castelleti Patronis nuper fato functi, unanimi

deputatorum omnium consensione Electus fuit vir Clarissimus Magister Daniel Matthaeus Langlois Patronus causarum celeberrimus, solitus orare atque agere apud Castelletum.

3.° de Negotio quod ad Collegium hubantinum attinet actum est; Et academia Decrevit magistrum Griller hujus collegii Primarium per amplissimum Rectorem acciri, ab Eoque resciri Ecquae sit ejus negligentiae causa in computis et statu Collegii coram academici Tribunalis deputatos repraesentandis.

4.° De Collegii Cenomanensis negotiis actum est praesentibus Primario, Procuratore et Bursariis hujus collegii, sed nihil adhuc hac de re finitum.

Die Martis 22.a aprilis 1727. horâ ipsâ septimâ matutinâ apud Mathurinenses celebrata sunt Synodalia comitia ad recognoscendos eos Beneficiarios qui ab academiâ beneficium aliquod olim obtinuere. Postquam amplissimus

R. congregationis causam exposuit, Syndico pro munere suo requirente servari morem antiquum Synodi quotannis, Stato hoc die frequentandae, deputati unanimi suffragio censuerunt Synodum academicam singulis annis esse, die primo Martis post Dominicam in albis, celebrandam, appellandos esse ordine et nomine suo possessores beneficiorum quaecunque sunt de collatione Universitatis; qui se moribus et vivendi ratione dignos Existimatione praestant, laudandos; Si qui aliquâ parte deficiunt, pro merito arguendos, praesentibus denique gratulandum; absentes, ni causam sonticam Exhibent, aureo nummo, antiquitus constitutâ paenâ mulctandos. Scriba igitur stans coram ampl. Rectore, nudo capite altâ voce, beneficiarios academicos citavit hoc ordine.

Pastores Ecclesiarum paroecialium.

Magister Joannes Baptista Choart Doctor Theologus pastor Ecclesiae paroecialis Sancti Germani veteris . . . ab anno 1674.

Magister Jacobus L'abbé in artibus Magister pastor Ecclesiae paroecialis Sancti Andreae ab arcubus . . . . 1706.

Magister Michael Godeau Rhetoricae quondam professor in Regia navarra, pastor Ecclesiae Paroecialis Sanctorum Cosmae et Damiani . . . . . . . 1718.

Capellani.

Capellanus Capellaniae Beatae mariae in Ecclesiâ paroeciali Sancti andreae ab arcubus, Magister Carolus Tabourin.

Savoisiani.

Magister Bertrandus Robinet Doctor Theologus . . . 1709.

Magister Joannes Bonnecoeur Licent. Th^gus quondam Philosophiae professor in Lexoveo

Magister Andreas de Laleu Doctor Medicus.
Magister Carolus franciscus du four Doctor Theologus. 1724.
Magister Joannes Guillaume Licent. Thgus Socius Sorbonicus —
Philophiæ professor in Sorb. Plessæo, Decanus et antiquus —
Procurator germanicæ nationis.

De Castelleto.

Magister Claudius Lorey Emeritus Rhetoricæ professor in —
Bellovaco antiquus Rector, abdicavit.
Magister Cyprianus L'anglois Baccal. Thgus antiquus —
Galliæ Procurator.
Magister Andreas Assolan in utroque jure Licentiatus.

De Thesauro Regio.

Magister Martinus Martinot Licentiatus Thgus antiquus —
Germaniæ Procurator.
Magister franciscus Witasse de fonteine Licent. Sorbonicus —
antiquus Picardiæ Procurator. 1720.

Die sabbati 3.º mensis Maii 1727. vocati sunt ad Comitia —
solita Decani atque Procuratores de rebus academiæ una cum —
amplissimo Rectore deliberaturi. 1.º quatuor supplicantes —
jure Magisterii in artibus, et quinquennii pro litteris —
nominationis auditi fuere, quorum supplicationibus deputati —
annuerunt. 2.º Magister Daniel Matthæus Langlois die 5.º —
aprilis nuper elapsi electus in Patronum universitatis apud —
Curiam castelleti, loco magistri hallé, pro eo munere —
Sacramentum dixit in manibus amplissimi Rectoris. —
3.º actum est de negotio Collegii hubantini, et 4.º de negotio —
Collegii cenomanensis. 5.º Rector amplissimus dixit —
Magistrum Tardy, universitatis in curiâ Castelleti procura-
torem et hoc anno paræciæ S.ti Stephani in monte —
curatorem honorarium venisse ad se et pro magnâ re —
postulasse ut velit in solemni festi Corporis Christi —
Supplicatione, cum sex antiquis ex eâdem paræciâ Rectoribus, —
umbellam deferre. Subjunxit Idem Dominus Rector, id —
honoris obitum jam ante à suis decessoribus tam anno —
1710. Rectore Magistro Lorey, quam Rectore Magistro —
Coffin anno 1720. Sibi tamen religioni fuisse, ne quid —
amico suo polliceretur, priusquam scisset, Ecqua foret —
Deputatorum universitatis super eâ re mens ac sententia.
Audito M. Edmundo Pourchot syndico, D.D. Deputati, —
quamquam Impensæ ceremoniarum ejusmodi aliquanto —
sæpius recurrere videantur, tamen quæ fuerint hâc vice —
adhuc faciendæ illas ex ærario universitatis depromi, —
atque honestè et pro academiæ dignitate fieri, censuerunt, —
sed eâ conditione, ne ante sequentes annos viginti ejusmodi —
largitio concedatur.

Die Martis 13.º maii 1727. circa horam sesqui quartam —
post meridiem Rector amplissimus, Decani facultatum, —

Nationum Procuratores, septem ordinum adjuncti, officiarii que majores universitatis in collegium Mazarinaeum se contulerunt, atque inde in omni infularum suarum apparatu, bini, praecedentibus bidellis quatuordecim suas clavas gestantibus, in proximum Contii principis è regio Borboniorum sanguine, nuperrime fato functi palatium iverunt, corpus que ejus aquâ lustrali asperserunt. Inde reditum est in Mazarinaeum, ubi à Magistro Robbe summo Collegii moderatore rectore antiquo universitatis, academici Proceres cum summâ comitate tam venientes quam redeuntes excepti sunt.

Die Martis 20.° ejusdem mensis Maii habita sunt apud amplissimum Rectorem, in Collegio marchiano, comitia deputatorum, adjunctorum, et majorum officiariorum universitatis, ad excipiendos impensi et accepti rationes pro anno integro 1726. à Magistro Antonio alexandro le vasseur Quaestore generali reddendas.

1.um Admissa de more est Magistri Petri Petior Presbyteri Lucionensis jure Magisterii in artibus et quinquennii supplicatio pro litteris nominationis.

2.um Ingressi sunt Magistri Cottin in Regiâ Navarrâ et De Lorme in Sorbonâ Theologiae Professores; assidebat cum deputatis Magister Leonorius de Romigny sacrarum item paginarum professor in Sorbonâ, syndicus Theologicae facultatis, eoque nomine ejusdem sacri ordinis adjunctus, qui cum iis proque iis verba fecit. Dixit pensionem mille librarum, ex erario Academico concessam sacrae Theologiae Professoribus, non fuisse hoc anno exolutam. Non solvendi causam fuisse a Magistro le vasseur Quaestore allatam, quod hoc anno Universitas non esset in aere suo, fuisse tamen unde pensiones persimiles jurium et Medicinae facultatis solverentur. Et Medicinae quidem non inficiari se quin solvi debuerit, Juridicam autem facultatem nihilo plus juris in fundum Academicum quam Theologicam habere, petierunt juberi quaestorem, si in praesentia, pecunia non suppetat, saltem cum primum universitas solvendo erit, debitam sibi pro hoc anno pensionem restituere, ne qui labores anni sustinuerunt, meritâ anni mercede defraudentur. Praeterea intercesserunt ne deinceps in meliore conditione sint, quod spectat ad praedictam pensionem, exceptâ medicinâ, ordines ulli, quam Theologia quae prima omnium facultas est. Magister Caron Picardiae Procurator, et Magister Smith Procurator Germaniae, suarum Nationum nomine, querelas atque intercessiones easdem attulerunt. quorum omnium tam praedictus sacrae Theologiae

Syndicus quam supra dicti Procuratores scriptum instrumentum a se subsignatum universitatis scribæ tradiderunt. Magister Lorry Decanus Jurium respondit, concessas Theologicæ facultati, et Nationibus Picardiæ ac Germaniæ annuas ex ærario Academiæ pensiones, temporis esse admodum recentis: et legit Senatus Decretum, quod habebat præ manibus, quo prædictæ novæ pensiones confirmantur: sed ex eodem Decreto observavit, illas ea tantum conditione esse solvendas 1.um ut in ærario universitatis, tria millia librarum adsint, 2.um ut ei summæ mille libræ ex proventibus annuis adjiciantur. Attributas autem tam juridicæ quam Medicæ facultatibus pensiones, in omnibus esse persimiles; institutionis annos habere jam fere octoginta, et fuisse prædicto senatus Decreto anni 1712. nulla adhibita exceptione aut conditione confirmatas: Itaque se dixit adversus intercessiones Professorum Theologiæ, procuratorumque Picardiæ et Germaniæ, vicissim intercedere. Magister Besoigne vice Procurator Gallicanæ Nationis, ordinis sui nomine obtestatus est tum adversus pensionem mille librarum consultissimæ facultati solutam, tum adversus postulationes tàm à professoribus Theologiæ, quàm à Procuratoribus Picardiæ et Germaniæ emissas: eo quod cum causa quæ hujusmodi pensionibus concedendis locum dedit olim, nimirum stipendii Professorum tenuitas, jamdudum desierit, desinere et ipsæ pensiones jam pridem debuissent. Cum insuper, si ærarium Academicum par esset istis solvendis pensionibus, æquum non foret honorandam Nationem, aliis ordinibus, qui nunc meliorem fortunam adepti sunt, post poni. Magister Broquet venerandæ nationis Procurator similiter contestatus est, seque omnibus à vice Procuratore nationis Gallicanæ rationibus allatis, nomine sui ordinis uti declaravit. Magister Lorry, cæteri que item qui prius, contra nationes Gallicanam et Normanam contestati sunt. quarum contestationum atque intercessionum instrumenta partibus invicem postulantibus, Rector Amplissimus concessit.

3.um Magister Edmundus Pourchot Syndicus universitatis dixit se rogatu ~~viri~~ Clarissimi viri peramantis universitatis; Ecquid ei placeat de clientelarii censualium obventionum jure remittere. Re missâ in deliberationem et dictis sententiis placuit Clarissimo viro responderi, universitatem nihil optare magis quam ut erga eum se præstat bene gratam. Itaque licet res in incertum proponatur, e viginti qui debentur per singulos libellos, denariis, octo remissum iri,

duodecim tantum repetitum. Sed 2ª lege quæ posita est à nostris majoribus, à qua nefas sit nobis recedere ne domus quæcunque emenda sit, veniat unquam in manus hominum jugis mancipii.

4.um Auditæ demum et perpensæ diligenter Magistri Antonii Alexandri le Vasseur Quæstoris rationes, ab omnibus tam deputatis quam adjunctis atque officiariis approbatæ fuerunt ac subscriptæ atque ita ab amplissimo Rectore conclusum fuit.

Die veneris 23.° Maii 1727. horâ septimâ matutinâ, apud Regiam Navarram indicta pridie de more per schedulas comitia Deputatorum Universitatis habita sunt ad sigillandum. verum cum clavis honorandæ nationis nondum restituta fuerit à Magistro Collot, academiæ placuit hâc vice adhuc arcam per fabrum serrarium, præsentibus amplissimo Rectore et Deputatis, aperiri ac recludi.

Die Sabbati 7.° mensis Junii 1727. menstrua habita sunt comitia apud amplissimum Rectorem in Marchiano: inquibus præter tres supplicantes admissos actum est de negotio Collegii Cenomanensi, et de variis rebus ad Lubantinum Collegium spectantibus.

Die Martis 17.° Junii 1727. Processit Rector amplissimus cum universis academiæ ordinibus à Patribus Mathurinensibus quo horâ octavâ matutinâ convenerant ad ædem Deo sacram sub invocatione S.ti Nicolai de Cardueto ad supplicandum.

Die Sabbati 5.° Julii 1727. In menstruis comitiis apud amplissimum Rectorem habitis, admisso quodam supplicante jure Magisterii in artibus et quinquennii pro litteris nominationis, Magister Edmundus Marcuil ~~Doctor~~ Sacræ Theologiæ è Societate Sorbonicâ Doctor ac septennarius Professor ingressus dixit, cum januario mense nuper elapso Præbenda Canonialis in Ecclesiâ Baïocensi vacasset, se jure suorum graduum, in illius possessionem per Procuratorem inisse: postea idem beneficium à graduato quodam Cadomensi fuisse quoque postulatum. Se quidem, ut id rescivit, competitori suo juridicè diem apud Prætorem Parisiensem jurium et privilegiorum nostrorum conservatorem, dixisse: illum autem ad Curiam præsidialem Cadomensem adiisse, ab eâque, non defendente. Se, non vocato, ne scio quidem, sententiam obtinuisse. Inde adeo litem esse in Consistorio Regis, utra curia, an Castelletum parisiense, an curia præsidialis Cadomensis, Judex esse debeat. Subjunxit, cum suâ, tum totius Universitatis interesse, ne academia Cadomensis impunè, in parisiensis matris suæ privilegia, sinatur invadere, et suppliciter postulavit ut velit Universitas ad causam suam

in Consistorio Regis accedere. Audita M. Edmundo Pourchot Syndico, Remissâ in deliberationem, Placuit, habitâ plurimorum viri Meritorum ratione, postulationi Magistri Mareüil annui: ante tamen quam ad Causam ejus accedatur, Instrumentum procurationis, quo dictus Magister Mareüil fecit amico suo potestatem ineundi suo nomine præbendæ supra dictæ possessionem deferri ad Magistrum Godefroy universitatis in Consistorio Regis Patronum, ut videat numquid in illo actu insertum sit quod possit nostro juri obesse: ad eam autem rem deputari Magistros Amyot Decanum Jurium, et Besoigne vice procuratorem Gallicanæ nationis.

Deinde Rector amplissimus dixit Epistolam ad se nuper, cum instrumento memoriali, missam fuisse à tribus Doctoribus aggregatis consultissimæ facultatis Remensis academiæ, fidem Parisiensis universitatis implorantibus, querentibusque leges et laudabiles consuetudines juridicarum facultatum, infractas apud se fuisse, semel ante aliquot annos, iterùm hoc anno, cum sine concursu Regiis sanctioribus instituto, sine ullâ concertatione, nullo exhibito palam studiorum aut Doctrinæ specimine, vir quidam in antecessoris vacante Remis cathedrâ, inverso consuetæ jurisdictionis ordine, autoritate Regis nominatus, constitutus fuit. Lectis prædictis Epistolâ et Memoriali instrumento, audito M. Edmundo Pourchot Syndico, Remissâ in deliberationem, Et dictis sententiis, conservatio legum ad Juridicas facultates pertinentium, imprimis, de sapienter institutis concursu et publicis disputationibus, digna res est visa, ad quam Universitas Parisiensis seriò attendat. Itaque Placuit per amplissimum Rectorem Eâ de Re scribi ad Emin. Cardinalem floreum administrum: priùs tamen consult. Magistrum Godefroy universitatis in Consistorio Regis Patronum: ac si ab Eodem Eminentissimo Cardinali administro, Libellus supplex, quem prædicti aggregati Remenses, Ei se alterum obtulisse, admissus erit, rogari eundem, ut per ipsum universitati liceat, ad causam dictorum aggregator. accedere.

4.° Actum est de controversiis inter Primarium Collegii Cœnomanensis et M. Petrum Dandelle nunc Procuratorem et Bursarios, nec non de Rationibus Magistri le Geay absentis et Exprocuratoris coram Deputatis reddendis.

5.° Actum est quoque de negotio hubantini collegii.

Die sabbati 2.° mensis augusti 1727. horâ post meridiem primâ, apud amplissimum Rectorem in Collegio Marchiano habita sunt ordinaria comitia deputatorum

Universitatis, in quibus unus supra quinquaginta supplices Iure Magisterii in artibus et quinquennii auditi sunt pro litteris nominationis et admissi. Deinde actum fuit de Collegii Cenomanensis rationibus reddendis. ac tandem Lustratum fuit ab ipso Tribunali S.ti Michaëlis Collegium.

Die 17.° augusti 1727. horâ secundâ post meridiem, Rector amplissimus cum nonnullis deputatis academicis et officiariis universitatis, illustrissimo galliarum cancellario Domino Daguesseau, à longo demum exilio, revocato, ivit Universitatis nomine, de reditu suo gratulatum. Et supremus quidem ille Magistratus, amore suo in litteras apprimè notus, cum salutationem hanc nostram quam cujusquam alius ordinis, sibi acceptiorem esse significavit, tum subjunxit, oblivioni se nunquam daturum, quod Universitas quotannis, absenti sibi perinde ac si præsens in urbe versatus fuisset, cerei honores detulerit.

Die sabbati 23.° Augusti 1727. habita sunt apud Amplissimum Rectorem M. Joannem De Laval, in Marchiano, propter instantes ferias aliquot diebus ante occupata comitia. Rector amplissimus dixit nemini academico latere, Maturinenses ab aliquot annis aulam celebrandis universitatis conventibus construxisse multo quàm priorem, et fenestris clariorem, et spatio capaciorem, et specie ipsâ digniorem, sed enim illam nudis esse parietibus; suggestum autem Rectorium importunè, ut res sunt, ad habendas conciones positum esse; sedilia verò tam dominorum deputatorum quàm procerum cujusque ordinis indistincta plerumque esse et non satis certa suis locis, ut querelæ interdum eâ causâ eveniant; quod si videatur, posse et parietes ligno vestiri, et cætera incommoda pro comitiorum academicorum dignitate atque utilitate removeri, nec vero impensas, cum lignorum materia vili pretio væneant hoc tempore, magnas fore. auditus est Magister Edmundus Pourchot Syndicus universitatis qui dixit, istud consilii quodmodo ab amplissimo Rectore propositum fuit, in votis jam dudum esse omnium academicorum ut quandoque perficiatur. Tum enim demum universitatem habituram proprium sibi locum non tantum ad generalia comitia sua celebranda, sed etiam ad excipiendos cum honore, seu qui persæpe ad nos à Rege mittantur invitationum causâ rituum publicorum præfectos, seu qui veniunt à curiâ gravibus de causis delegatis, (quod rarum nunc quidem sed evenit tamen) supremos Magistratus; locum, quam sunt pleraque in quibus Rectores habitant, Collegia

decentiorem. unum tamen, ut sunt res humanæ vicissitudinibus obnoxiæ, cavendum ut Mathurinensium præpositus et Collegium scripto authentico agnoscant ornamenta quæcunque in aulâ suâ nostris impensis fient, ad universitatem pertinere, tollenda si casus evenerit, atque alio quo eidem universitati visum fuerit asportanda. Cæterum ad istud opus dirigendum neminem in academiâ quam ipsum Rectorem amplissimum videri sibi peritiorem ac diligentiorem. quæsitum est ab aliquibus deputatis quota summa videtur esse huic operi impendenda? Respondit Rector amplissimus se rationem ejus rei secum jam arcte exegisse. satis abunde fore si parietes ad novem pedum altitudinem ligno vestiantur. sumptus non esse summam quingentarum supra mille librarum, excessuros.

Dictis itaque sententiis placuit unanimi consensu, novam aulam Maturinensium in quâ academica comitia celebrantur impensis universitatis adornari, parietesque ejus ligno ad altitudinem novem pedum, vestiri, rogari amplissimum Rectorem ut istius operis dirigendi provinciam in se pro suâ fide ac peritiâ, suscipiat. Et cautionem de quâ syndicus admonuit adversus mathurinensium præpositum et conventum, sedulò adhiberi curet, ut si quando, pro rerum vicissitudinibus, casus acciderit, universitas facta suis impensis ornamenta, ligna que vestientia parietes jus habeat demendi et quò ipsi libuerit adsportandi.

Die 30. Augusti 1727. Rector Amplissimus cum tribus aliis Academicis, in uno curru adivit ad Dominum Chauvelin insulatum curiæ presidem, eique universitatis nomine congesta a Rege in uno se amplissima munera custodiæ sigillorum et negotiorum externorum administrationis, gratulatus est.

Eodem die ac cursu, cum sit universitas collatorum sibi officiorum ante cæteros ordines bene grata, Idem Dominus Rector, uti in præcedentibus comitiis conclusum fuerat, ivit cum suis comitibus, ad Dominum D'armenonville salutandum virum in multis rebus de nobis optimè meritum, otium nunc abdicatâ sigillorum custodiâ; spectantem, sed eum domi suæ non invenit.

Die Sabbati 4.° octobris 1727. In comitiis ordinariis apud amplissimum Rectorem habitis. 1.° supplicantes octo admissi fuerunt pro litteris nominationis, jure Magisterii in artibus et quinquennii. 2.° Deinde

\+ agentur

Magister Edmundus Pourchot Syndicus dixit de Magistro Godefroy nostro apud Consistorium Regis quo pleraque hoc tempore nostra per+ patrono. Ipsi, quanquam perutilia nobis a pluribus annis officia præstiterit seu cum de rebus Academicis Scriberet, seu cum nos voce et Sapientibus consiliis adjuvaret, fere nihil honorarii oblatum fuisse, et à viro tàm abstinente, quàm amico Universitatis, obtineri non posse ut ipse quantum honorarii Sibi à nobis debeatur, dicat aut fateatur. Re missâ in deliberationem ac dictis sententiis, placuit ne ingratam Se universitas gerat adversus Magistrum Godefroy, ipsi per quæstorem pro officiis et consiliis, præberi Summam librarum Sexcentarum; de rebus autem iis quæ Sunt juris communis, impensis videlicet ab ipso nostrâ causâ factis, Scriptisque et aliis Ejusmodi, rogari Eundem per Rectorem amplissimum, ut rationem scripto proferat, quo ipsi Satisfiat ab universitate.

3. Magister Augustinus Claudius Benoigne vice Procurator honorandæ nationis rogatus fuit ut etiam cum è munere quod in præsens gerit, Excesserit, negotia tàm Collegii Cenomanensis quàm Collegii Lubantini, Sicut ac Collegii S.ᵗⁱ Michaelis, donec absolvantur, non deserat, sed de iis velit ad Tribunal Academicum, ut prius, referre.

4.° Alterum Academici in curiâ Procuratoris munus jam pridem vacans, Sub nomine Procuratoris in curiâ Subsidiorum, unanimi deputatorum consensu, concessum fuit Magistro Michaeli Basly jam Procuratori in curiâ. Cætera nihil ad nos.

Die Martis Septimo octobris 1727. habitæ Sunt Supplicationes academiæ in æde Deo Sacrâ Sub invocatione Sanctor. Petri et Pauli de Caritate in Suburbio Sangermano, Rectore Mag. Joanne Couvillard de Laval.

Die veneris decimo octobris 1727. In Comitiis generalibus preclaræ artium facultatis habitis apud Maturinenses horâ decimâ matutinâ. Magister Petrus viel Emeritus Rhetoricæ in Collegio Sorbonæ-Plessæo Professor, vir jam Rectorius et Scriba universitatis in novum Rectorem Electus fuit.

Die Sabbati undecimo octobris 1727. horâ Septimâ matutinâ apud Maturinenses, Comitia Deputatorum universitatis ab amplissimo Rectore novo M. Petro Viel, invitatorum Schedulis pridie datis ad sui Instructionem seu confirmationem habita Sunt. Rector amplissimus

causam congregationis aperuit. Tum Clarissimus —
Exrector M. Joannes Couvillard De Laval, ad dextrum
latus assidens amplissimi Rectoris, postulavit ut memoriale
à se conscriptum, quo se dixit Evicisse, nullum posse dici —
universitatis suppositum Ejusque frui privilegiis, nisi —
in manibus Rectoris jusjurandum dederit atque libro
ejus inscriptus fuerit, in Tabulario deponeretur. auditus
est M. Edmundus Pourchot Syndicus, qui dixit se pro Re
academicâ nil morari confirmationem novi Rectoris:
nec per se stare quominus memoriale Clarissimi Exrectoris
in Tabulario deponatur: postea requisivit ut aliquis ex
academiâ eligeretur, qui Scribæ vices gereret loco M. Petri —
~~viel~~ viel nunc Rectoris. Sapientissimi Decani et —
Ornatissimi Procuratores unanimiter suorum ordinum
nomine probaverunt et confirmaverunt Electionem —
M. Petri viel in Rectorem; unanimi etiam consensu in —
vice Scribam Elegerunt M. . . . . . . Ingout
Professorem in Collegio Sorbonæ Plessæo, ut
Eo fungatur munere tantummodo dum Magister —
viel erit in Rectorio Magistratu; annuerunt quoque —
Clarissimi Exrectoris postulationi, salvis tamen —
omnium juribus. Geoffroy Decanus.

# Res Gestæ
## apud Barbitonsores-Chirurgos
à die 2.° Novembris 1726.
ad Diem 3.um Novembris 1727.

## M. Stephano francisco Geoffroy Parisino Decano.

Decanus per hunc annum à Barbitonsoribus Chirurgis, more solito, monitus fuit per schedulas ipsi delatas et subscriptas à Proto chirurgi vicario et Præposito perpetuo dicto Turssan, ut adsit actibus et Magisteriis chirurgiæ Tyronum. Sed his actibus et magisteriis Decanus nec ~~ullus~~ alius Doctor Medicus adfuit. vetitum enim fuerat à facultate per Decreta die martis 2.° mensis maii 1724. et die Lunæ 22.° ejusdem mensis, M. Philippo Caron Decano, ne Decanus cum adjunctis his intersit actibus et Chirurgorum magisteria suo chirographo comprobet et confirmet. Censuerant enim Patroni in curiâ de negotiis facultatis prius consulti multum facultatis interesse ne senatûs-consulto die undecimâ mensis martii 1724. lato assentire et obtemperare videatur.

hoc autem fuit ratio præcipua propter quam Jura facultatis hâc Decani præsentiâ in Chirurgorum Magisteriis læduntur, quod pactis conventis et senatûs-consultis Chirurgiæ Tyrones teneantur Chirurgiæ Professorum lectiones per quatuor annos audire, et testimoniales eorumdem Professorum litteras afferre cum ad Magisterium admittuntur: de quibus litteris testimonialibus fieri debet mentio in suis Magisterii litteris: Quæ quidem Leges à ~~medicinæ~~ Chirurgiæ Tyronibus et Præpositis Chirurgis prorsus negliguntur et hoc Senatûs-consulto abrogatæ videntur. Re ipsâ facultati per plures annos placuerat Chirurgorum Magisteria his conditionibus destituta comprobare. Sed non Expedit hanc nimiam et diuturniorem facultatis erga Chirurgos indulgentiam diutius prorogari: quod et facultati et ipsis Chirurgis damnosum foret, et publicæ utilitati adversaretur. Non igitur his chirurgorum actibus et Magisteriis interfuerunt facultatis medicæ Decanus et Doctores, donec

ab hoc Senatûs consulto appellatio per supplicem libellum civilem, ut vocant, facta judicata fuerit, et la Magisteriorum conditio restituta.

hi autem Sunt actus ad quos Decanus fuit advocatus et quibus non adfuit.

Die Mercurii 13.° novembris 1726. ad Magisterium dicti Luberie.

Die Mercurii 20.° novembris 1726. ad aggregationem dicti Corbon.

Die Sabbati 23.° novembris 1726. ad aggregationem dicti Sorbec.

Die Martis 31.° Decembris 1726. ad aggregationem dicti Lamber.

Die Sabbati 29.° Martii 1727. ad aggregationem dicti Bouquot.

Die Mercurii 14.° maii 1727. ad aggregationem dicti Boiscaillaud.

Die Mercurii 11.° Junii 1727. ad aggregationem dicti Garaud.

Die Mercurii 9.° Julii 1727. ad aggregationem dicti Guilmardet.

Die Martis 29.° Julii 1727. ad Tentativam dicti Fourcade.

Die Sabbati 13.° Septembris 1727. ad primum Examen dicti fourcade.

Die Jovis 25.° Septembris 1727. ad Tentativam dicti Sué.

Die Mercurii 1.° octobris 1727. ad aggregationem dicti Daste.

Die veneris 17.° octobris 1727. ad primum Examen dicti Sué.

Die veneris 24.° octobris 1727. ad Tentativam dicti Blin.

Die Jovis 29.° maii 1727. In Insanabilium nosocomio de chirurgiâ tentatus fuit Dyonisius villain in majoris hujus urbis nosocomio (l'hotel Dieu) Tyro Chirurgus ad Jus Chirurgici magisterii per sexennium hâc in domo serviendo promerendum, in locum dicti Garrault, cujus sexennium jam elapsum erat et definitum. Coram facultatis Decano monito prius per Schedulam à D. vion, nomine D. D. administratorum, et eorum Scriba Scriptam et Subscriptam, et ab eodem Tyrone Chirurgo invitato. Coram M.° francisco afforty hujus Domûs medico ordinario, Coram cognitoris causarum generalis Substituto, Et pluribus administratoribus, interrogatus fuit à Proto Chirurgi vicario, et quatuor Chirurgorum Præpositis. Probatis autem ejus responsis à præpositis concludente Decano admissus fuit.

Geoffroy Decanus

# Obstetrices

Apud Chirurgos Examinatæ atque ad Magisterium admissæ.

a die 2.º Novembris anni 1726.

ad Diem 8.um novembris anni 1727.

## M. Stephano francisco Geoffroy Parisino Decano

De arte obstetricandi à Proto Chirurgi vicario, quatuor Præpositis Barbitonsorum Chirurgorum Parisiensium, quatuor Castelleti Chirurgis et Ejusdem Castelleti juratis matronis, Præsentibus facultatis medicæ Parisiensis Decano, duobus Regis in Castelleto Medicis, Sancosmianæ communitatis antiquiore et octo Barbitonsoribus Chirurgis Parisiensibus, interrogatæ sunt, ad Magisterium artis suæ probante et annuente facultatis Decano admissæ cum juramento fidei et obsequii erga facultatem medicam Parisiensem et inter obstetrices Parisienses renuntiatæ fuerunt.

Die veneris 15.º novembris 1726. dicta de Laune.

Die Jovis 19.º Decembris 1726. dicta quenet.

Die Martis 24.º Decembris 1726. dicta frere.

Die Lunæ 20.º Januarii 1727. dicta Garaime quæ die Lunæ 16.º Decembris 1726. Examine jam fuerat tentata et minus perita deprehensa dimissa fuerat ut per mensem adhuc amplius vetu edoceretur: tunc verò Quæstionibus sibi propositis aptè respondit.

Die Lunæ 17.º martii 1727. dicta Merfried.

Die Lunæ 28.º aprilis 1727. dicta Dubois.

Die Lunæ 12.º Maij 1727. dicta Laurent.

Die Lunæ 21.º Julii 1727. dicta Davignac.

Die Lunæ 11.º augusti 1727. dicta Hee.

Die Jovis 14. augusti 1727. dicta Maraits.

Die Jovis 11.º Septembris 1727. dicta Gervais.

Die Jovis 18.º Septembris 1727. dicta Chavasse.

Die Mercurii 24.º Septembris 1727. dicta fabre quæ die Jovis 24.º Julii interrogationibus minus aptè satisfecerat, tunc appositè respondens idonea habita est.

Die Jovis 25.º Septembris 1727. dicta Lainé.

Die Jovis 16. octobris 1727. dicta Langlois.

Die Jovis 23. octobris 1727. dicta Radaelly.

Geoffroy Decanus.

# Res Gestæ apud Pharmacopoeos M. Stephano Francisco Geoffroy Parisino Decano

a Die Sabbati 2.º Novembris 1726.
ad diem Sabbati 8.um Novembris 1727.

Diebus Martis 26.º augusti, Lunæ primo et Martis 9.º Septembris 1727. Decanus, Pharmaciæ Professores, Doctores adjuncti, Rei Pharmaceuticæ Parisiensis custodibus Juratis stipati Magistror. Pharmacopœorum Parisiensium officinas lustraverunt, necnon Prætorianorum Pharmacopoeorum officinas præsente Eorumdem Syndico.

Diebus autem Lunæ 15.º, Jovis 18.º, Et Lunæ 22.º Septembris ejusdem anni à Decano, Professoribus, Doctoribus adjunctis, et Rei aromatoriæ custodibus juratis aromatariorum officinæ lustratæ fuerunt.

Die Lunæ 23.º Junii 1727. In Ptochotrophii generalis Domo (quæ la Pitié dicitur) de Pharmaciâ interrogatus fuit dictus de Villemord in domo dictâ la Salpetriere Pharmaciæ Tyro, à Pharmaciæ Professoribus, Pharmacopœorum Societatis custodibus Juratis coram nonnullis administratoribus, absente Decano propter urgentia facultatis negotia, ad Pharmaciæ Magisterium consequendum pauperibus in hôc Domo per sex annos serviendo et probatis responsis admissus fuit. Pharmaciæ Professores præsentes actum admissionis subscribere neglexerunt. imò ab administratorum scribâ in illo admissionis instrumento nulla de illis facta fuit mentio. hæc Professorum incuria paulo post reparata fuit,

Die Martis 21.º octobris Natalis-Petrus Paschalis Pharmaciæ Tyro Examine de Pharmaciâ tentatus fuit à Decano, Pharmaciæ Professoribus, Rei Pharmaceuticæ custodibus Juratis et novem magistris Pharmacopæis: Et responsionibus suis satisfecit.

Die Lunæ 27.° octobris 1728. in publicis Pharmaceuticis ædibus, Pharmaceuticum Natalis-Petri Paschalis Parisini Pharmaciæ Candidati Specimen à Rei Pharmaceuticæ custodibus Iuratis propositum et à facultatis Decano et Pharmaciæ Professoribus prius comprobatum et eorum Chirographo munitum, palam expositum fuit. Species quibus hujus Speciminis medicamenta componi debebant à Decano, Professoribus, custodibus Iuratis, coram Magistris Pharmacopæis examinatæ sunt et comprobatæ: ac proinde has compositiones elaborandi licentia à Decano et Professoribus dicto Candidato concessa fuit.

Diebus verò martis et Mercurii sequentibus hæc elaboravit et confecit medicamenta præsente uno ex Professoribus, Duce Nicolao Pia Pharmacopæo Parisiensi.

Die autem Iovis 30.° Octobris Pharmaciæ candidatus Medicamentorum confectionem absolvit Tabellæ decoctione coram Decano, Professoribus, custodibus juratis et Pharmacopæis quam plurimis, quibus cum Tabellâ cætera medicamenta jam confecta Examinanda exhibuit, scilicet orvietanum. Pulverem de Guttetâ. Electuarium Solidum seu Tabellam de hoc pulvere, et Turpethum minerale. has enim compositiones tantummodo confecerat ut pote Magistri Pharmacopæi filius. hæc medicamenta examinata et probata sunt. quare consentientibus facultatis Decano et Pharmaciæ Professoribus ad magisterium admissus est. Die Dominico sequente, quo jus jurandum solitum coram Proprætore Politiæ præstitit, pacta conventa Pharmacopæos inter et Saluberrimam facultatem se esse servaturum promisit et eadem in Professoris Pharmaceutici libro subscripsit.

Geoffroy Decanus.

# Codex Rationarius accepti et Expensi à M.^o Stephano francisco Geoffroy Decano.

pro Decanatu M.^i Nicolai Andry Exdecani.

## Tabula accepti

### Caput unicum.

Decanus accepit à M.^o Levasseur Universitatis Questore pro annuâ pensione Professorum facultatis medicæ anni 1726, die 16.^o Novembris 1726. summam mille Librarum ——— 1000.^tt

accepti — summa huius paginæ est de mille livres

## Tabula Expensi

### Caput Primum.

#### Expensi pro pecuniâ debitâ M.^o Philippo Caron et Impensis litis ipsum inter et facultatem.

Decanus solvit Magistro Philippo Caron summam centum et quinquaginta sex supra mille librarum cum sexdecim assibus et sex denariis pro reliquâ pecuniâ ipsi à facultate debitâ, ut fert Acceptilatio dicti M.^i Caron die undecimo aprilis anni 1727. data ——— 1156.^tt 16.^s 6.^d

Eidem M.^o Ph.^o Caron summam viginti duarum librarum reliquam ex facta

Summa Expensi huius paginæ est de onze cens cinquante six livres seize sols six deniers

visis quitanciis

compensatione Impensarum à dicto M.o Caron
ex facultate repetendarum, et Earum quas
facultas vicissim ab eodem M.o Caron repetere
debebat secundum Senatûs-consultum die decimo
aprilis 1727, latum, ut fert acceptilatio mutuò
et finalis facultatem inter et dictum M.um
Ph.um Caron die decimo octavo Junii 1728.
transacta ———————— . 22.#

Die 24.o februarii 1727. D.o Guerin Scribæ Domini
Paris in supremâ Curiâ Senatoris et Cognitoris litis
facultatem inter et M.um Caron summam duodecim
librarum ———————— . 12.#

Eidem die 24.o Decembris ejusdem anni summam
Sex librarum ———————— . . 6.#

D.o Vaultier facultatis Procuratori in Castelleto
in negotiis adversus M.um Caron, cum ab ipso
hujus litis instrumenta reciperentur Decanus
Solvit summam triginta librarum, ut fert ejus
acceptilatio ———————— . 30.#

Ejusdem Clericis tres libras ———————— . . 3.

D.o Drouart Procuratori in curiâ pro Impensis in
negotio facultatem inter et M.um Caron die ....
Maij 1728. summam centum quadraginta Septem
librarum cum decem assibus, ut fert acceptilatio — 147.# 10.s

D.o Dionis Tabellioni pro Exemplaribus instrumenti
quo Magister Ph.us Caron bona facultatis è manu
Regiâ liberat, et pro apocharum impensis ———— . . 7.# 10.s

e M.o Philippo Caron pro Comitatu quem sæpius
præbuerat M.o Nicolao Andry per suum Decanatum,
~~persolvit Decanatum~~, persolvit Decanus summam
triginta quinque librarum, ut fert ejus acceptilatio — . 35.#

Præterea singulis Doctoribus qui posterioris anni
Decanatûs M.i Ph.i Caron rationes subscripserunt,
numerantur autem 43, persolvit Decanus nummum
argenteum constantem tribus libris, sibi et antiqui=
ori magistro duplum; absentibus verò quatuor
Medicis aulicis, quin et cuique Bidello nummum
pariter argenteum persolvit: unde quia sunt 52.

Summa hujus paginæ est de deux cens soixante et trois livres

Visis Quitanciis

capita, conflatur summa centum et quinquaginta
sex librarum —————— 156.#
Insuper majori Bidello summam quinquaginta —
librarum, minori verò summam viginti quinque —
pro operâ extraordinariâ: unde exurgit summa —
Septuaginta quinque librarum —————— 75.#

# Caput secundum
## Expensi.

### Prò Stipendiis Professorum posterioris anni Decanatûs Magistri nicolai andry 1726.

| | |
|---|---|
| M.º Claudio vergne Pathologiæ Professori —— | 90.# |
| m.º Claudio Brunet Professori Physiologiæ —— | 90. |
| m.º Claudio de la vigne de frescheville Chirurg. Lat. Professori —— | 90. |
| m.º Joanni Damiano Chevalier Botan. et Mat. Med. Prof. —— | 90. |
| m.º Joanni francisco Coutier Chirurgiæ gallico idiomate Professori nihil quia accepit à seipso —— | Nihil |

# Caput Tertium
## Expensi pro Refusionibus.

| | |
|---|---|
| m.º Joanni Cordelle antiquiori Magistro —— | 4.# |
| m.º Claudio vergne Pathologiæ Professori —— | 2. |
| m.º Claudio Brunet Physiologiæ Professori —— | 2. |
| m.º Claudio de la vigne Chirurgiæ latinæ Professori —— | 2. |
| m.º Joanni Damiano Chevalier Botanices et m. m. Prof. —— | 2. |
| m.º Joanni francisco Coutier Chir. gall. idiom. Prof. — quia recepit à se ipso. | nihil |
| m.º michaeli Peaget Pharmaciæ Professori —— | 2. |
| m.º Joanni Bapt. Mongin alteri Pharmaciæ Professori —— | 2. |
| m.º Philippo Caron Censori pro refusionibus prioris et posterioris anni hujusce Decanatûs —— | 4. |

Summa huius paginæ est de six Cens Onze livres

visis Guiot ortis

# Caput Quartum

## Expensi pro honorario Professorum anni 1726. Ex ære universitatis

M.° Claudio vergne Pathologiæ Professori ——— 200.#
M.° Claud. Brunet Physiologiæ Professori ——— 200:
M.° Claud. de la vigne Chirurgiæ Latinæ Professori ——— 200:
M.° Joanni Damiano Chevalier Bot. et M. m. Professori ——— 200:
M.° Michaeli Peaget Pharmaciæ Professori ——— 200:

# Caput Quintum

## Expensi pro Rebus Sacris.

Petro la Grive pro Pane azymo et vino suppeditatis ad missarum celebrationem per annuum 1726. nec non Eidem pro mundatis Sacelli linteis et aliis rebus ad Sacelli et Scholarum usum Sub ministratis summam Octoginta librarum, ut fert ejus acceptilatio ——— . 80.#
Cereario Pebe pro cereis et facibus ab ipso suppeditatis per annum 1726. summam quinquaginta octo librarum, cum decem assibus et Sex denariis ——— . 58: 10: 6:

Visis Quitanciis

# Caput Sextum

## Expensi pro facultatis ædibus.

Viduæ Beaulieu vitriarii pro vitreaminibus Scholarum refectis et mundatis per annum 1726. ——— . 25.#
Viduæ Hunout quæ Ædium tecta refici curavit per annum 1726. ——— . 50:

# Caput Septimum

## Expensi pro Rebus et Litibus facultatis.

Pro annuæ pensionis Dominæ Coulin viduæ Magistri Fournier Trimestribus duobus cadentibus in diem ultimam septembris Decanus persolvit summam Septuaginta quinque librarum ——— . 75.#
Pro uno Trimestri annuæ Pensionis M.i Phil.i Docté Cadente in diem ultimam Septembris Decanus persolvit 100:
Dicto verreux aulæorum Textori summam triginta Sex librarum ——— . 36:

Summe Suivs pagina est de quatorse cens vingt quatre Livres dix sols six deniers

D.° Du Laurent Procuratori in Castelleto pro Impensis —
in negotio facultatis adversus dictum Bessiere —
Chirurgum et in negotio adversus dictum vios Chirurgiæ
Tyronem summam ducentarum librarum ut fert ejus —
acceptilatio — — 200:#

D.° Regnaut successori D.i Le Brethon in Castelleto —
Procuratoris in negotio facultatem inter et Barbitonsores
Chirurgos annis 1720. et 1721. summam — . 20:#

Philippo Nicolao Lottin Typographo pro diversis rebus —
typis mandatis per annos 1725. et 1726. summam —
quadringentarum et quinquaginta librarum, ut fert —
ejus acceptilatio — — 450:#

pro Pecuniâ singulis Doctoribus debitâ et persoluta —
pro Licentiis anni 1726, factâ distributione apocharum
annui tributi viritim solvendi, quæ quidem pecunia —
excurrebat supra summam illius tributi pro anno 1726.
Ex totâ hâc pecuniâ simul computatâ exurgit summa
ducentarum sex librarum supra duo millia, cum tredecim
assibus et undecim denariis, ut videre est in Tabulis hujus
computationis à Decano exaratis — 2206:# 13:ß 11:d

M.° Nicolao Andry Decanus, nomine facultatis et —
secundum Decretum die 29.° Octobris 1728. latum —
persolvit summam quatuordecim librarum cum novem . . 14:# 9: 6:
assibus et sex denariis quam facultas ipsi debebat, —
factâ ejus rationum computatione. —

Eidem pro diverso comitatu quem amplissimo —
Rectori præbuit per suum Decanatum, nec non aliis
Rebus in acceptilatione recensitis, summam —
quadraginta duarum librarum, ut fert acceptilatio. . . . 42:#

Eidem ad compensandam pecuniam è licentiis —
emergentem pro calculis, Decanus nomine facultatis
numeravit viginti quinque argenteos facultatis —
calculos, pro quibus. — . . 42:# 10:ß

Eidem M.° Nicolao Andry Decanus solvit honorarium
centum et quinquaginta librarum ipsi a facultate
Decretum in computatione rationum primi anni —
ejus Decanatus — . 150:#

Eidem persolvit quoque ob diversa Itinera honorarium
sexaginta librarum ipsi â facultate eodem decreto —
concessum — . . 60:#

Summa huius paginæ est de trois mille cent quatre vingt cinq livres
treize sols cinq deniers

trois quittances

6:

Vidi quittantias

Eodem Decreto Decanus nomine facultatis persolvit Mo. Ludovico De Santeul Quaestori summam quatuordecim librarum cum quatuordecim assibus et sex denariis, quam facultas, factâ ejusdem rationum computatione, ipsi debere agnovit ——— 14.# 14.s 6.d

Eodem Decreto à facultate singulis Doctoribus, ——— praesentibus, quatuor medicis aulicis et duobus apparitoribus viritim assignatum fuit honorarium trium librarum, Decano et antiquiori magistro duplum. numerus autem capitum fuit sexaginta, unde summa exurgit centum et octoginta librarum quam Decanus solvit ——— 180.#

Majori Apparitori persolvit quoque summam centum librarum et minori summam quinquaginta librarum ——— pro eorum operâ extraordinariâ per hunc annum à facultate etiam hoc decreto attributam ——— 150.#

Petro La Grive pro Calculis, Calamis, Papyro, ——— atramento, foco suppeditatis tum in rationum posterioris anni Decanatûs Mi. Phi. Caron computatione, tum in computatione rationum prioris anni Decanatûs Mi. Nici. Andry summam triginta librarum, ut fert ejus acceptilatio. ——— 30.#

Summa hujus paginae est de trois cens soixante, et quatorze livres quatorze sols six deniers

Summa totius expensi est de sept mille quinze livres — quatorze sols onze deniers

Summa accepti est de mille livres ergo summa expensi superat summam accepti de six mil quinze livres quatorze sols onze deniers.

# Codex Rationarius
## accepti et Expensi Ordinarii et Extraordinarii
## à M.° Stephano francisco Geoffroy Parisino Decano

à die Sabbati 2.° Novembris 1726.
ad diem Sabbati 8.um Novembris 1727.

---

# Tabula Accepti
## Caput
## Accepti Extraordinarii.

In computatione Rationum posterioris anni Decanatûs M.i Nicolai andry Decanus accepit pro facultate à M.° Ludovico De Santeul summam nonaginta librarum cum sex assibus, quam dictus Magister de Santeul, factâ rationum suarum computatione, facultati se debere agnovit — . 90.# 6.s

In eâdem computatione Decanus accepit à M.° francisco Afforty summam undecim librarum cum septem assibus et novem denariis, quam, factâ rationum suarum computatione, dictus M.ter Afforty agnovit se debere facultati — . 11.# 7.s 9.d

## Caput Primum
## accepti ordinarii
### Ex annuo Reditu facultatis.

à M.° Boucher Dargis pro duobus Trimestribus —

Summa hujus paginæ est de Cent onze livres treize sols neuf deniers

annuæ Locationis majorum facultatis ædium incipientibus die 1.° Octobris 1726, et cadentibus in diem ultimum mensis martii 1727, Decanus nihil accepit. Nam Magister Caron omnia facultatis bona sub manum Regis tradiderat, et Conductionis pretium receperat. unde —— Nihil

ab Eodem M.° Boucher Dargis pro uno Trimestri cadente in diem ultimum mensis Junii 1727, Decanus accepit summam centum et viginti quinque librarum. —— 125.#

Ab eodem pro altero Trimestri cadente in diem ultimum Septembris, Eandem summam librarum Centum et viginti quinque —— 125.#

À dicto Grados et mariâ adeline ipsius conjuge non viduâ, (ut Rumor erat, et ut ferunt priores commentarii,) pro annuâ Locatione minorum facultatis ædium nullam pecuniam Decanus accepit: Immo Domum deseruerant. at verò cum Decanus Eos judicio acriter persequeretur, supplices redierunt et obtulerunt Decano Syngrapham ducentarum et septuaginta quatuor librarum intra triennium persolvendarum, quas quidem facultati se debere confitentur, factâ computatione æris soluti et non soluti —— ad memoriam

à Petro la Grive filio, cui facultas has ædes Locaverat pro sex annis incipientibus die primo Julii 1727. et cadentibus in diem ultimum Junii anni 1733, pro summâ ducentarum et quadraginta librarum singulis annis solvendarum, Decanus accepit summam sexaginta librarum pro uno Trimestri cadente in diem ultimum septembris anni 1727 —— 60.#

Ab urbis Quæstore D.° Berthe summam centum septuaginta quinque librarum, pro ultimo anni 1726. semestri annui proventûs facultati debiti ex majori contractu quatuordecim mille librarum transacto apud Tabellionem dictum Baudouin die 11.° mensis martii 1721. Ille autem annuus proventus, Ratione pretii usuræ, nempe quadraginta denariorum, est tantum trecentarum et quinquaginta librarum. 175.#

Ab eodem D.° Berthe pro primo semestri anni 1727. [illegible]

Summa huius paginæ est de quat[illegible] quatre vingt cinq livres

Summam centum et Septuaginta quinque librarum —— 175.#

Ab altero urbis Quaestore D.o Routhier Summam viginti Septem librarum cum decem assibus, pro ultimo semestri anni 1726. annui proventus ex minori contractu bis mille librarum supra ducentas transacto apud Tabellionem dictum Capet die 20.o Januarii 1721. annuus autem ille proventus ratione praetii usurae, nempe 40. denarior, est tantum quinquaginta quinque librarum —— . 27.# 10.s

Ab Eodem D.o Routhier pro priori Semestri anni 1727. Summam viginti Septem librarum cum decem assibus. —— . 27: 10:

## Caput Secundum
## accepti à Baccalaureis
## In Quaestionibus Quodlibetariis
## Pro Stipendiis Lectorum et Registro.

à Desiderio-Claudio fremont —— . . 4.# 10:
à Joanne Baptista Boyer —— . . 4: 10:

## Caput Tertium
## accepti à Baccalaureis.
## In Quaestionibus Quodlibetariis
## Pro Horto

à M.o Desiderio-Claudio fremont —— . . 3.# 4.s
à M.o Joanne Baptista Boyer —— . . 3: 4:

## Caput Quartum
## accepti à Baccalaureis.
## In Questionibus Quodlibetariis.
## Pro Schedulis, anatoma et non Registratis.

à M.o Desiderio-Claudio fremont —— . 16.#
à M.o Joanne Baptista Boyer —— . 16:

Summa huius paginae est de deux cens soixante et ~~dix~~ sept livres huit sols

# Caput Quintum.

## accepti a Baccalaureis In Quæstionibus Cardinalitiis Pro Stipendiis Lectorum Et Horto

à M.º Desiderio Claudio fremont ——— .10.[tt]
a m.º Joanne Baptista Boyer ——— .10:

# Caput sextum

## accepti a Baccalaureis In Quæstionibus Cardinalitiis Pro Rebus Academiæ

à M.º Desiderio Claudio fremont ——— .18.[tt]
à M.º Joanne Baptista Boyer ——— .18:

# Caput septimum

## accepti à Barbitonsoribus-Chirurgis.

à Chirurgorum Præpositis et Quæstore postridie Divi Lucæ pro annuo vectigali Decanus accepit Summam quinque librarum cum assibus quatuor decim ——— ——— . .5.[tt] 14.ſ

à Singulis Tyronibus qui ad Chirurgiæ Magisterium promovebantur Decanus pro facultate tres libras cum duodecim assibus et sex denariis accipere solebat. Verum Decreto die 22.º maii 1724. lato vetitum fuit ne Decanus aut Quisquam è Doctoribus Chirurgorum actibus adesset ratione Litis facultatem inter et Sancosmanos Chirurgos, unde hoc anno nihil ab illis Decanus accepit ——— nihil.

# Caput Octavum

## accepti à Medicinæ studiosis Pro Iure Inscriptionis et pro Iure Sigilli.

à Medicinæ Studiosis numero triginta quinque qui hoc anno facultati nomen dederunt Decanus ———

Summa Huius paginæ soixante et vne liures quatorze sols

accepit Summam centum et Sexaginta trium librarum cum Sex decim assibus ——— 163.# 16.s

Pro sigillo viginti duobus Studiorum testimoniis apposito Decanus accepit Summam — Sexaginta Sex librarum ——— . 66.#

# Caput nonum
## accepti à Baccalaureis

Pro aulæorum usu —

Pro duabus Quodlibetariis et duabus Cardinalitiis Decanus accepit Summam quadraginta octo librarum, quando quidem pro quolibet actu numerantur duodecim libræ ——— . 48.#

Pro duabus Pastillariis accepit Decanus — Summam octo librarum. ——— . . 8.

# Caput Decimum
## accepti Ex Reliquâ pecuniâ in primis Quodlibetariis — Et Ex Reliquiis Examinis Chirurgici

In actu cui præfuit extra ordinem magister — Mery propter absentiam viginti Doctorum relicta est Decano Summa octoginta — librarum ——— ——— . 80.#

In actu cui præfuit, extra ordinem magister Dubois propter absentiam octo decim Doctorum Decano relicta est Summa Septuaginta et duarum librarum ——— . 72.#

In Examine Chirurgico quatuordecim Doctores abfuerunt, unde Decano relicta est Summa Septuaginta librarum ——— . 70.#

Summa Huius paginæ est Cinq cens sept livres seize sols

# Caput undecimum accepti ab Academiæ Quæstore

à Magistro Petro le vasseur Academiæ — Quæstore pro quinque medicinæ Professorum honorario Decanus accepit summam mille librarum —————— 1000: ₶

# Caput Duodecimum accepti a Quæstore Postarum

Pro annuâ Pensione anni 1727. à Rege — Sex Professoribus nostris concessâ Decanus — accepit à Dn.º Piller Postarum quæstore — summam mille et octogintarum librarum. — 1800: ₶

Summa huius pagina est de deux mil huict cens livres

Summa totius accepti est de quatre mil deux cens [illegible] trois livres onze sols neuf deniers

# Tabula Expensi ordinarii Et Extraordinarii

## Caput Primum Expensi

Factâ computatione accepti et expensi à Decano pro Decanatu M.i Nicolai Andry Decanus persolvit nomine facultatis Summam quindecim librarum Supra sex millia, cum quatuordecim assibus et undecim denariis. . . 6015.# 14.ſ 11.d

Ex Decreto die Iovis vigesimo aprilis lato in computatione rationum Quaestorum posterioris anni Decanatûs M.i Nic.i Andry, Decanus nomine facultatis solvit M.o Ioanni francisco Coutier summam Sexcentarum viginti duarum librarum cum Sexdecim assibus et Sex denariis quam facultas ipsi debere agnovit — 622.# 16.ſ 6.d

Eodem Decreto facultas decernit M.o Nic.o Andry Exdecano honorarium centum et quinquaginta librarum quas Decanus persolvit — 150.#

Eodem Decreto facultas decernit quoquè M.o Ludovico De Santeul, M.o Ioanni francisco Coutier, et M.o francisco Afforty, Singulis calculos argenteos numero viginti, quos illicò numeravit Decanus: unde exurgit Summa duarum Supra centum librarum — 102.#

Summa huius paginae est de Six mil huict cens quatre vingt dix livres onze sols cinq deniers

Unicuique Doctori presenti, Medicis aulicis, Censariis, et duobus apparitoribus viritim honorarium trium librarum, Decano et antiquiori Magistro duplum Decanus persolvit. Erant autem unum et sexaginta capita: unde exurgit summa centum et octoginta trium librarum, quam ipsis solvit Decanus — 183.tt

Majori apparitori summam quinquaginta librarum, minori verò summam viginti quinque librarum, facultas concessit, quas ipsis Decanus numeravit — 75.tt

# Caput Secundum
## Expensi
### Pro stipendiis Professorum

M.° Claudio Brunet Pathologiæ Professori persolvit Decanus — 90.tt

M.° Joanni nicolao de la hire Physiologiæ Professori — 90:

M.° Ludovico-Claudio Bourdelin Chirurgiæ latinæ Professori — 90:

M.° Joanni francisco Coutier Chirurgiæ gallicæ Professori — 90:

M.° alexandro Petro Mattot Botanices et materiæ medicæ Professori — 90:

# Caput Tertium
## Expensi ordinarii.
### Pro Refusionibus

M.° Joanni Cordelle antiquiori magistro — 4.tt

M.° Claudio Brunet Pathologiæ Professori — 2:

M.° Joann. nicolao de la hire Physiolog. Prof. — 2:

M.° Ludovico-Claudio Bourdelin Chirurgiæ Latinæ Professori — 2:

M.° Joanni francisco Coutier Chirurgiæ gallicæ Professori — 2:

M.° alexandro Petro Mattot Botanices et Materiæ medicæ Professori — 2:

Summa Ejus pagina est de sept cens vingt deux Livres

Mᵒ Joanni-Baptistæ Mongin Pharmaciæ utriusque Professori ——— . . 2: ℔

Mᵒ Claudio de Cerf alteri Pharmaciæ Professori . . 2:

Mᵒ Nicolao Andry Censori ——— . . 2:

Mᵒ Stephano Francisco Geoffroy Decano ——— . . 4:

# Caput Quartum

## Expensi

### Pro anatomiâ, operibus chirurgicis Et Pharmaceuticis.

Mᵒ Claudio Brunet pro anatomes honorario solvit Decanus ——— . 30: ℔

Dicto Garengeot chirurgo ——— . 20:

Pro sumptibus Ejusdem anatomes ——— . 87: 18:

Pro renovatis linteis tum ad cadaver tegendum tum ad usum chirurgorum ——— . 27:

Mᵒ Ludovico Claudio Bourdelin chirurgiæ latinæ Professori pro honorario suarum lectionum in amphitheatro ——— . 30: ℔

Dicto Gerard chirurgo cujus manu usus est ——— . 20:

Pro variis sumptibus istius cursûs operationum chirurgicarum ——— 111: 5:

Dicto Pia Pharmacopæo pro operibus pharmaceuticis ——— . 20:

Pro sumptibus operum istorum pharmaceuticorum ——— . 62: 10:

# Caput Quintum

## Expensi

### Pro honorario Professorum Ex ære academiæ.

Mᵒ Claud. Brunet Patholog. Professori ——— 200: ℔

Mᵒ Joanni Nicol. De la hire Physiol. Prof. ——— 200:

Summa huius paginæ est huict cens dix huict livres treize sols

M.º Lud. Claud. Bourdelin Chirurg. Lat. Prof. — 200.#:
M.º alex. Petro mattot Bot. et mat. med. Prof. — 200:
M.º Ioann. Bapt. mongin Pharmaciæ Prof. — 200:

# Caput Sextum
## Expensi
### Pro honorario Professorum a Rege concesso et à Quæstore Postarum solvendo.

M.º claud. Brunet Patholog. Professori — 300:#
m.º I. nicol. de la hire Physiolog. Professori — 300:
M.º Lud. Claud. Bourdelin chirurg. Lat. Prof. — 300:
M.º I. franc. Coutier chirurg. Gall. Prof. — 300:
M.º al. Petr. Mattot mat. med. Professori — 300:
M.º I. B. Mongin Pharmaciæ Professori — 300:

Vissis Guettenhis

# Caput septimum
## Expensi Ordinarii et Extraordinarii
### Pro Rebus sacris

Pro anniversario magistri Guillelmi Lucon — . 25:#
Pro anniversario magistri michaelis de Colonia — . . 8:
D.º De la Tour Capellano pro missis et Obitibus à die 19.º augusti 1726. ad diem ultimum Decembris ejusdem anni celebratis Decanus solvit — . 33:
Apparitoribus qui per hæc tempora Sacro ministraverunt — . 11: 17.# 6.ᵈ
pro Missis et Obitibus celebratis à die 4.º Januarii 1727, ad diem sabbati 29.º Martii ejusdem anni — . 24: 12: 6:
Apparitoribus qui per hæc tempora ministraverunt — . 9:
Pro Missis et Obitibus celebratis à die 5.º aprilis 1727, ad diem 28.um Iunii ejusdem anni — . 17: 7: 6:
Apparitoribus qui per hæc tempora ministrarunt. — . 6: 2: 6:
Petro La Grive pro pane azymo et vino suppeditatis per annum 1727. ad missarum celebrationem — . . 6:

Summa huius paginæ est de deux mil cinq cens quarante et une livres

Eidem pro mundatis et resarcitis sacelli linteis et aliis ad sacelli et scholarum usum suppeditatis per annum 1727. ——— . 17.# 10.s

Cereario Pelu pro cereis et facibus ab ipso — suppeditatis per annum 1727. ——— . 42: 17: 6:

Doctoribus qui interfuerunt Pompæ funebri Mi Joannis Nicolai Delahire die Jovis 19.o Junii — 1727 ——— . 30:

Doctoribus qui interfuerunt funeribus Mi — Francisci Aignan die Lunæ 1.o 7.bris 1727. ——— . 22: 10:

Die Divo Lucæ sacrâ pro Doctoribus missæ — præsentibus, pro medicis aulicis et causariis, — quin pro Bidellis et offertorio, Decanus — numeravit summam septuaginta trium — librarum, cum novemdecim assibus. ——— . 73: 19:

# Caput Octavum
# Expensi
## Pro Rebus academiæ.

In supplicationibus academiæ ad ædem Deo — sacram sub invocatione S.ti Jacobi ab alto — passu, die Mercurii 11.o Decembris 1726. distributa fuit summa undecim librarum cum novemdecim assibus et tribus denariis ——— . 11.# 19.s 3.d

In supplicationibus academiæ ad ædem Deo — sacram sub invocatione S.ti Joannis Baptistæ in Graviâ die martis 18.o martii 1727. distributa est summa ——— . 21.# 15:

In supplicationibus academiæ ad ædem Deo — sacram sub invocatione Sancti Nicolai a carduèto, die martis 17.o Junii 1727. distributa est summa — . 20: 15: 9:

In supplicationibus academiæ ad ædem Deo — sacram sub invocatione S.torum Petri et Pauli in nosocomio caritatis die martis 7.o octobris 1727., — distributa fuit summa ——— . 16: 6: 3:

[illegible] summa sururs pagina est de deux cens Cinquante sept livres — Douze sols neuf deniers

Decano et Ejus adjunctis qui comitati sunt
Rectorem ad Palatium Illustrissimi Contii
Principis nuperrimè fato functi, corpus ejus
aquâ lustrali aspersuri persolutæ sunt novem
libræ # — . . 9:

#die martis 13.a maij 1727.

Eodem die apparitoribus — . . 3:

Decano et Ejus adjuncto qui comitati sunt
Rectorem cereos magistratibus offerentem die
31.° Januarii 1727. — . . 9:

apparitoribus — . . 3:

Decano et Ejus adjuncto qui comitati sunt
Rectorem Marliacum proficiscentem ad cereum
Regi et Reginæ optimis offerendum summam
quindecim librarum persolvit die 1.° februarii
1727. — . 15:

apparitoribus quinque libras — . . 5:

Visis guttertiis

# Caput nonum
## Expensi
### Pro facultatis ædibus

Petro la Grive Majori apparitori pro mundato
Scholarum circuitu per tredecim menses, scilicet a
mense Novembri 1726. ad finem novembris 1727,
necnon pro aquâ per æstivos calores in viis respersâ
et mundatis classe et amphitheatro summam viginti
trium librarum cum decem assibus — . 23: 10:ß

Dicto Descher Latomo pro variis reparationibus
factis in scholis medicis Decanus solvit summam
sexdecim librarum cum decem assibus, ut patet ejus
acceptilatione — . 16: 10:

Dicto le Chevalier Latomo ob varias reparationes
factas in minoribus ædibus facultatis et apud minorem
Apparitorem Decanus dedit summam quinquaginta
trium librarum cum tredecim assibus, ut fertur
ejus acceptilatione — . 53: 13:

Viduæ hunout quæ ædium tecta refici curavit per

Summa hujus paginæ est de Cent trente sept livres treize sols

annum integrum incipiente à mense augusto 1726. et desinente ad mensem Julium 1727. ut reficere tenetur singulis annis pacto ab Eâ cum facultate inito, et pariter facultas ipsi tenetur solvere summam quinquaginta librarum, Decanus dictam solvit summam —— . 50:

Dictæ viduæ hunout propter extraordinarias reparationes et tectum de novo restitutum Decanus solvit summam unius et triginta librarum —— . 31:

Dicto Chatelain fabro lignario Decanus die 4.° maii 1727. persolvit summam viginti septem librarum, ut fert acceptilatio. —— . 27:

Eidem fabro lignario die 4.° Novembris 1727, Decanus solvit summam centum et viginti trium librarum cum quinque assibus —— 123: 5:

D.° Capronnier Quæstori pro recipiendo quinquagesimo denario locationis domorum, Decanus solvit summam triginta sex librarum cum quinque assibus, pro quinque ultimis mensibus anni 1725. et pro annis 1726. et 1727. ut patet ejus acceptilationibus. —— . 36: 5:

vissis guilloneis

# Caput Decimum
## Expensi
## ordinarii Et Extraordinarii.
## Pro Rebus et Litibus facultatis.

Pro duobus Comitiis Prima mensis dictis die 1.° Octobris et die 4.° Novembris 1727. habitis Decanus distribuit summam viginti sex librarum cum octo assibus. —— . 26: 8:

Pro tribus Trimestribus annuæ Pensionis M.<sup></sup> Philippi Douté incipientibus à die primo Octobris 1726. et desinentibus in diem ultimum Junii 1727. solvit Decanus summam trecentarum librarum ut patet ejus acceptilatione —— 300:

summa hujus paginæ est de Cinq cens quatre vingt treize livres dix huict sols

Pro quatuor Trimestribus annuæ Pensionis D.æ Collin viduæ m.i fournier, incipientibus a die 1.° Octobris 1726 et cadentibus in diem ultimum Septembris 1727. Decanus numeravit Summam Centum et quinquaginta librarum —— 150.#

Pro capitatione duorum apparitorum pro anno 1726. —— 19: 16:

Dicto Verroux aulæorum textori Solvit Decanus Summam viginti librarum ut patet ejus acceptilatione —— .20:

Petro la Grive pro Sex Statutis majoribus, totidem minoribus, antiquitatibus et Decretis Compactis Solvit Decanus triginta libras —— .30:

Apparitoribus pro Schedulis die 2.° Novembris ad singulos Doctores delatis —— ..6:

Eidem Petro La Grive pro Papyro calamis et atramento suppeditatis per annum 1727. Summam —— .15:

Eidem pro foco in Scholis superioribus suppeditato per annum integrum a mense Novembri 1726. ad Novembrem 1727 —— .17:

Ei qui programmata Professorum Scholarum Singulorum Doctorum ostiis apposuit —— ..6:

Petro La Grive qui illum ad Singula ostia duxit —— . 6:

Ei qui mandatum pro Examine chirurgico Doctorum ostiis apposuit —— ..6:

Eidem qui programma Operationum Pharmaceuticarum apposuit —— ..6:

Dicto Quillau, facultatis Typographo pro omnibus prælo excusis a mense novembri 1726. ad Novembrem 1727. Solvit Decanus Summam ducentarum et triginta duarum librarum —— 232:

Tabellioni qui acceptilationes Subscripsit et instrumentum quo fides esset Decano pro accipiendo annuo facultatis reditu ab urbis quæstoribus —— ..2: 10:

Ei qui recepit hoc anno 1727. ab urbis quæstoribus annuum facultatis proventum —— .10.#

ostiis quittentiis

Summa Huius paginæ Est de Cinq cens vingt six livres six sols

Mº. Deres Patrono qui causam dixit pro
facultate in Castelleto adversus dictum viot —— 24.#

Mº. Buirette Patrono qui causam egit in castelleto
pro facultate adversus Castelleti medicos et
chirurgos Decanus dedit summam centum et
undecim librarum ut fertur ejus clerici
aubertin acceptilatione —————— 111.#

Mº. Ludovico Petro Reguard Chorepiscopo, vulgo
commissaire; pro apertura domus dicti Gradoz
et Instrumento quo omnia quæ in hac domo
reperta sunt describuntur summam duodecim
librarum ut fert ejus acceptilatio ——— .12:

D.º Pottier in castelleto Procuratori qui pro
facultate dictum Gradoz Judicio persecutus est
summam sex librarum —————— ..6:

Accenso die nono novembris in Scholas accersito
ad Instrumenta si opus esset, perscribenda —— ..3:

Pretorianis satellitibus qui comitati sunt dictum
Reynier apparitorem pretorianum in scholis
per sex dies cursus operationum chirurgicarum
mº Bourdelin ad Chirurgiæ tyronum insolentiam
cohibendam Decanus dedit ———— .12:

Accenso qui die Lunæ 20º Octobris 1727. Prepositorum
Chirurgorum responsa transcripsit instrumento
dicto (Procés verbal) et facultatis contestatam denun=
ciationem sancosmanis Prepositis significavit —— ..3: 12:

Pro Papyro sigillo regio signata, Papier timbré, ad
varia senatus consulta transcribenda ——— ..3:

Pro Rhœdis ad Judices in Judicio litis Mº. Caron
invisendos, et ad facultatis negotia sollicitanda
impensis triginta libras ————— .30:

Pro caducis impensis, ut moris est ——— .60:

Majori apparitori pro opera extraordinaria —— .50:

Minori apparitori pro eadem ———— .25:

Summa hujus paginæ est de trois cens trente neuf livres
douze sols

Summa totius Expensi est de douze mille huit cens vingt sept livres
six sols deux deniers

Summa autem accepti est de quatre mille deux cens trente trois
livres onze sols neuf deniers

Ergo summa Expensi superat summam accepti de huit mil
cinq cens quatre vingt treize livres quatorze sols cinq
deniers

Visis Jo. Hardi(?)

facultas saluberrima gratas et ratas habet rationes redditas a magistro stephano francisco Geoffroy exdecano eique gratias agit quammaximas ob res facultatis optime gestas eique decernit solitum honorarium Centum et quinquaginta librarum, Unicuique doctori presenti, causariis et aulicis, nummum argenteum trium librarum, maiori bidello summam quinquaginta librarum, minori vero vigenti quinque, decano et antiquiori magistro duplum nummi argentei. Et sic Conclusum die decima nouembris anni 1730 H. T. Baron Decanus

Geoffroy

Breaux affirmavi pro [illegible]

De Belestre Leaulté

Chomel

Andry Göuel Fenot Mattot Reneaume

Hosurneau Firment Winslow

Dracy

Couthier Adam accepi pro domino

Bertrand Martinenq Hecquet causario Hecquet

accepi pro [illegible] pr. Millet Martinenq De Jussieu

Bonnier. Lemoine Delaleu.

affirmavi. affirmavi pro [illegible] causario Letellier

[illegible] Leaulté et pro domino verghe causario

Bourdelin, et pro domino Fermelhuis causario.

De Santeul Chevalier. Jacques

[illegible] [illegible]. Dacier Delavreuille

[illegible] Vasse Lespicultier

Garnier

Cosnier De L'Epine Mery de Jussieu

Brunet

Costal Lehoc.

# Commentarius alter

Rerum in facultate medicinæ et in Academiâ Parisiensi gestarum, cum Tabulis accepti et Expensi
a die Sabbati 8.o Novembris 1727.
ad diem Sabbati 6.um Novembris 1728.

## M.o Stephano francisco Geoffroy Parisino Decano.

Anno Domini millesimo Septingentesimo vigesimo Septimo, Die Sabbati octavo Novembris, festum omnium Sanctorum proximè Subsequente, horâ decimâ matutinâ post Sacrum, convocatis per Schedulam, pridie ab apparitoribus delatam Doctoribus omnibus Decanum et Professores electuris, postquam Decanus memoris animi sui Significationem ob Decani munus tam honorificè Sibi concessum ordini Saluberrimo exhibuisset et de negotiis facultatis anno præcedente tractatis rationem reddidisset, auditisque Professoribus emeritis qui gratias egerunt ordini Saluberrimo ob demandatam ipsis docendi philiatros provinciam, Statim ex præscriptâ Statutorum formulâ Sorte ducti sunt Electores quinque tres quidem majoris ordinis M. Philippus Caron, M. Joannes franciscus Couthier, M. franciscus Gouel. minoris verò M. Nicolaus le Tellier et M. Joannes Thomas Markuenq, qui præstito Solito Sacramento in Sacellum

secessere. unde Reversi retulerunt eam fuisse suam
sententiam ut in annum sequentem Decanatus M.
Stephano francisco Geoffroy prorogaretur, cui sententiæ
annuit saluberrimus ordo, et Magister Stephanus
franciscus Geoffroy unanimi consensu iterum Decanus
renuntiatus fuit.
Deinde dixerunt se in Professorem scholarum designasse
M. ægidium Adam, M. franciscum Bailly, M.
Jacobum Frans. in Professorem chirurgiæ Latinæ M.
Petrum Burette, M. Antonium Miles, M. Ludovicum
De santeul. in Professorem Botanices et materiæ
medicæ M. Nicolaum Andry, M. Antonium le Moine,
M. Philippum Davier de Breville. in Professorem
Pharmaciæ M. Claudium Vergne, M. Thomam
Bernardum Bertrand, M. Claudium de la vigne de
frescheville. in Professorem Chirurgiæ idiomate
Gallico M. franciscum Afforty, M. Eliam Col de
villars. M. franciscum Leaulté. Ductis vero sortibus
creatus est atque renuntiatus.
M. ægidius Adam scholarum Professor.
M. Petrus (Joannes) Burette chirurgiæ latinæ Professor.
M. Philippus Davier de Breville Botanices et materiæ
medicæ Professor.
M. Claudius vergne Pharmaciæ Professor.
M. Elias Col de vilars chirurgiæ gallico idiomate
Professor.
Qui omnes Professores solito se se sacramento obligarunt.
Tandem Decanus coram facultate legit specimen Decreti
die Martis 4.° Novembris propositum in menstruis comitiis,
quod quidem saluberrima facultas comprobavit; et censuit
his de negotiis Decemem peritissimorum Patronorum
Consilium petiturum fore et ex eorum sententiâ omnia
compositurum pro suâ prudentiâ.
Censuit præterea saluberrimus ordo illustrissimos viros
M.^um Joannem Baptistam Dodart Archiatrorum Comitem

et M.^um Joannem Claudium adrianum Helvetius — Medicum regis perpetuo ordinarium, ut pote facultatis alumnos dignissimos, rogandos esse ut facultatis jura apud ministros et magnates suâ authoritate et gratiâ tueri atque commendare velint, et singularem facultati operam navare tanto in negotio, in quo de Medicorum omnium et de universa Medicina honoribus atque muneribus agitur. Et sic conclusit Geoffroy Decanus.

Sed illud propositum consilium de facultatis negotiis — tractandis post maturam deliberationem aperitissimis ac prudentissimis Patronis initum aliquantisper mutatum fuit, ut postea videbitur.

# Quæstiones Quodlibetariæ.

Die Jovis 13.° novembris 1727. M. franciscus — Bailly in ordine suo disputavit de Quodlibetariâ quæstione, Respondente M. Desiderio Claudio fremont Parisino, Baccalaureo medico et fuit hæc quæstio affirmativè conclusa.

An hydrargyrus unicum Syphilidis ἀλεξιφάρμακον?

In eodem actu circa horam undecimam, dum — Baccalaurei meditantur super quæstionibus propositis, — quibus ex tempore responderè debent, major Scholarum apparitor pro veteri consuetudine vivâ voce nomina et cognomina Doctorum Regentium tunc degentium — recitavit hoc modo.

Nomina et Cognomina honorandorum Magistrorum nostrorum Doctorum Regentium in Saluberrimâ facultate Medicinæ Parisiensi. A. R. S. H. 1727.

M. Joannes Cordelle antiquior Scholæ Magister.

M. Germanus Preaux Professor Regius.
M. franciscus Afforty antiquus facultatis Decanus.
M. Guido Erasmus Emmerez antiquus facultatis Decanus.
M. Joannes Boudin antiquus facultatis Decanus, Regi à Sanctioribus consiliis et Serenissimor. Delphini et Delphinæ dum viverent Medicus Primarius, nec non Medicus Regis perpetuus ordinarius et Reginæ Medicus Primarius.
M. franciscus Picoté de Belestre.
M. Vrbanus Leaulté.
M. franciscus Gouel.
M. Philippus Douté antiquus facultatis Decanus.
M. Joannes Baptista Dodart, Regi à Sanctioribus consiliis, archiatrorum Comes.
M. Petrus marais.
M. Petrus Joannes Burette Professor Regius et è Regiâ numismatum academiâ.
M. Alexander Petrus mattot.
M. Claudius Burlet Regiæ Scientiarum academiæ Socius et Hispaniarum Regis olim medicus Primarius.
M. Philippus Caron antiquus facultatis Decanus.
M. Joannes Baptista Chomel medicus Regius et Regiæ Scientiarum academiæ ~~veteranus~~ Socius.
M. Philippus hecquet antiquus facultatis Decanus.
M. Nicolaus Andry Ex decanus et academiæ Censor nec non Professor Regius.
M. Petrus le Tonnelier.
M. Ludovicus Lemery Medicus Regius et Regiæ Scientiarum academiæ Socius.
M. Philippus Bernardus de Bordegaraye.
M. Raymundus Jacob finot.
M. Michael Ludovicus Reneaume de la Garanne Rei Herbariæ Professor, et Regiæ Scientiarum academiæ Socius.
M. Jacobus fourneau.
M. Stephanus franciscus Geoffroy facultatis Decanus, Professor Regius, et Regiæ Scientiarum academiæ Parisiensis Regiæque societatis Londinensis Socius, et in

Horto Regio utriusque Pharmaciæ Professor.
M. Joannes Herment Medicus Regis ordinarius.
M. Petrus Azevedo.
M. Antonius Pepin.
M. Joannes Baptista fermelhuis in Regiâ artium academiâ socius honorarius.
M. Jacobus Benignus Winslow Scholarum Professor in locum M.i de la hire suffectus, et Regiæ Scientiarum Academiæ Socius.
M. Claudius vergne.
M. Claudius Du Cerf Pharmaciæ Professor.
M. Salvator Cluscard.
M. Joannes Claudius Hadrianus Helvetius Regi à sanctioribus consiliis et medicus Regis perpetuò ordinarius et è Regiâ Scientiarum Academiâ.
M. Michaël Procope Couteaux.
M. Joannes Baptista Mongin medicus Regis ordinarius.
M. Joannes Couthier.
M. Antonius Geoffroy.
M. Hyacinthus Theodorus Baron Chirurgiæ Professor.
M. Camillus falconet Regiæ utriusque aulæ Equestris medicus ordinarius.
M. ægidius Adam.
M. Thomas Bernardus Bertrand.
M. franciscus Pousse.
M. Joannes Baptista Thomas Martineng.
M. Joannes Baptista Silva Serenissimi Ducis Borbonii Medicus ordinarius.
M. Antonius de Jussieu Regiæ Scientiarum academiæ socius et Botanices in horto Regio Parisiensi Professor.
M. Joannes Besse Dotariæ Hispaniarum Reginæ à Consiliis et Medicus Primarius.
M. Henricus Besnier
M. Elias Col de vilars.
M. Petrus antonius Lepy
M. Antonius le Moine.
M. Andreas de Laleu Scholarum Professor.
M. franciscus Bailly.
M. Claudius Antonius Renard.
M. Petrus Afforty
M. Nicolaus le Telhier.

M. faustus allior de Nussay.
M. Michael Peaget.
M. antonius Millet.
M. Joannes franciscus Leaulté.
M. Michael Ludovicus vernage medicus Regis ordinarius.
M. Ludovicus Claudius Bourdelin.
M. Emmanuel mauritius du verney.
M. Ludovicus de Santeul.
M. Claudius Brunet.
M. Joannes Damianus chevalier.
M. Claudius de la vigne de frescheville.
M. Gabriel antonius Jacques.
M. Guillelmus de magny chirurgiæ Gallicæ Professor.
M. Ludovicus simon Emmerez.
M. Petrus Maloet Regis consiliarius et medicus, nec non Domus regiæ Invalidorum Ducum et militum ordinarius, Et è Regiâ Scientiarum academiâ.
M. Jacobus Grant è Regia Scientiarum academiâ.
M. Philippus Davier de Breville Dotariæ Hispaniarum Reginæ consiliarius et medicus ordinarius.
M. Thomas Renatus Gasnier.
M. Andreas Josephus Seron.
M. Jacobus Julianus Carrel.
M. David vasse.
M. Nicolaus le Roy de S. Aignan
M. Joannes Ludovicus le Thieullier.
M. Ludovicus Hyeronimus Cosnier.
M. Guillelmus Josephus de Lespine.
M. Joannes Baptista du Bois.
M. franciscus mery.

Die Jovis 5.ᵗ februarii 1728. M. andreas de la leu disputavit de quodlibetaria quæstione, Respondente M. Joanne Baptista Boyer massiliensi Baccalaureo medico, et fuit negativè conclusa.

An catarrhus a cerebro?

# Questiones Chirurgicæ.

Die Jovis 11.° martii 1728. M. Antonius le moine disputavit de quæstione chirurgicâ, Respondente M. Joanne Baptista Boyer massiliensi Baccalaureo medico. et fuit negativa hujus Thesis conclusio.

An deprimendæ catarrhactæ expectanda maturatio?

Die Jovis 18.° martii 1728. M. Petrus Antonius Lepy disputavit de quæstione chirurgicâ, Respondente M. Desiderio Claudio fremont Parisino, Baccalaureo medico. et fuit conclusio negativa.

An fistulæ Lacrymali cauterium actuale?

# Vesperiæ et Doctoratus.

Die Martis 3.° augusti 1728. celebratus est actus vesperiarum M. Bernardi de Jussieu Licentiati, Præside M.° antonio de Jussieu pro M.° Jacobo Benigno Winslow hæ binæ quæstiones agitatæ sunt

An Spirituum animalium { materia, sanguis? / usus, motus varii animalis?

Prior a Præside Exagitata fuit in utramque et Candidato proposita. Posterior à juniore Doctore Licentiato solvenda tradita fuit.

Die Mercurii 4.° augusti 1728. actum vesperiarum celebravit M. Joachimus Joannes Costar Licentiatus Præside M.° Claudio vergne in quo agitatæ sunt hæ duæ quæstiones.

An Secretionum { materia, Lympha? / Terminus Diaphoresis?

Priorem proposuit ~~Præ~~ Præses candidato, posteriorem M. Antonius de Jussieu prædicto Licentiato.

Die Martis 28.° septembris 1728. celebratæ sunt vesperiæ Magistri Desiderii Claudii fremont Licentiati. huic actui præfuit M. Claudius du cerf Doctor medicus. Et hæ duæ quæstiones in utramque partem agitatæ fuerunt.

An Respirationis { materia aer? / finis attenuatio sanguinis?

Primam quæstionem M. Præses proposuit erudito medicinæ candidato. alteram verò M. vergne proposuit enodandam prædicto Licentiato.

Die Jovis 30.° septembris 1728. M. Joannis Baptistæ Boyer medicinæ Licentiati vesperiæ celebratæ fuere, M.° Thoma Bernardo Bertrand Doctore medico Præside pro M.° Salvatore Cluscard qui ratione turni hoc munere fungi debebat. hic primam quæstionem ~~candidato~~ candidato proposuit, alteram vero quæstionem prædicto Licentiato. M. Cl. du cerf Doctor medicus proposuit. hæ fuerunt quæstiones in utramque partem agitatæ

An in mulieribus functionum integritas { a periodico mensium fluxu? / ab Equestri venatione?

Die Mercurii 11.° augusti 1728. pileo Doctorali donatus fuit M. Bernardus de Jussieu a fratre suo M. Antonio de Jussieu. hæcque gemina quæstio fuit in utramque partem proposita.

An Recti Intestini Cancri { Symptoma, dolor acutus? / Remedium, Enemata anodyna?

Primam quæstionem inauguratus Doctor proposuit M.° . . . . . . . . . alteram vero Præses proposuit M.° . . . . .

Die Jovis 12.° augusti 1728. M. Joachimus Joannes Costar inauguratus fuit Doctor à M.° Claudio vergne. hæc gemina quæstio in utramque partem agitata fuit

An variolarum { Symptoma,
Remedium, mochlicum?

primam quæstionem novus Doctor proposuit juniori Doctori M.º . . . . alteram vero M. Cl. vergne M. . . . .

Die Mercurii 13.º octobris 1728. Laureâ Doctorali donatus fuit M. Desiderius Claudius fremont Præside M. Claudio du Cerf Doctore Medico et in utramque partem gemina hæc quæstio fuit agitata

An abortûs { Causa, cacochymia?
Remedium, Emeticum?

Primam quæstionem in utramque partem inauguratus Doctor proposuit M.º Philippo Davier de Breville suffecto in locum M.ⁱ Thomæ Renati Garnier, alteram vero M. du Cerf præses proposuit in utramque partem M.º Claudio Vergne.

Die Jovis 14.º Octobris 1728. apollinari Laureâ coronatus fuit M. Joannes Baptista Boyer a M.º Thoma Bernardo Bertrand Doctore medico præside suffecto in locum M.ⁱ Salvatoris Cluscard. atque hæc gemina quæstio fuit in utramque partem agitata.

An in prægnantibus { morbi periculosiores?
Saphenæ sectio periculosa?

primam quæstionem inauguratus Doctor juniori Doctori M.º Philippo Davier proposuit in utramque partem, pariter M. Præses in utramque partem alteram quæstionem M. Claudio du Cerf proposuit in utramque partem.

# Orationes publicæ

Die Dominico 16.º novembris 1727. M. Andreas de Laleu Scholarum Professor medicinam Philiatris per biennium expositurus publicam habuit orationem quâ Sibi proposuit ostendere majorem esse medici quam Medicinæ necessitatem.

Die Lunæ 17.º ejusdem mensis M. Claudius du Cerf

Pharmaciæ Professor, quæ circa delectum præparationem et compositionem medicamentorum scitu maximè sunt necessaria Philiatros edocturus, Pharmaciæ præstantiam utilitatem ac necessitatem oratione publicâ commendavit.

Die Domini 23.° Novembris 1727. M. Gulielmus de Magny Chirurgiæ Tyrones et Candidatos edocturus Gallico idiomate, orationem publicam habuit quâ probare tentavit vernaculâ linguâ, que si jamais l'art d'enseigner et de pratiquer la Chirurgie est abandonné aux seuls Chirurgiens, la Chirurgie non seulement se detruira totalement, mais encore que la Medecine et le public perdront beaucoup.

# Demonstrationes anatomicæ operationes chirurgicæ et Pharmaceuticæ.

Die veneris 20.° februarii 1728. M. Claudius Vergne D. Med. Paris. suffectus in locum M.ri Jacobi Benigni Winslow ægrotantis anatomen in virili cadavere aggressus est, secante Nicolao Antonio Bernardo Collignon Chirurgo Parisiensi.

Die veneris 8.° Octobris 1728. M. Hyacinthus Theodorus Baron Chirurgiæ Professor, quas in ante anno, cadaverum defectu, perficere non potuerat operationes chirurgicas super humano cadavere aggressus est, operi manum admovente Nicolao Antonio Bernardo Collignon Chirurgo Parisiensi.

Die Martis 20.° Julii 1728. M. Claudius du Cerf Pharmaciæ Professor selectas ex Pharmaciâ tàm Galenicâ quàm Chymicâ medicamentorum compositiones, earumque vires explicare cœpit, operante Antonio Chilhaud Pharmacopæo peritissimo.

# Obitus Doctorum.

Die 3.o Decembris 1727. Magister Philippus Douté antiquus facultatis Decanus, miseram et languentem vitam cum morte commutavit, meliori sorte dignus. insciâ facultate sepultus fuit absque pompâ in fano divi Rocha.

Die sabbati 6.o ejusdem mentis piis ejus manibus in Scholarum sacello parentatum est.

Die Domini 24.o Octobris 1728. postremum diem obiit in versaliarum urbe, M. Joannes Boudin antiquus facultatis Decanus, Regi à sanctioribus consiliis, et serenissimorum Delphini et Delphinæ, dum viverent, medicus Primarius, necnon medicus Regis perpetuò ordinarius, et Reginæ medicus primarius, tot titulis minus clarus et commendabilis quàm ingenii præstantiâ, morum comitate, sermonis leporibus quibus omnium gratiam et amicitiam apud magnates sibi conciliaverat. 70. circiter annos natus.

More solito piis ejus manibus sacra peracta sunt in scholarum sacello die sabbati 30.o ejusdem mensis.

Die Mercurii 30.o Junii 1728. M. Jacobus Julianus Carel obiit in martinicâ insulâ.

Die sabbati 30.o Octobris piis ejus manibus in Scholarum sacello parentatum est.

Die . . . . . 1728. in Insulâ sandominicanâ M. Philippus Bernardus de Bordegaraye fato functus est 60. circiter annos natus.

Geoffroy Decanus.

# Acta et Comitia
## Saluberrimi medicorum ordinis

a die Sabbati 8.° Novembris 1727.
ad diem Sabbati 6.um Novembris 1728.

## M.° Stephano francisco Geoffroy Parisino Decano.

Decanus in annum prorogatus primùm sollicitus fuit de facultatis Juribus acriter persequendis et litibus, si fieri posset, dirimendis. De negotiis facultatem inter et Chirurgos Sancosmanos diversa tum a plurimis facultatis Doctoribus tum ab aliis extraneis consilia conquisivit.
Alii suadebant ut facultas a Rege, Eminentissimo Cardinali administro et illustrissimo Galliarum Cancellario expostularet ut Specialis Jurisdictio delegaretur ex nonnullis illustribus viris Regi a Sanctioribus consiliis composita, quibus vis ac potestas cognoscendi non solum de litibus facultatem inter et Barbitonsores Chirurgos Sancosmanos Sed etiam de querelis Medicorum provincialium adversus Societates Chirurgorum totius regni quas ad Illustrissimum Cancellarium aut ad Clarissimum Archiatrorum Comitem Sæpius detulerant, concederetur. Sic uno et Eodem edicto vel Diplomate regio omnia intus et extus componi posse. verum quod aliis arridebat aliis vehementer displicuit vel etiam in Supremâ curiâ patronis. Jura nostra optimè Stabilita asserebant, modo ritè deffenderentur. metuebant ne hæc jurisdictio juribus nostris minus attenta ea non tam confirmare quam noves leges constituere pacis et conciliationis gratiâ intenderet.
Plurimi in eâ fuerunt sententiâ ne facultas à Jurisdictione declinaret legum, Statutorum et constitutionum observatrice et in quâ uti verisimile est, causâ cadere non poterat.

Alia suboriebatur quæstio. utrum Lis facultatem inter et Ioannem Petit aliosque demonstratores sancosmanos mota cum altero negotio, vulgo (la Requête Civile) dicto, conjungeretur. Quippe hæ duæ causæ admodum implicitæ videbantur. varia fuit hâc de re sententia. quid tandem his super rebus definitum fuerit paulo infra dicemus.

Die Lunæ 1.o Decembris 1727. habita sunt comitia prima mensis dicta, in quibus primum de morbis grassantibus actum fuit, nihil vero notatu dignum relatum fuit. Deinde Decanus ut res facultatis se habebant exposuit. diversas de litibus facultatem inter et Sancosmanos Barbitonsores Chirurgos sententias recensuit, astantium consilia expetiit, et conclusum est Iurisperitos celebriores consulendos esse.

Præterea dixit Decanus de negotio inter Mag. Ludovicum de Santeul facultatem intercedentem et Castelleti Medicos et Chirurgos, quemdam illius componendi modum propositum fuisse, scilicet si facultas et Sancosmana societas Castelleti Medicorum et Chirurgorum officia redimerent. Sed plurimis de causis rejecta fuit hæc propositio.

Die Martis 16.o Decembris anni 1727. convocati sunt Doctores omnes medici, horâ post meridiem secundâ, in Scholas superiores à Magistro Steph. fr. Geoffroy iterum Decano prioris sui Decanatûs rationum Expunctores Electuri, Et Clariss. virorum, qui Magistri Nicolai Andry rationes examinaverunt, relationem audituri.

1.um Decanus à facultate congregata petiit ut, per acto priore suo Decanatu, sex, de more, Doctores appellarentur qui sui prioris Decanatûs rationes examinarent. at facultas Decani postulationem abnuit: Decrevit ejus rationum Expunctores nondum esse eligendos: Et cum posterioris Decanatûs Magistri Philippi Caron rationes nondum sint conclusæ, rationum vero prioris Decanatûs

M. Nicolai Andry Examen vix inchoatum sit, censuit opus esse ut priùs absolvantur illæ Exdecanorum rationes, quàm rationes actu Decani suscipiantur. Et sic conclusit

Geoffroy Decanus.

Deinde Clariss. viri, qui prioris Decanatûs M. Nicolai Andry rationes examinaverunt, facultati exposuerunt se nihil à facultate in dicti Magistri N. Andry Commentariis definitum reperisse circa conditiones sub quibus Codex Pharmaceuticus Typographo mandatus fuerit, licet jam inchoata sit ejus Editio. has conditiones facultatis exposuit M. Nicolaus Andry in Schedulâ a Typographo Guillelmo Cavelier subscriptâ enuntiata his verbis.

Copie du Traité fait entre M. Andry Doyen de la faculté de Medecine et le S. Cavelier Libraire.

Nous soussignés Maitre Nicolas Andry ~~Doyen de la~~ Docteur Regent et Doyen en charge de la faculté de Medecine de Paris, au nom de ladite faculté d'une part, et Guillaume Cavelier Libraire a Paris d'autre part, Sommes convenus de ce qui s'ensuit, sçavoir que moy Doyen de ladite faculté promet et m'engage de fournir audit Sieur Libraire la copie et le Privilege qui a pour titre Codex Medicamentarius facultatis Saluberrimæ Parisiensis Et ce par ledit Sieur Libraire aux conditions d'imprimer ledit Livre, et si tost l'impression achevée d'en fournir a ladite faculté deux cent vingt Exemplaires en blanc et trente Exemplaires reliez en veau et au cas que ledit Sieur Libraire reimprime ledit Livre en quelque forme que ce soit il en fournira cette fois la seulement a la faculté la quantité de deux cens Exemplaires en blanc. Comme aussy ladite faculté promet audit Sieur Libraire au cas qu'elle fasse quelques additions ou corrections audit Livre de les luy fournir gratis, ce que ledit Sieur Libraire a accepté et promet executer. Fait double a Paris ce 24. avril 1729. et Signé Andry Doyen avec Paraphe.

His auditis facultas saluberrima conditiones in illo Instrumento enuntiatas ratas habuit: hanc codicis Pharmaceutici inchoatam Editionem eodem prorsus modo persequendum esse censuit, ejusque curam Decano commisit, Et sic conclusit Geoffroy decanus.

Die Lunæ 22.° Decembris 1727. convocati fuere Doctores omnes, horâ post meridiem secundâ, jam inchoatæ clariss. virorum qui M. nicolai andry rationes examinaverunt, relationis continuationem audituri.

I.° Quidem Decanus ultimam conclusionem de codice Pharmaceutico die martis 16.° ejusdem mensis latam legit coram facultate quæ eam probavit et sic conclusit

Geoffroy Decanus.

Et subscripserunt Magistri Andry, vergne et Brunet.

Inter ea quæ his in comitiis agitata sunt, illud tantum modo conclusum fuit M. Nicolaum andry Exdecanum de rationibus M. Ludovici de santeul, uti nec de M.i francisci Couthier et M. francisci Afforty rationibus nullo modo responsurum, quocumque nomine illi Doctores in commentariis insigniantur. Et sic conclusit

Geoffroy Decanus.

Die 7.° Decembris consilium habuimus apud D. Godefroy Patronum in suprema curiâ cum D. Rectore, D. Pourchot et nonnullis facultatis Doctoribus de negotio cum Barbitonsoribus Chirurgis. ubi statutum fuit facultatem postulaturam a Rege ut mentem suam aperire velit circa quosdam articulos Statutorum Sancosmanæ communitatis quibus chirurgi abutuntur. Et scriptum ab Eodem Patrono Exaratum perlegit Decanus, Et dixit se Peritissimos in curiâ patronos adhuc consulere debere antequam quidquam suscipiat: ne quid temerè et inconsideratè hac in re peragatur. facultas totum negotium curæ et prudentiæ Decani commisit. Et sic conclusit Geoffroy Decanus.

Die 31.° Decembris 1727. magnum habitum fuit consilium apud M. Gillet Patronum in curiâ et Universitatis Patronum: ibi aderant celebriores in curiâ Patroni M. Julien de Prunay, M. Cochin, M. d'hericourt, amplissimus Rector, cum M. Pourchot universitatis Syndico, et medicinæ Doctores M. franc. Afforty, M. Nicolaus le Sellier, M. le Roy de S.t aignan cum Decano. Et Drouart facultatis Procuratore hoc in consilio Jura facultatis adversus Chirurgos Sancosmanos diligenter et accuratè examinata sunt et perpensa, quæ quidem bene stabilita et minimè dubia deprehensa fuerunt. Quo posito, Diversis diversorum hominum sententiis super nostris rebus attentè auditis et examinatis, censuerunt negotia nostra non ad aliud Tribunal deferenda esse quam ad supremam Senatus curiam, ubi Judices universitatis et facultatis protectores, jurium nostrorum non ignari, nos stricto jure judicarent; quod quidem nobis non metuendum erat, imò vehementer per optandum.

Deinde alterutrum negotiorum vel de Supplici libello civili, vel de lite adversus Demonstratores primum ageretur conquisitum est, ac tandem constitutum fuit. 1.° persequendum esse litem adversus demonstratores, dein deveniendum ad Supplicem libellum civilem: vel etiam illud negotium, si daretur, occasio, cum priori postea conjungi posse.

De modis hanc litem instruendi plurima quoque acta sunt, quædam constituta, quædam vero incerta reliquerunt ut pote quæ novis indigebant disquisitionibus.

M. Magneux Patronus in curiâ cujus consiliis sæpe facultas utebatur, huic consilio defuit qui nempe ab urbe aberat. Sed Decanus post aliquot dies illum invisit, quæ peracta fuerant in consilio exposuit et quod ab aliis constitutum fuerat ab eo valde probata sunt.

Die veneris 2.° Januarii 1728. habita sunt comitia Prima mensis dicta ubi 1.$^{um}$ de Grassantibus morbis actum fuit. hi autem morbi fuerunt febres intermittentes contumaces, et inflammatoriæ, nonnullæ cum Eruptionibus miliaribus.

Pulmonis inflammationes Eresypelatosæ, Catharri —
plurimi, Rhumatismi, variolæ nonnullæ sed benignæ.
nihil mali moris.
Post hæc astantibus Doctoribus Decanus narravit quod
nuperrimè a juris peritis fuerat statutum et omnes —
magnopere probarunt.
Die Jovis 29.° Januarii 1728. horâ decimâ matutinâ,
convocatis Doctoribus per schedulam ad singulos delatam —
pro Candidatorum Examinatoribus eligendis, et congregatis
Decanus exposuit instare tempus Licentias aperiendi ac —
proinde Eligendos esse Examinatores Candidatorum Medicinæ
qui ad Baccalaurei gradum admitti cupiunt. hanc Electionem
de more die sabbati calendas februarias præcedente fieri, sed
Eam a se anticipatam fuisse qui die Sabbati proximo —
amplissimum Rectorem cerea Regi et Reginæ oblaturum
Marliacum comitaturus est. Qua propter 1.um ducti sunt
Electores Examinatorum tres quidem majoris ordinis et
duo minoris scilicet Magistri finot, Winslow et Cbuthier,
Ex minori Magistri de frescheville et Magny. Qui præstito
juramento appellarunt ex majori ordine Magistros Nic.
Andry, Cl. vergne, Ægidius Adam. Ex minoris Magistros
Peaget, Anton. Millet et J. Trant.
Quorum nominibus in urnas conjectis sorte ducti sunt
M. N. andry, Cl. vergne ex majori.
Ex minori M. Peaget, et ant. millet.
Eodem die conquestus est Decanus coram facultate de
scholarum disciplinâ admodum neglectâ, dixit medicinæ
studiosos hoc biennio parum instructos fuisse tum a M. de
la hire de Rebus naturalibus et non naturalibus ob ejus —
morbum diuturnum ac tandem triste fatum, tum à —
Magistro Winslow de rebus contra naturam ob minus —
firmam valetudinem.
Dixit insuper scholarum Professores diversas ob causas
Lectiones anatomicas et operationes Chirurgicas in dies
differre, ita ut metuendum sit ne ullæ hoc anno peragantur
Anatomes aut Operationes: quod quidem studiosis damnosum

foret et Scholis turpe et ignominiosum.

Conquestus est etiam Decanus de incuriâ Doctorum qui consilia diebus Sabbati pro aegrotantibus pauperibus instituta prorsus negligunt, sicut et Baccalaurei. Quo ad 1.um articulum M. Jacobus Benignus Winslow dixit valetudinem suam firmiorem esse, interruptas Scholarum lectiones resumpsisse nec amplius ab ipso interrumpendas fore, dum modo firmâ frueretur valetudine. facultas optimam ipsi valetudinem deprecata est.

De altero articulo saluberrimus ordo decrevit secundum Statuta, quibus latum est singulis annis anatomen duplicem à duplici Professore celebrandam esse, alteram Phisiologicam à Scholarum Professore Physiologico, Pathologicam alteram à Scholarum Professore Pathologico. Professorem Pathologicum ut pote Professorum antiquiorem Primum exercitationes anatomicas Pathologicas celebraturum fore, et post eum Professorem Physiologiae cursum Physiologicum anatomes peragere debere.

Tertio articulo censuit facultas vi Statutorum mulctandos esse tum Doctores tum Baccalaureos qui diebus Sabbati Sacro et solitis consultationibus pro pauperibus interesse negligunt. et sic conclusit Geoffroy Decanus.

Tandem Decanus facultati retulit quae per acta fuerant et constituta a Jurisperitis die 31.o Decembris 1727. quae omnia comprobavit facultas. et sic conclusit Geoffroy Decanus.

Prima mensis februarii comitia die martis 3.o hujus mensis habita sunt. Primum de morbis qui per mensem Januarium grassati sunt, actum est, catharri, Tusses ferinae, Rhumatici dolores, Peripneumoniae quarum nonnullae Erysipelatosae. Et inter plebeios Scorbutus, sed non frequens nec contumax.

Postea de negotiis facultatis quae cum M.o Nicolao Le Tellier assiduè peragebat Decanus verba fecit.

Die 16.o februarii 1728. Decanus hoc mandato publico Medicinae candidatos commonuit ut ad Examen parati essent, et die Sabbati sexta Martii sisterent se coram facultate, ornati ut decet.

De Mandato M. Stephani Francisci Geoffroy Decani, et M. Doctorum Regentium facultatis Medicinæ Parisiensis.

Notum sit omnibus, quorum interesse potest, Medicinæ Candidatis, hoc anno millesimo septingentesimo vigesimo octavo habitum iri Examen. Qua propter ii, veste talari et pileo quadrato, ut moris est, ornati sistant se coram facultate, die Sabbati, Sexta Martii, horâ decimâ matutinâ, nullumque aliud aperiendum esse Examen intelligant, nisi post biennium.

Subscripsit et promulgavit, die 16.° februarii anno 1728. —
Petrus la Grive, Major facultatis apparitor.

Die Lunæ 23.° februarii 1728. congregatis Doctoribus horâ post meridiem secundâ, Clarissimorum virorum, qui M. Nicolai Audry rationes examinaverunt, de accepto et Expenso relationem audituris, multa dicta sunt, et discussa: sed nihil conclusum fuit.

Die Lunæ 1.° mensis martii 1728. solita comitia Prima mensis dicta habita sunt. morbi communes apud plebem per mensem præteritum fuerunt Tusses molestæ, febres catharrhales, Peripneumoniæ. Et febres continuæ cum capitis doloribus.

Deinde Decanus dixit Litem facultatis adversus Castelleti Medicos et Chirurgos propediem Judicandam fore: Clarissimum virum D. Delpech de Merainville hujus causæ cognitorem ad Jura nostra accurati dignoscenda summo studio incubuisse, et intra breve tempus hanc causam coram Judices expositurum. asseruit insuper Decanus se cum M. Nicolao le Tellier et aliis Doctoribus Jus facultatis summâ curâ ac diligentiâ apud Eundem cognitorem et apud alios judices persecuturum.

Postea Decanus recuperatum tandem Exemplar senatus consulti celebris anni 1660. obtulit facultati. illud ab hæredibus M.i francisci Mignan non sine difficultate summâ obtinuerat, in posterum accuratius servandum.

Proposuit quoque Decanus quæ viri academici meditabantur de duplici turno pro nominatione beneficiorum, et nulla deprehensa sunt incommoda de hac nominationis ratione.

Immò facultas saluberrima aliquid emolumenti inde percipiebat. Quandoquidem Jurium facultas ad parvum et magnum Beneficium primò vacantia nominabat. deinde Saluberrima facultas sed nihil adhuc Statutum est.

Cum nuperrimis diebus Decanus audivisset Clarissimum virum Joannem Claudianum hadrianum Helvetius Medicum Regis perpetuò ordinarium et Reginæ Primarium archiatrum proclamatum fuisse, Litteras gratulatorias ipsi Scripserat nomine facultatis, cui quidem Clarissimus vir alias rescripserat quibus suam erga facultatem benevolentiam significabat. has litteras Decanus perlegit.

Mandato Decani obtemperantes die Sabbati Sexto Martii 1728. horâ decimâ matutinâ quatuor Medicinæ Candidati Steterunt se coram facultate Scilicet antonius Nicolaus Guenault Parisinus, Ludovicus Petrus le hoc Normanus, Raimundus Carolus de la Riviere Parisinus, Nicolaus Bidaut Gennensis. Supplicaverunt facultati ut vellet illos admittere ad Examen pro Baccalaureatu. eorum audita Supplicatione, Candidati de nomine, cognomine, patriâ et religione interrogati sunt. unus de Religione respondens et formulam facultate receptæ ignarus, dixit simpliciter Religio Christiana. cui Statim plurimi è Doctoribus Suggesserunt hæc verba, Catholica Apostolica et Romana quæ verba sigillatim repetiit. Postea Singulis Quæstio unica proposita fuit de Medicinâ pro more cui bellè Satisfecerunt

Dies Lunæ proximè sequens ipsis indictus fuit à facultate quo Litteras testimoniales ætatis, Studiorum suorum, et Magisterii in artibus nominatis Doctoribus exhiberent.

Die Lunæ 8.° Martii 1728. quatuor Medicinæ Candidati, horâ tertiâ pomeridianâ congregatis Doctoribus suas testimoniales litteras obtulerunt. tum ex Doctoribus præsentibus sex appellati sunt, tres nempe ex majori ordine M. Alexander Petrus Mattot, M. Thomas Bernardus Bertrand, et franciscus Bailly, licet ex minori quia non sufficiens aderat antiquorum numerus, Ex minori, M. Petrus Afforty, M. Ludovicus Claudius Bourdelin et M. Gulielmus Josephus de l'Epine. Quibus

testimoniales litteræ traditæ sunt ad Examinandum, suam de his sententiam die sabbati proximè sequente renuntiaturis.

Die Sabbati 13.° Martii 1728. congregatis Doctoribus in Superioribus scholis horâ decimâ post sacrum, clarissimorum virorum, qui examinandis Candidatorum litteris præpositi fuere relationem audituris et de eâ suum judicium laturis. Sic enim ferebat schedula die Mercurii 10.° ejusdem mensis data et ad singulos Doctores pridie delata.

Examinatores, verba faciente M. Alexandro Petro Mattot, retulerunt horum Candidatorum alios non ætatis esse convenientis, aliis studiorum tempus deficere: nihilominus tamen re in deliberationem missâ censuit facultas ex majori suffragiorum numero ut ætatis, et studiorum tempus Candidatis remittatur, modo examine tentati capaces deprehendatur. Et sic conclusit Geoffroy Decanus.

Deinde Decanus dixit se hesterno die accepisse litteras ab Illustrissimo archiatrorum comite subscriptas et die decimo hujus mensis datas quas ipsis Doctoribus communicandas esse censebat. Earum autem hæc summa erat.

Son Eminence vient de m'avertir, Monsieur, que dans l'Examen qui vient d'etre fais pour recevoir de nouveaux Candidats, ces Messieurs ayant declaré en faisant leurs profession de foy qu'ils vivoient dans la Religion Catholique apostolique et Romaine, deux de nos Docteurs fanatiques selon l'expression de son Eminence s'etoient levés et avoient dit Retranchés Romaine, ou se sont servis de termes Equivalens. Que pensés vous, Monsieur, de telles cervelles qui se deshonorent et qui deshonoreroient toute la faculté si pareille faute restoit impunie. vous sentés comme moy la necessité de reprimer une telle violence qui irois a la ruine des moeurs, au mepris de tout ce qui est le plus sacré et au renversement de nos Statuts. Que penseroit on de la faculté si dans cette occasion elle gardoit le silence et si etant a la tete de la compagnie vous n'en poursuiviés pas la punition. Je ne doute pas meme, supposé que ce fait soit venu a votre connoissance que vous n'ayés deja fait en pleine assemblée une severe reprimande a ceux qui en sont les auteurs et que vous

n'ayés exigé une punition proportionnée a leur faute. Mais si ce discours n'est pas encore venu a vos oreilles, comme cela est tres possible, quoyque tenu dans une assemblée; parce que l'on sçait que depuis long temps ces assemblées ne sont plus que tumultueuses et dans lesquelles on etouffe la voix de la verité et de la Justice par ces cris confus. faites vous instruire de ce qui s'est passé et me le mandés afin que j'en puisse instruire son Eminence. Et si vous decouvrés les auteurs de propos si injurieux a la Religion, je ne doute point que vous n'assembliés la faculté sans perdre de temps pour decerner ce que l'on jugera le plus convenable contre eux, afin de prevenir les ordres de la Cour qui pourroient en punissant les coupables comme ils le meritent, retomber sur tout le corps, si par malheur il gardoit un silence affecté dans une occasion qui demande une punition exemplaire et qui pourroit etre d'une grande utilité pour retablir dans la suite l'ordre et la tranquillité dans les assemblées, fermer la bouche aux brouillons, et donner plus de credit aux gens de merite. Signé Dodart ce 10. mars 1728.

His auditis singuli Doctores attoniti et consternati, primum à se invicem expostulabant nunquid simile ab aliquo Doctore prolatum audivissent, et omnes negabant. Ipse Decanus se nihil de rejiciendâ hac voce, Romanâ audivisse, immò se ipsum et plurimos Doctores simul suggessisse Candidatis hæc verba, Religio Catholica apostolica et Romana asserebat.

Sed paulo post hæc animorum mœstitia atque consternatio conversa est in Indignationem adversus hujus calumniæ autorem, quem detegendum esse severèque puniendum exclamabant. Sed ut omnia ritè et ordinatè fierent Decanus singulos sigillatim interrogavit Doctores de iis quæ die sabbati 6.º martii circa religionem audiverant; ab iisque petiit, quid in re tam gravi agendum censerent; singulorum sententias scripto consignavit, ne quid immutaretur; scriptas verò sententias palam coram omnibus recitavit ut certiores fierent nihil in suis responsis mutatum fuisse. hæc autem fuit saluberrimæ facultatis conclusio.

Facultas ex majori aut potius omni suffragiorum numero censuit et affirmavit ultima comitia habita die Sabbati 6.º

hujus mensis, absque ullo tumultu et placidissimè fuisse —
celebrata, nullumque ex Doctoribus hisce comitiis præsentibus
auditum fuisse dicentem à formulâ fidei solitâ delendum esse
vocabulum, Romanam; Imo cum è Candidatis alter —
profiteretur tantum Religionem Christianam vel Catholicam
Simpliciter, auditas fuisse illicò voces Doctorum quorumdam
reclamantium adversus eorum fidei professionem, monentiumque
illos ut profiterentur distinctè Religionem Catholicam aposto=
licam et Romanam, ut moris est.

Censuit præterea rogandum esse Illustrissimum Archiatrorum
comitem, ut vellet dicere facultati nomina tum reorum, tum
delatoris; Quibus cognitis, facultas summâ cum severitate aget
adversus reos, si constet eos sontes esse.; Quin et adversus delatorem,
si ab omni culpâ rei sint immunes.

Censuit ~~tertiò~~ facultas convocandos esse per Juramentum, die
Sabbati proximo, omnes facultatis Doctores, affirmaturos, num
audiverint vel cognoverint quosdam è collegiis qui revera sontes
sint sceleris supradicti, et postea super eâdem re deliberaturos.

Censuit quartò Eadem facultas, Exemplar præsentis delibe=
rationis ad Illustrissimum Archiatrorum Comitem illicò —
mittendum esse, quod diligentiæ Decani commissum fuit.

Et sic conclusit Geoffroy Decanus.

Et subscripserunt majoris ordinis Doctorum præsentium —
antiquior M. Leaulté. minoris vero antiquior M. Martineng.

Decanus Tabellas in quibus inscriptæ erant singulorum
Doctorum sententiæ cum hoc Decreto ad illustrissimum —
archiatrorum Comitem misit quam diligenter et cum Epistolâ
suo nomine scriptâ.

Die sabbati 20.° mensis martii 1728. convocati fuere per
Juramentum Doctores omnes, in Scholas superiores, horâ —
decimâ matutinâ, de rebus gravissimis, quæ in Epistolâ ab
Illustrissimo Archiatrorum Comite ad Decanum, 10.° hujus —
mensis die scriptâ continentur, et de quibus jam in ultimis —
comitiis actum est, quid noverint dicturi primum, ac postea
deliberaturi; tum et audituri relationem clarissimor. virorum
qui examine tentaverunt Candidatos, suumque de eorum
responsionibus judicium per scrutinium laturi. Sic enim —
ferebat schedula.

Congregatis autem Doctoribus, Decanus sic loquutus est.

Vobis jam notum est, Viri Medici, quanta intacto huc usque Saluberrimæ facultatis decori nuperrime labes inusta sit. Quæ viris Christianis antiquior esse debet, Laus nimirum Orthodoxæ Religionis profitendæ, sive turpi malevolorum invidiâ, sive impiâ Schismaticorum temeritate, illa nobis præripitur.

Culpandus sane est et plectendus, quisquis in hoc nostro consessu debitam sanctæ sedi Romanæ reverentiam perversis clamoribus lædere ausus est, Catholicam apostolicam et Romanam tuemur ac profitemur Religionem. Qui secus sentiet nobis anathema videri debet.

At non minori supplicio dignus est, quisquis falsis rumoribus integerrimam celeberrimi ordinis famam depeculari conatur. Absentes qui rodit amicos, qui non defendit alio culpante, fingere qui non visa non audita potest, hic, vel Æthnicorum judicio, hic niger est, hic cavendus, hic execrandus.

Nec magis culpâ vacat qui cæco correptus zelo, fraternæ animadversionis à Christo ipso tam sapiente, et institutæ et commendatæ planè immemor, charitatis vincula infensus abrumpit, dicta foras infidus eliminat; quin et per cuniculos frigidam suffundens ad solium usque regale querelas furtim defert. Quâ scilicet mente? non eâ sanè ut coerceantur mala, corripiantur sontes, quod optimo cuique per optandum, Istas namque non persequeretur vias; sed ut charissimæ matris viscera miserè dilanientur. hoc immani gaudet spectaculo qui fratres tot vinculis sibi devinctos invidiosè criminari gestit immo et calumniari.

De Re itaque gravissimâ, V. M. hic deliberaturi sumus. Aut Impius aut sycophanta nobis detegendus est, et acerrimè plectendus. Nec alia proh dolor! nobis superest via, quâ inustam labem eluere, omnem omnino heterodoxæ doctrinæ suspicionem amoliri, pristinumque possimus splendorem obtinere.

Inquiramus igitur, V. M., quantâ fieri potest sedulitate ac pervestigemus, quis aut criminis aut criminationis autor extiterit, inquem, si innotuerit, vestrum erit, ut vobis videbitur, animadvertere.

Decanus deinde legit Illustrissimi Archiatrorum Comitis

Epistolam 10.° hujus mensis die datam, tum et illud quod à facultate in ultimis comitiis super hâc Epistolâ fuerat statutum. Quibus lectis auditis et perpensis, 1.° Doctores omnes qui interfuerant comitiis habitis 6.° hujus mensis die cum sisterent se novi candidati coram facultate supplicaturi, sigillatim et ordine iterum affirmaverunt non solum comitia de quibus agebatur absque ullo tumultu et placidissimè per acta fuisse, sed et in his comitiis nullos à se auditos fuisse collegas qui novis suggererent candidatis, ut in præstando fidei juramento prætermitterent vocabulum illud Romanam: Imo cum unus vel alter è candidatis profiteretur tantum Religionem Christianam vel catholicam simpliciter, à se auditos fuisse collegas qui redarguerent candidatos, eosque monerent ut distincte profiterentur Religionem catholicam apostolicam et Romanam; quibus monitis paruerunt.

2.° Doctores omnes qui numero quinquaginta quinque tunc aderant ac sedebant, unanimi consensu probaverunt et confirmaverunt quæ in ultimis comitiis jam à facultate statuta fuerant super Epistolâ Illustrissimi archiatrorum comitis, atque declaraverunt receptam in Scholis religionis profitendæ formulam semper comprehensam fuisse hisce verbis catholicam apostolicam et Romanam.

3.° Ut magis attestaretur facultas quanta sit ejus religio in rebus adeo gravissimis, censuit unanimi magistrorum præsentium suffragio duas scribendas esse schedulas distinctas, in quibus omnes et singuli Doctores propriâ manu et suo chirographo testificarentur quid noverint de rebus quæ eâdem Epistolâ ab illustrissimo archiatrorum comite ad Decanum scriptâ continebantur, alteram quidem in quâ Doctores tantùm qui intererant comitiis habitis sexto hujus mensis die suum chirographo munirent testimonium. alteram verò in quâ Doctores omnes, licet a supra dictis comitiis absentes fuerint, cogerentur propriâ manu testificari num aliquid certi audiverint de rebus de quibus agitur.

4.° Ad investigandam diligentius veritatem, voluit eadem facultas novos super hac re interpellari candidatos, qui suo pariter testimonio chyrographum adscriberent.

5.° Censuit eadem facultas adeundum esse Eminentissimum

Cardinalem de fleury, cujus jussu scripta videtur epistola Illustrissimi Archiatrorum Comitis, ac proinde à Decano eligendos esse septem Doctores qui cum ipso, nomine totius facultatis, velint Eminentissimum Cardinalem invisere, Salutare, eumque facere certiorem crimen de quo agitur falsò quidem Doctoribus aliquot fuisse imputatum, atque ~~tali~~ toti facultati injuriosum esse: vehementer et magnopere deprecando Eminentissimum Cardinalem jubeat delatorem pœnis debitis affici, nec ipsi deinceps fidem habeat: Quem quidem, si detexerit facultas, è gremio suo expellendum decrevit. Et sic conclusit Geoffroy Decanus.

Deinde audita est Relatio Clar. virorum qui Candidatos interrogaverant. Tres autem tantum erant Candidati scilicet Guenault, Le hoc et de la Riviere. Quartus, nempe Bidault, discesserat, nec examen subierat. per Scrutinium ex majori Suffragiorum numero admissi sunt ad Baccalaureatum candidati, qui deinde Solito apud Decanum præstito juramento, in Scholis inferioribus ad principium dicendum appellati sunt hoc ordine Nicolaus antonius Guenault Parisinus, Ludovicus Petrus le hoc Normanus et Raimundus de la Riviere Parisinus et Baccalaurei renuntiati sunt.

Antequam comitia solverentur, Decanus Doctores monuit, hisce diebus, forte hoc eodem die, Litem inter facultatem et Castelleti Medicos et Chirurgos Judicari.

His peractis Decanus sicut Decreto Statutum fuerat duas Scripsit Schedulas quas in Scholis exposuit a Doctoribus Subscribendas, unam pro iis qui Comitiis die sexto martii adfuerant, alteram pro illis qui ab his Comitiis aberant: et aliam Schedulam monitoriam ad singulos Doctores misit cujus hæc erant verba.

Vir clarissime,

Ad satisfaciendum Decreto die Sabbati 20.° mensis Martii 1728. lato, aderis, si places, in Scholis Superioribus, diebus Mercurii aut Jovis proximis, quâ volueris horâ, Schedulam de quâ in ultimis Comitiis actum est, et in manibus majoris Apparitoris vestri depositam subsignaturus. Datum die Lunæ 22.° eorumdem mensis et anni. Steph. fr. Geoffroy Decanus.

Ea autem erat schedula pro Doctoribus presentibus.

Ad satisfaciendum Decreto die Sabbati 20.° mensis Martii à facultate lato, nos infra scripti Doctores Medici, qui aderamus comitiis habitis die 6.° ejusdem mensis cum supplicarent novi Candidati coram facultate, Testamur nullum à nobis auditum fuisse Collegam dicentem à formulâ fidei solitâ rejiciendum esse hoc vocabulum Romanam; atque confitemur receptam in Scholis nostris Religionis profitendæ formulam semper comprehensam fuisse hisce verbis. Catholicam apostolicam et Romanam. In cujus rei fidem præsenti testimonio Chirographum nostrum apposuimus. Geoffroy Decanus, Afforty Pater, G. E. Enmerez, vergne, du Cerf, Coutier, Bertrand, Delabu, Afforty filius, Le Tellier, Millet, Leaulté filius, E. M. Du verney, Brunet, La vigne de frescheville, Jacques, G de magny, Davier de Breville, Seron et vasse.

Placuit M.° Jacobo Benigno Winslow hanc schedulam subscribendo hæc addere verba.

Ego infra scriptus testor, me in Comitiis, quæ die 6.° Martii anni hujus 1728. habita sunt, ubi, me præsente, duo Candidati solitam professionis fidei formulam, nempe: Profiteor Religionem Catholicam, apostolicam Romanam, non pronunciaverunt integram, nullum audivisse Collegam, qui diceret ex eâ formulâ tollendum esse vocabulum Romanam. Testor præterea receptam in Scholis nostris Religionis profitendæ formulam, verbis mox relatis comprehensam semper fuisse: cui formulæ, quâ Religio nostra Catholica apostolica Romana adstruitur, ita semper adhæsi, ut hujus adhæsionis causâ reclamandum esse à me existimaverim appellationi de Constitutione Unigenitus ad futurum generale Concilium commentariis nostris insertæ; quod quidem præstiti die quarta octobris anni 1726. ut pote qui nullam in hac appellatione partem habere me velle peculiari instrumento significaveram. In quarum rerum fidem subscripsi d. 25. Martii 1728. Winslow.

Quibus Mag. Nicolaus Andry hæc addidit.

Idem quod testatur Magister Winslow, suprà scriptus, et eodem modo quo testatur testor et Ego, Nic. Andry.

Medicinæ Candidati qui die eodem ~~et~~ die 6.° interrogabantur hanc peculiarem subsignarunt.

Nos infra scripti, testamur nullum saluberrimæ facultatis Medicæ Parisiensis Doctorem, aut alium quemcunque, cum supplicaremus coram facultate, die 6.° hujus mensis, in consessu auditum fuisse qui diceret a formulâ fidei solitâ rejiciendum esse hoc vocabulum (Romanam); imo nonnullos è Doctoribus à nobis auditos fuisse, qui uni è nobis formulæ in facultate receptæ ignaro, religionem Christianam simpliciter profitenti, suggessisse, ut diceret, Catholicam Apostolicam et Romanam, cui monito illico paruimus. Le hoc B. M. Guenault M. B. de la Riviere B. M. Bidault M. C.

Ab absentibus autem hæc subscripta fuit.

Ad satisfaciendum Decreto die sabbati 20.° mensis Martii à facultate lato, nos infra scripti Doctores medici qui aberamus à comitiis habitis die 6.° ejusdem mensis cum supplicarent novi Candidati coram facultate; Testamur nihil ad nos certi pervenisse de rebus quæ continentur Epistolâ Illustrissimi archiatrorum comitis die mensis hujus 10.° ad Decanum scriptâ: atque confitemur receptam in scholis nostris Religionis profitendæ formulam semper comprehensam fuisse hisce verbis Catholicam apostolicam et Romanam: In cujus rei fidem præsenti testimonio Chirographum nostrum subscripsimus Leaulté Pater, ~~Pater~~ Gouel, Burette, Caron, Chomel, Le Tonnelier, Lemery, finot, Reneaume, fourneau, azevedo, Mongin, Baron, Martineng, Col de vilars, Lepy, Le moine, Bailly, Peaget, Bourdelin, de Santeul, Chevalier, Maloet, Tranc, Gosnier, Le Roy de st aignan Le Thieullier, Cosnier et du Bois.

Decanus Decretum die sabbati 20.° martii latum et has schedulas à singulis Doctoribus subscriptas ad Illustrissimum Archiatrorum comitem misit qui ea Eminentissimo Cardinali administro exhiberet.. interim has ab eodem accepit litteras.

Monsieur. J'ay remis ce matin a son Eminence la deliberation du 13. Mars et le Decret en consequence Elle m'a ordonné de vous mander qu'elle est tres satisfaite de l'un, et de l'autre de votre lettre en particulier que vous m'avés ecry,

et fort aise que le rapport qu'on luy avoit fait se trouve sans fondement. Toute autre justification seroit inutile et vous ne l'obligeriés pas si vous faisiés une deputation. J'attends seulement le resultat de l'assemblée indiquée après laquelle l'affaire sera terminée comme il y a tout lieu de le croire. Signé, Dodart. a versailles ce 18. mars 1728.

Harum litterarum Decanus plurimos Doctores participes fecit, et archiatrorum Comitis consilio Eminentissimique Cardinalis administri jusso obtemperantes nulli Doctores delegati fuere usquedum novæ litteræ ab Ill. archiatrorum comite acceptæ fuerint.

Interim audivit Decanus litem inter facultatem et Castelleti Medicos et Chirurgos tandem Judicatam fuisse; Et senatus consulto eodem die 20.° Martii lato facultatis jura sarta tecta que esse.

Nihilominus Castelleti medici et Chirurgi jactitantes se causâ vicisse, multa machinabantur ad illud senatûs consultum vel immutandum vel in suam utilitatem interpretandum. Sed his machinationibus Decanus se se vehementer opposuit, ac tandem eorum conatus irritos effecit.

Die Lunæ 1.° aprilis 1728. habita sunt in Scholis superioribus ordinaria comitia Prima mensis dicta: in quibus 1.um actum fuit de morbis grassantibus: inter quos numerabantur Tusses et Catharri hyemis reliquiæ, Peripneumoniæ, Pleuritides et nonnullæ febres malignæ.

Deinde Decanus litteras Illustrissimi archiatrorum Comitis die 18.° Martii datas et supra scriptas legit in Comitiis, et alias adhuc die 30.° ejusdem mensis datas quarum hæc summa erat:

J'ay remis, Monsieur, a Son Eminence la deliberation du 20.e de ce mois qui m'a paru bien sage et bien conçue. En meme tems je luy ay donné les quatre certificats que vous m'avés envoyé signés de la plus grande partie de nos Docteurs par lesquels elle a reconnu avec satisfaction que nous sommes tous inviolablement attachés a l'Eglise Catholique apostolique et Romaine, malgré les sentiments contraires que l'on avoit taché de luy inspirer.

Je vous avois desja mandé, Monsieur, par ma lettre du 17.

de ce mois et que je vous priois de communiquer a la 1.re assemblée pour oter toute inquietude que Son Eminence instruite a fond sur ce qui s'estoit passé dans l'assemblé du six de ce mois a la reception des Candidats par les eclaircissem.s qu'on luy avoit donné depuis, etoit bien persuadée que l'accusation formée contre quelques uns de nos Docteurs portoit absolument a faux et qu'elle ne pouvoit venir que d'un mal entendu, c'est l'interpretation la plus favorable qu'on puisse donner a cette accusation pour mettre l'honneur du delateur a couvert au depends de son jugement. Et qui n'a pas surement attiré par cette conduite creance dans l'esprit de Son Eminence. mais un ministre aussy zelé pour le bien de la Religion que pour le bien de l'Estat, ou plutost qui ne separe pas les interets de l'Etat de ceux de la Religion. aussy attentif a conserver la paix dans l'interieur du Royaume qu'a l'Establir solidement au dehors est obligé a preter l'oreille aux accusations, a les approfondir ou pour remedier aux desordres qui pourroient arriver en cas qu'elles fussent bien fondées : ou pour rendre justice a l'Innocence, comme cela est arrivé dans l'affaire presente.

Si d'ailleurs S. E. ne juge pas a propos de declarer le delateur comme la faculté l'auroit desiré l'on doit s'en remettre aux lumieres et a l'equité de Son Emince qui saura le punir comme il le merite soit qu'il ait porté ces plaintes par une mauvaise volonté contre la faculté ou par un mal entendu.

Mais la faculté n'a nulle raison de croire que cette affaire ait pu luy nuire dans l'esprit de Son Eminence. la conduite qu'elle a tenu dans la perquisition qu'elle a fait pour en decouvrir le vray, doit plutost inspirer des sentiments d'Estime pour elle et l'engager a l'honorer de sa protection auprés du Roy.

Pour repondre a la confiance qu'elle m'a donné dans cette occasion. Toujours penetré d'estime et de reconnoissance pour elle. Je me feray, Monsieur, un sensible plaisir en toute rencontre de soutenir comme j'ay fait jusqu'a present ses interets et de les appuyer du peu de credit que je peut avoir. Je vous prie de vouloir bien estre auprés d'elle l'interprete de mes sentiments et de croire que je suis avec toute l'estime et la consideration que vous merités, Monsieur, votre tres humble et tres obeissant serviteur. Signé, Dodart,

His perlectis censuerunt nullos Doctores delegandos fore Eminentissimo Cardinali administro, sed ab Illustrissimo Archiatrorum comite enixè postulandum esse ut delatoris nomen declarare velit.

Dixit post hæc Decanus litem inter facultatem et Castelleti Medicos et Chirurgos judicatam fuisse; quodnam fuit judicium, retulit; sed nondum Senatûs consultum obtinuerat.

Protulit quoque instrumentum quo facultas in jus vocabatur a dicto M. De Laurent Procuratore in Castelleto qui facultatis lites adversus dictum Bessiere Barbitonsorem chirurgum, et adversus dictum vios Chirurgiæ tyronem in majori hujus Urbis nosocomio promoverat: et postulabat à facultate pro suis impensis summam ducentarum et nonaginta sex librarum cum decem assibus.

Hæc summa immodica visa fuit facultati et statutum fuit Decanum cum M. Nicolao le Tellier et D.o Vaultier antiquiore facultatis in castelleto procuratore hoc negotium quam optime potuerint composituros esse.

Monuit ~~Doctores~~ Doctores Decanus instare Judicium litis facultatem inter et M.um Philippum Caron antiquum facultatis Decanum.

Tandem narravit Pharmaciæ Parisiensis custodes Juratos proposuisse, loco cœnæ quâ reficiebantur Decanus et Pharmaciæ Professores singulis diebus quibus fieret officinarum lustratio, Donum trium calculorum argenteorum.

Quod quidem accipiendum censebat Decanus sperans id quod nunc Donum erat jus longo usu acquisitum fieri posse; Decani sententiæ annuerunt Doctores præsentes et sic dimissa sunt comitia.

Die 10.o aprilis M. Philippi Caron Lis tandem dijudicata fuit, non quidem secundum mentem suam. sed hoc infortunium neque facultati neque Decano imputare potest, quando quidem ab ipsis plurimæ conciliationis rationes propositæ fuerant quas semper respuerat.

Die Lunæ 3.o maii 1728. habita sunt solita comitia Prima mensis dicta. in quibus de grassantibus morbis primum actum est. qui quidem fuerunt tantum modo morbi vernales, nihil verò mali moris.

Posthæc litteras ab illustrissimo archiatror. Comite ad Decanum scriptas die 2.° aprilis datas legit Decanus et Responsum die 1.° datum, quodquidem à facultate probatum fuit. hæc supra legi possunt.

2.° Comitiis Decanus Senatus-consultum nuperrimè latum de negotio inter facultatem et Castelletum obtulit. nonulla ejus exemplaria jam typis mandata præsentibus Doctoribus largitus est: Et alia ad singulos Doctores per Bidellos misit.

Prononcé de l'arrest

Notredite Cour faisant droit sur le tout, ayant aucunement égard à l'intervention et demandes desdits Doyen et Docteurs Regens de la faculté de Medecine en l'Université de Paris, et desdits Prevôt, Gardes, corps et communauté des Maitres Chirurgiens de S. Cosme, portées par leurs Requestes des 13. et 28. avril, 10. et 13. Juillet 1722. et a l'intervention desdits Dalbon et Lombard portée par leur Requeste du 30.° Janvier 1728, et aux demandes desdits Louis de Santeul, Pierre Caynard, Mathurin Thural, françois Daltry et consors portées par leurs Requestes des 16. et 17. Mars, et 13. avril audit an 1722, met l'appellation et sentence de laquelle a été appellé au néant; émendant, fait défenses audit Lieutenant Criminel du Châtelet, de rendre aucunes Ordonnances en forme de Reglement general ou particulier, sauf audit Lieutenant Criminel et officiers du Châtelet de recourir a l'autorité de la Cour dans les cas ou ils trouveront nécessaires de faire quelque Reglement nouveau pour y être pourvû sur les Conclusions des Gens du Roy, ainsi qu'il appartiendra: maintient et garde lesdits de Santeul, Caynard et consors, ensemble les Docteurs Medecins en l'université de Paris, et les M.es Chirurgiens de S. Cosme, dans le droit et possession de faire à la requisition des personnes blessées, toutes visites et rapports, meme visites et ouvertures de cadavres à la requisition de ceux qui agiront pour les personnes decedées, lorsque lesdites visites, rapports et ouvertures de cadavres n'auront point eté ordonnez par les Officiers du Chatelet, et qu'il ne s'agira point de personnes decedées de mort violente; ayant aucunement égard à la demande dudit Antoine de Lepy et Consors, portée par leur Requeste des 6. et 9. Mars 1724, maintient et garde lesdits de Lepy et consors dans le droit et possession de faire exclusivement à tous autres Medecins et Chirurgiens de Paris, toutes les visites et rapports

des blessez, mutilez, corps morts, tuez, noyez et précipitez en vertu des ordonnances du Lieutenant Criminel et autres Officiers du Châtelet, et de tous les corps des personnes decedées de morts violentes, le tout néanmoins au cas qu'il n'y ait de la part desdits Medecins et Chirurgiens du Châtelet, recusation, absence, ou autre légitime empêchement, pour raison desquels il n'en ait eté autrement ordonné par lesdits Officiers; ayant aucunement égard à la demande desdits Lieutenant, Prevôt, Gardes et Communauté des M.es Chirurgiens Jurez de Paris, portée par leur Requeste du 18. fevrier 1728; Ordonne qu'avant d'être procedé par les Medecins et Chirurgiens du Chatelet aux visites des personnes blessées en execution des Ordonnances de Justice, les Chirurgiens du Châtelet seront tenus d'avertir le Chirurgien qui aura posé l'appareil du blessé, de se trouver chez le malade aux jour et heure par eux indiquez, même pour s'y trouver sur le champ, s'il est necessaire; à l'effet de se transporter ensemble dans la maison du malade, pour l'appareil posé sur la blessure être levé en la presence dudit Chirurgien qui aura posé le premier appareil, s'il s'y trouve, même en son absence en cas qu'il ne soit trouvé chez lui, ou qu'il n'ait point satisfait à l'avertissement à lui donné sans sommation ni signification, duquel avertissement audit cas sera fait mention dans les rapports en Justice. Sur le surplus des demandes, fins et conclusions des Parties, met les Parties hors de Cour, tous dépens entre elles compensez. Ordonne que le present Arrest sera lû et publié à l'audience du Châtelet, et registré ès Registres du Greffe dudit Siege, publié et affiché par tout où besoin sera. Si Donnons en Mandement mettre le present arrest à dûe et entiere execution selon sa forme et teneur. Donné en Parlement le 20. Mars 1728. et de notre Regne le 13. Collationné. Signé, le Beuf. Et Scellé.

3.° Nuntiavit Litem cum M.° Philippo Caron Judicio prorsus definitam fuisse die 10.° Aprilis 1728. Senatus consultum quoque obtulit cujus hoc erat pronunciatum vulgo le Prononcé de l'Arrest.

Notredite Cour deboute ledit Caron de ses demandes et le condamne aux depens meme en ceux reservez par l'arrest

L'arrest est en entier a la fin du Decanat de M. Caron.

du 10. Mars 1727. Sy mandons mettre le present arrest a due et entiere Execution selon sa forme et teneur de ce faire te donnons pouvoir. Donné en notredite cour de Parlement le 10. avril l'an de grace 1728. et de notre Regne le 13.e Collationné, Signé, du Cerf. Par la chambre Signé Ysabeau.

Totum Senatus consultum legi potest in fine Tabularum accepti et expensi posterioris anni sui Decanatus, uti transcriptum est ex facultatis Decreto.

Deliberatum quoque hic fuit de modo definiendi has rationes, sed tunc nihil adhuc conclusum est illud fieri non poterat nisi in generalibus comitiis.

4.° Tandem cum à facultate expostulata fuerat conclusio Tribunalis academici die Sabbati 3.° Junii 1722. de duabus academicorum Beneficiorum vicibus instituendis, eam e Commentariis universitatis Extractam exhibuit Decanus et perlegit. dixit que non expedire facultati ut huic institutioni se opponat, quâ multæ controversiæ et lites evitarentur sed rem in majoribus comitiis definiendam esse.

Extractum ex Commentariis universitatis.

Anno Domini 1722. die Sabbati 13.° Junii apud amplissimum Rectorem in Collegio Mazarinæo comitia Deputatorum universitatis extra ordinem horâ post meridiem prima, habita sunt.

Rector amplissimus aperuit comitia et rogavit deputatos, ut, quas haberent suorum ordinum conclusiones et sententias super articulis abs se die 6.° hujus mensis propositis, in medium proferre vellent D. pro Decanus Theologicæ dixit se prædicto die 6.° Junii sacri ordinis sententiam de duabus academicorum Beneficiorum vicibus Instituendis attulisse: nulla ex eo habita fuisse Theologicæ facultatis comitia, in quibus vel conclusio relegi palam posset, quod necesse est ut vim legis obtineat, vel ipse latius explicanda proponeret, quæ ab amplissimo Rectore die 6.° Junii missa fuerunt in Deliberationem; nihil ominus spondere se sacram facultatem nihil in suâ conclusione factâ primo die hujus mensis mutaturam, nec ulla in re à cæteris articulis quos Rector amplissimus die 6.° Junii proposuit, recessuram.

D. Decanus Jurium legit ordinis sui Deliberationem, quam mihi Scribæ tradidit, tribus articulis ab amplissimo Rectore propositis consentientem.

D. Decanus Medicinæ legit quoque deliberationem suæ facultatis,

quæ concluditur, silendum esse in præsentia de tribus illis articulis, cum nullum vacet academicum Beneficium. D. Procurator Gallicanæ nationis legit sententiam suæ nationis, in qua prædicti tres articuli approbantur, additur modò non licitum fore academica Beneficia conferri, nisi Graduatis in academiâ. D. D. Procuratores Picardiæ, Normaniæ, et Germaniæ legerunt pariter alternis suarum ordinum conclusiones cum juridica facultate, cumque honoranda natione de tribus articulis, convenientes. Itaque Rector amplissimus cum sex ordinibus conclusit imposterum duas fore vices Beneficiorum academicorum, alteram majorum, alteram minorum; quamlibet propositam seu Demissionem simplicem, seu per mutationem, seu Resignationem in favorem ad eum ordinem Remissum iri, cujus nominandi vices recurrent, ut ordo ille suas compleat vices, si id quod proponetur, fieri approbarit, hoc est, si permutationem Resignationem, demissionem acceptaverit; Denique primas ad majora Beneficia nominandi vices fore Juridicæ facultatis; atque ut Decretum super negotio tanti momenti, unde pax et concordia inter ordines academicos magna ex parte pendet, solemnius fiat et consensu unanimi Rogavit Idem Rector amplissimus Sapientissimum Decanum Medicinæ, ut agat iterum cum suo ordine, illumque ad aliorum ordinum sententiam conetur adducere.

Ego Joannes Delaval Scriba universitatis hanc conclusionem è Commentariis extractam, relectam, et recognitam expedivi die 26.º mensis aprilis 1728. . . . . J. C. Delaval

Die sabbati 29.º maij 1728, horâ decimâ matutinâ convocata facultas saluberrima speciali articulo de duabus academicorum beneficiorum vicibus instituendis, alterâ majorum nempe Parochiarum, alterâ minorum seu Capellaniarum, jamdiu in Tribunali universitatis propositis et à cæteris academiæ ordinibus acceptis deliberatura; cum Decanus legisset Tribunalis academici conclusionem die ~~[illegible]~~ sabbati 13.ª Julii 1722. super hoc negotio latam, Re in deliberationem missâ et collectis adstantium Doctorum suffragiis, ~~unani~~ unanimi consensu censuit, ad pacem et concordiam inter

ordines academicos conciliandam, huic Tribunalis academici conclusioni assentiendum esse, ita ut prima nominatio ad magna beneficia seu Parochias consultissimæ jurium facultati quæ est in turno, deinde Medicinæ facultati altera concedatur: quod ad minora verò sive capellanias attinet, eadem consultissima facultas, cujus etiam est nominare, illicò ad Capellaniam de Castelleto nunc vacantem morte M. Claudii Lorey nominare velit, et primo postea vacanti minori beneficio seu Capellaniæ Jus nominandi ordine turni ad saluberrimum Medicorum ordinem pertineat; se tamen hanc tribunalis academici conclusionem assensu suo comprobare declaravit salvo jure facultatum superiorum adversus artium facultatem donec controversia de quatuor nationum suffragiis ad unum revocandis dirempta sit, atque etiam eâ tantum modo lege atque conditione ut intra mensem hæc Tribunalis Academici conclusio die sabbati 13.° Julii 1722. lata cum hocce presente saluberrimæ facultatis Decreto à supremâ senatus curia rata sit et confirmata: sin minus, hoc mense elapso, assensum suum cohibitum fore, revocatum et prorsus irritum, et se cuicumque nominationi factæ vel futuræ tunc intercessuram esse. Et sic conclusit Geoffroy Decanus.

Deinde Decanus de aliis facultatis negotiis verba fecit, litteras ill. archiatror. comitis die 2.° aprilis et Decani Responsum legit quod probatum fuit a facultate. Exposuit que omnem rerum facultatis statum, duabus hisce litibus definitis. et omnibus quæ a Decano facta fuerant assensum suum facultas præbuit. Et sic conclusit Geoffroy Decanus.

Die Lunæ 31.° mensis maij 1728. et sequentibus hujus hebdomadæ diebus, novi Baccalaurei de omni materiâ Medicinali tentati fuere.

Die Martis 1.° mensis Junii 1728. habita sunt in Scholis superioribus solita comitia Prima mensis dicta, ubi de morbis grassantibus primùm actum fuit. Sub initio mensis præteriti sævierunt Tusses assiduæ, febres Erysipelatosæ et inflammatoriæ, nec non malignæ: Eruptiones miliares, febres scarlatinæ,

morbilli. nonnullæ fatales fuerunt, plurimæ sanatæ. Sub finem verò febres intermittentes, Ephemeræ; non tamen adeo frequentes, nec fatales.

Deinde de facultatis negotiis actum est. sed nihil magni momenti agitatum est.

Die Sabbati 5.º Junii 1728. horâ decimâ matutinâ post sacrum, facultate ritè convocatâ; suum de novis Baccalaureis examine botanico tentatis judicium per scrutinium laturâ, Et congregatis Doctoribus Decanus Primum postulavit a facultate ut Decretum die Sabbati 26.º mensis Julii 1727. latum supremæ senatûs curiæ authoritate sit munitum et confirmatum.

Deinde Decanus exposuit peculiari codice deliberationem opus esse in quo facultatis deliberationes illicò et summatim inscribantur atque fuerint conclusæ, et serventur, donec in Commentariis à Decano sub finem sui Decanatûs transcribantur; petiitque ut his deliberationibus in hoc primario codice seu summario inscriptis tum Decanus tum utriusque ordinis majoris et minoris antiquiores Magistri præsentes Chirographum suum apponant in eodem conventu, antequam solvantur comitia, ne ullo fiat in Decretis mutatio vel innovatio, et ut ad hunc codicem seu summarium postea in Commentariorum recognitione recurri possit.

3.º Petiit utrum vellent Doctores solitam honorarii distributionem pro Examine Baccalaureorum de medicinali materiâ singulis Doctoribus illicò fieri, vel hanc pecuniam Decano relinqui ad annuum vectigal (capitation dictum) solvendum.

4.º Utrum Baccalaureorum responsa de materia medicinali approbarent.

Facultas, his rebus in deliberationem missis, et audito Decreto, censuit atque decrevit 1.º Decretum 26.º mensis Julii 1727. latum supremæ senatûs curiæ authoritate muniendum esse: et hanc curam Decano commisit

2.º Singulas deliberationes facultatis in peculiari Codice primario statim atque fuerint conclusæ summatim inscribendas esse, et antequam solvantur comitia, Decani et

antiquioris tum majoris, tum minoris ordinis Magistri præsentis Chirographo statim muniendas esse. Et hoc Decretum in triplici facultatis consessu comprobatum etiam Senatûs authoritate muniendum esse.

3.° Solitum honorarium singulis Doctoribus qui Examini de medicinali materiâ adfuerunt illicò distribuendum esse.

4.° Baccalaureorum Responsa de Medicinali materiâ per hebdomadam nuper Elapsam per scrutinium more solito fuerunt approbata.

Cum autem in iisdem comitiis M. Michael Ludovicus Reneaume de la Garanne facultati obtulisset scriptum quoddam typis mandatum, et cum hac inscriptione Reponse de M.r de Caudole a une lettre qu'on luy a écrite au sujet de son arcane de vie incorruptible &c. par privilege de M.r le 1.er Medecin du Roy accordé au S.r de Caudole en consequence des Certificats de M.rs les medecins de la faculté de Paris sur les Experiences qu'ils ont fait de ce remede. à Paris chez alexis Mesnier rue S.t Severin au soleil d'or. Et audito dicto M.° Michaele Ludovico Reneaume de la Garanne facultas censuit confirmanda esse antiqua Decreta . . . . . . . quibus vetitum est ne Doctor ullus inconsultâ facultate et absque ejus Decreto testimonium suum concedat ad approbanda quævis remedia tum interna tum externa Et cum ab eo tempore quo lata sunt ejusmodi decreta, quidam Doctores his Decretis non obtemperaverint eorum testimonia esse improbanda et præsens Decretum triplici in consessu confirmatum senatûs consulti auctoritate muniendum; sed tamen illud negotium Archiatrorum Comiti prius esse communicandum. Et sic conclusit. Geoffroy Decanus.

Die Jovis 1.° mensis Julii 1728. habita sunt menstrua Comitia Prima mensis dicta in quibus, mentione factâ de morbis popularibus qui per mensem Elapsum fuerunt febres, tum intermittentes, tum continuæ et nonnullæ malignæ, tum etiam DyspnϾæ nonnullæ, et orthopnœæ, leucophlegmatiæ anasarca et hydrops pectoris, Exposuit Decanus quæ hoc ipso die apud Ill. Reg. Sigillor. custodem peregerat, et novum Georgii Mareschal Primarii Barbitonsoris Chirurgi susceptum .

Is anno 1726. à Domino Darmenonville Regiorum sigillorum custode Jus censorium in libros de anatomiâ et chirurgiâ in posterum typis mandandos extorserat, et mandatum à dicto D.o Darmenonville obtinuerat ad Examinandum nomine censoris regii pro libris anatomicis et Chirurgicis librum manuscriptum cujus Titulus erat Splanchnologie, ou l'anatomie des visceres &c. par René Jacques Croissant de Garengeot maitre es arts, Chirurgien Juré de Paris et Demonstrateur Royal.

Mandatum illud è manibus Proto chirurgi non retraxit Ill. Sigillorum regiorum custos, sicut Decano et Archiatrorum comiti promiserat; adeo ut sub novo Regiorum sigillorum custode Illustrissimo viro D.o Chauvelin, quasi furtim hanc Splanchnologiam cum mandato D.i Darmenonville et suâ, ut pote censoris regii, approbatione misit ad Illustrissimum Regiorum Sigillorum custodem, qui hanc fraudem non suspicatus privilegium ipsi concessit.

Typis mandatus fuit hic liber, et per programmata aliquot annunciatus.

Vix prima programmata affixa sunt et liber apud Bibliopolam venalis prostitit quin Decanus de hac novitate monitus, aliquot stipatus Doctoribus cum uno hujus Splanchnologiæ exemplari Illustrissimum regiorum sigillorum custodem hac ipsâ die adivit, ipsi que exposuit antiquum Jus facultatis medicæ fuisse omnes de Medicinâ aut de aliquâ medicinæ parte conscriptos libros examinandi antequam typis mandentur. hoc Jus deinde à Rege ad Galliarum Cancellarios aut Regiorum sigillorum custodes translatum fuisse: Sed hos illustrissimos viros, habitâ antiqui Juris facultatis ratione, quandam hujus juris Speciem ipsi saltem conservasse, Examinatores pro medicinæ libris inter Doctores hujus facultatis Eligendo.

Ab ipso Regiorum sigillorum custode Enixè expostulavit ut hanc laudabilem et æquam consuetudinem à prædecessoribus suis Religiosè observatam tenere vellet. Quod quidem officiosè ~~observata~~ pollicitus est. Tum Proto chirurgi Georgii mareschal susceptum ipsi notum fecit. Respondit Illustrissimus Archiatrorum Comes Georgium mareschal

à se nominatum non fuisse neque inter Regios librorum Censores inscriptum, et post aliquas conquisitiones repertum fuit dictum mareschal antiquo D.ⁱ Darmenonville mandato usum aut abusum fuisse. Dixit itaque Ill. Reg. Sigill. custos se efficere non posse ut quod a D.º Darmenonville factum fuerat, infectum fieret, sed voluit ne ullum hujus Splanchnologiæ Exemplar in Bibliopolarum officinis venale prostaret antequam Magister Burotte medicæ facultatis Doctor et Regius librorum Censor huic libro prius examinato approbationem suam concessisset, eaque huic libro apposita fuisset cujus quidem mandati executioni Decanus consuluit.

Dixit insuper Decanus se accepisse a D. Drouart facultatis Procuratore in curiâ causam nostram tertiam in parvo indice, vulgò le petit Rolle, inscriptam fuisse ac proinde intra paucos dies appellandam, quapropter Decanus promisit se cum plurimis Doctoribus invisurum esse Ill. Proto Præsidem aliosque Judices. Sed adhuc inutilis fuit hæc Sollicitatio.

Die Lunæ 18.º mensis Julii 1728. Doctores omnes post meridiem, in Scholas superiores convocati sunt Emeritos Baccalaureos de Praxi medicâ examine publico tentaturi, sicut et diebus Mercurii et veneris proximè sequentibus.

Die Sabbati 24.º mensis Julii 1728. Ritè convocatus saluberrimus ordo suum de Baccalaureorum Emeritorum examine de Praxi tentatorum responsionibus judicium per scrutinium laturus, nec non de Jure Rotuli et de aliis rebus ad facultatem pertinentibus deliberaturus.

1.º Probavit Baccalaureorum Emeritorum Responsa, eosque ad Licentias admisit.

2.º Jus Rotuli assignavit.

Deinde facultati narravit Decanus quæ primo hujus mensis die apud Ill. Sigillor. Regior. custodem peracta fuerant quorum mentio superius facta est. Quibus addidit quæ circa idem negotium novissimè gesta sunt: scilicet cum Decanus hisce nuperrimis diebus monitus fuisset plurima Splanchnologiæ Exemplaria apud quemdam Bibliopegam extare compingenda. cum Rei Typographicæ Syndico et Bibliopolis Juratis ab Illustris. Regior. Sigillor. custode licentiam obtinuit hæc Exemplaria apprehendendi et servandi, Donec M.ⁱ Burotte Doctoris Medici

Parisiensis et Regii librorum censoris approbatio huic libro apposita fuisset, apprehensa fuerunt. Sed dictus Garangeot pertinaciter recusavit hanc approbationem expostulare.

Quibus auditis censuit facultas ea quæ Decanus gessit ad Georgii Mareschal et dicti Garangeot susceptum cohibendum, comprobanda esse: præterea summas gratiarum actiones Illustriss. Regior. sigill. custodi habendas esse per Decanum nomine facultatis cum amplo comitatu, et eum enixe rogandum esse ut facultatem tueri velit et ejus jura conservare.

Deinde Decanus dixit omnibus universitatis ordinibus placuisse, ut habendis illius comitiis nova apud Mathurinenses aula tum ad commodiorem usum aptaretur, tum etiam eo instrueretur ornatu, qui academiæ dignitati par esset: remque non mediocri sumptu, tandem anno superiore perfectam fuisse. Hac porrò in aulâ sessionum dispositum esse ordinem, quem et mos antiquus et cujusque facultatis prerogativæ exposcunt, ut nimirum in intimâ aulâ mediam sedem à cæteris distinctam ac paulò eminentiorem occuparet amplissimus Rector, ab illius dextro latere proximè sederent sacræ facultatis primum, tum saluberrimæ facultatis Doctores; à lævo consultissimæ facultatis Doctores, deinde nationum Procuratores quatuor, cæterique artium facultatis Proceres; denique tribus universitatis officialibus, Syndico, Scribæ et Quæstori peculiare subsellium esset è regione amplissimi Rectoris positum; quam sedendi rationem primitùs institutam et specialiter in Comitiis anno 1682. die aprilis 24.º habitis observatam, cum ad universitatis consessum supremæ Curiæ Parisiensis delegati accesserunt, etiam num facultatum superiorum ac nationum concordi assensu comprobatam fuisse constat ex variis illorum deliberationibus in ejusdem universitatis acta relatis.

Cum itaque unum superesse videretur, ut aulam hanc, votis omnium prope ordinum expetitam, suis comitiis occuparet academia, inexpectatam obstitisse intercessionem a Clarissimo viro M. Pibert Gallicæ nationis Procuratore, ipsius singulari nomine, denuntiatam die 2.º Decembris anni proximè elapsi, quæ sanè nullis fulta videtur idoneis argumentis, repugnantibus præterea omnium qui ex eâdem natione sunt sententiis, nihil

aliud nempè causatus, nisi quod ordo in habendis ejusmodi comitiis observari consuetus immutandus non esset. Cui Responsum fuit nullam fieri mutationem in hac Sedium ordinatione, cum è contra ordo prorsus invertitur cum Rector amplissimus in obscuro Mathurinensium capitelo ad perorandum vel potius legendum, è suâ ~~sede~~ sede decedit et ad lumen accedens prope januam pulpitum conscendit.

Re in deliberationem missâ, unanimi omnium consensu facultas censuit non immutandum esse in novâ Mathurinensium aulâ sessionum ordinem primitùs institutum, in universitatis Commentariis praescriptum, et specialiter in comitiis anno 1682. die aprilis 29.° habitis observatum: Decrevit excitandum esse jam jam Syndici universitatis ministerium, qui cum tribus facultatum superiorum Decanis et ex eorum consilio agat ut intercessio Magistr. ... Pibert et aliorum quos sibi adjunxit irrita fiat, vel etiam (si necesse sit) ad hanc controversiam dirimendam supremi senatûs authoritatem interpellet: ut imposterum universitatis comitia in hac aulâ gravissimis ejus sumptibus ad id instructâ et ornatâ, jamque academico dignâ consessu habeantur: in eâ Rector amplissimus sedem sibi destinatam inter facultates superiores occupet, servato facultatum quem semper, ubi Rector amplissimus suum ipse peculiari quâdam de causâ non reliquit locum, obtinuerunt, ordine. Insuper injunxit Decano ut caveret ne ulla fiat, ex parte praeclarae facultatis artium et ornatissimorum quatuor nationum Procuratorum, circa sedes quas occupare debent et in solemnibus comitiis semper occuparunt, immutatio. Et sic conclusit Geoffroy Decanus.

Tandem Decanus Decretum de codice Pharmaceutico die Martis 16.° Decembris 1727. latum et die 22.° Ejusdem mensis pro alterâ vice comprobatum legit coram facultate quae illud tertiò confirmavit comprobavit quoque facultas Decretum de Summario Deliberationum codice die sabbati 5.° Junii latum, ut senatûs autoritate muniatur. Et sic conclusit

Geoffroy Decanus.

Vix soluta erant comitia cum Decanus de novis Georgii Mareschal machinationibus monitus fuit, a Regio de rebus ad

Regnum pertinentibus consilio latum fuerat Decretum die 3.° Julii 1728. sed hoc die 24.° tantum hujus mensis promulgatum et a dicto Proto chirurgo suggestum: quo Duo praesertim vir ille astutus meditabatur. 1.° Edicta, declarationes et constitutiones ad Chirurgiam pertinentia jam pridem concessa et publicata confirmare, deinde archiatrorum Comiti Jus privilegia ad Specificorum distributionem concedendi auferre, vel saltem ita minuere ut non possit illa concedere nisi de consensu quorumdam deputatorum è Chirurgis sancosmanis.

Statim atque Decanus illud Decretum obtinere potuit, unum exemplar misit ad archiatror. comitem cum litteris quibus malum ingruens detegebat et modum quo huic ingruenti malo obstare posset, proponebat. ipso autem archiatrorum comite inscio illud Decretum latum et typis mandatum fuerat. In Decretum.

Arrest du Conseil d'Estat du Roy qui deffend a toutes sortes de personnes de distribuer des remedes, specifiques et autres, sans en avoir obtenu de nouvelles permissions. du 3.e Juillet 1728.

Le Roy s'étant fait representer &c . . . . . . . . .

hoc autem fuerunt litterarum Decani precipua capita.

J'ay l'honneur de vous ecrire, Monsieur, pour vous informer d'un arrest du Conseil du 3.e Juillet 1728. qui vient d'etre affiché qui supprime tous les brevets permissions et privileges accordés pour la distribution des remedes specifiques et autres, et qui paroit interesser vos droits et ceux de la faculté puisqu'il n'y est fait aucune exception. on m'assure qu'il est rendu a la sollicitation de M.r Mareschal: et comme il y a bien de l'apparence que M. Mareschal n'a pas obtenu cet arrest pour la conservation de vos droits, encore moins pour le maintien de ceux de la faculté, mais pour s'arroger une espece de Tribunal pour l'Examen de ces permissions et privileges, je crois qu'on ne doit pas rester tranquille dans cette occasion: et je vais examiner quelles mesures les plus convenables on pourroit prendre pour revendiquer (s'il etoit possible) le droit que la faculté a eu de tout temps d'examiner ces remedes. neantmoins j'ay cru, Monsieur, ne devoir rien faire en cette ocation que de concert avec vous qu'il me paroit que cela regarde encore plus particulierement. J'ay l'honneur de vous ecrire pour savoir vos intentions que je vous prie de me marquer: je vous envoye meme cet arrest qui peut etre n'est pas encore venu a votre connoissance. ayés la bonté d'observer

que cet arrest du Conseil est relatif aux Statuts de S.t Come dont le 148. article porte que. Nul ne pourra faire imprimer, afficher ou distribuer dans la ville ou fauxbourgs de Paris, aucuns remedes dependans dudit art, s'il n'en a obtenu la permission du Lieutenant General de Police sur les Certificats du premier Medecin du Roy, du Doyen de la faculté de Medecine, du premier Chirurgien, de son Lieutenant et des quatre Prevots en charge; et ceux qui obtiendront lesdites Permissions, seront tenus d'exprimer dans leurs Placards, affiches ou Billets, leurs noms et demeures, à peine de 400.tt d'amende.

Devons nous acquiescer a cet article qui demande qu'on associe au premier Medecin et au Doyen de la faculté le premier Chirurgien, son Lieutenant et les quatre Prevots en charge? n'est ce pas ravaller votre autorité, Monsieur, que de vous egaller les quatre Prevôts de S. Come? Et je suis tres persuadé que M.r Mareschal n'en restera pas la. il n'est pas homme a rester en si beau chemin. Comme Doyen de la faculté, si j'avois assés de credit, je devrois dans cette occasion deffendre le droit que la faculté a eu autrefois d'examiner ces Remedes et d'en permettre ou d'en deffendre l'usage, et le deffendre non seulement contre M.r Mareschal, mais aussy contre les Premiers medecins qui nous l'ont usurpé. mais, Monsieur, comme tous mes efforts seroient inutils presentement ou les choses sont sur un autre pied, je n'y vois qu'un Remede, sur lequel vous ferés s'il vous plait vos Reflexions. Ce seroit que nous reunissant la faculté et vous, Monsieur, et en general tous les medecins de la Cour et de la ville, on representat tres vivement au Conseil que ça toujours eté le droit des Medecins d'Examiner ces remedes, que les Chirurgiens n'y ont aucun droit. Et qu'on obtint un arrest ~~du~~ Conseil qui, cassant celuy cy, Etabliroit M.r le P.er medecin chef de cette commission, que M.r le Premier medecin renvoiroit l'Examen de ces remedes au Doyen et aux Commissaires nommés ~~[illegible]~~ pour cela par la faculté, que le Doyen appelleroit quand il le jugeroit a propos des apotiquaires et des Chirurgiens et quand il en seroit besoin. Que le Doyen feroit ensuite son rapport au Sieur Premier medecin, qui ~~sur~~ sur ce rapport expedieroit les privileges, quand les remedes seroient approuvés. De cette maniere M.r le premier Medecin et la faculté conserveroient leurs droits, se soutiendroient et il seroit plus honorable a M.r le P.er Medecin d'avoir pour associés la faculté que des apotiquaires et des Chirurgiens, comme on dit que cela sera. &c. Sed parum proficuæ fuerunt hæ litteræ.

Die Domini 1.° augusti 1728. Decanus Baccalaureos Emeritos ad Licentias admissos, nomine totius Collegii medici obtulit Academiæ Cancellario Domino vivant in aulâ Eminentissimi Cardinalis archiepiscopi Parisiensis.

Die Lunæ 2.° augusti habita sunt in Scholis superioribus menstrua Comitia Prima mensis dicta. ubi de morbis grassantibus et de negotiis facultatis actum est. Decanus obtulit hisce Comitiis Decretum Regium die 3.° Iulii latum, et Epistolam ab ipso ad archiatror. comitem Scriptam hoc super Decreto, quæ quidem à Doctoribus probata fuit.

Die Iovis 5.° augusti Decanus cum sex Doctoribus medicis, cum amplissimo Rectore et aliquot universitatis deputatis, Illustrissimum Regiorum sigillorum custodem adiverunt, Summas ipsi gratias egerunt pro Benevolentiâ Erga facultatem quam nuperrimè in negotio adversus dictum Garengeot testificatus fuerat, quâ de re universitas ut potè communis mater non parvam lætitiam perceperat et suas gratiarum actiones cum nostris commiscere voluerat. Decanus facultatis Statutorum librum corio turcico, cum gentilitiis insignibus opertum ipsi obtulit, illumque exoravit ut facultatis Iura protegere vellet. nos quidem illustriss. Regior. sigillor. custos bonis verbis excepit, multa officiosè quidem promisit. faxit Deus ut ea faciat quæ pollicitus est.

Die Domini 8.° augusti 1728. M. . . . . . . Baccalaureorum Emeritorum Paranymphus de artis medicæ Saluberrimæ que facultatis Splendore verbis Elegantissimis dixit, Licentiandorum que laudes celebravit in Scholis inferioribus.

Die Lunæ 9.° augusti convenere Doctores cum academiæ cancellario in aulam Archiepiscopi Parisiensis et Suffragia de ordine Licentiandorum tulerunt. hic autem fuit ordo.

M. Desiderius Claudius fremont Parisinus

M. Ioannes Baptista Boyer Massiliensis.

Quibus in genua procumbentibus cancellarius cum apostolicâ benedictione, Licentiam Docendi et faciendi medicinam impertivit. Tum M. Desiderio Claudio fremont qui primatum obtinuerat, proposuit quæstionem medicam, de quâ ubi primus ille Licentiatus respondit, Cancellarius, Decanus, et Licentiati ad Templum Beatæ Mariæ nostræ Dominæ Se contulerunt, ubi pro tot collatis in se beneficiis Deo optimo maximo gratias egerunt amplissimas.

Die Jovis 26.° Augusti 1728. Decanus cum amplissimo Rectore et aliquot tum universitatis tum facultatis deputatis Ill. Proto præsidem adivit. Ibi graviter conquesti sunt quòd suâ causâ tertiâ in Indice prætermissâ aliæ appellatæ fuissent: Et rogaverunt Illustrissimum Proto Præsidem, ut, cum tempus vacationum instaret, saltem causa nostra in Indice causarum post Martinalia appellandarum prima inscriberetur. Respondit Ill. Proto præses alias causas urgentes intervenisse quarum Judicii prolatio familiis Litigantibus admodum damnosa fuisset, at pro causâ nostrâ nullum in morâ periculum esse: de Indice, quatuor esse causas urgentes et maximi momenti primas inscribendas esse, facultatis causam non nisi quintam inscribi posse. Parum contenti sane regressi sumus, et inde hujusce Magistratûs mentem facilè cognovimus.

Die Mercurii 1.° septembris 1728. habita sunt solita comitia Prima mensis dicta, ubi primum de morbis grassantibus per mensem nuper Elapsum. fuerunt febres intermittentes, præsertim tertianæ, duplices tertianæ continentes, vehementes sed non fatales.

His in comitiis accessit ad facultatem Dominus Palfin chirurgiæ et anatomiæ Professor Gandavensis qui manuscriptum de osteologiâ obtulit, opus suum, et a facultate Examinatores petiit. Nominati sunt pro Examinatoribus M. Winslow et M. Bertrand.

Deinde de negotiis facultatis actum est, sed nihil alicujus momenti statutum est.

Decanus 15.° 7.bris accepit per litteras Illustriss. archiatrorum Comitis Georgium Mareschal, virum inquietum et semper nova molientem, novas constitutiones pro Chirurgicis provinciarum Societatibus Ill. Galliarum Cancellario obtulisse ad eas diplomate regio confirmandas: ubi multa occurrunt Medicorum et Pharmacopæorum Juribus adversa: ita ut eorum functiones prorsus extinguantur.

Archiatrorum Comes quasdam animadversiones in aliquot harum constitutionum articulos fecerat. Sed Existimabat necessarium esse ut facultas harum constitutionum communicationem expostularet: tempus verò urgere, quia Proto Chirurgus Cancellario ad importunitatem usque instaret. Quapropter sine morâ, Decanus consultis prius Doctoribus nonnullis, et M.° Godefroy Patrono in supremo consilio, Ex eorum sententia hanc Epistolam nomine facultatis ad illustriss. Galliarum Cancellarium

Scripsit. illud quidem factum est inconsultâ facultate, quia et diligentiæ opus erat et Silentii, ne Proto chirurgus, si quid hac de re audiret, impedimentum afferret ne illæ constitutiones nobis communicentur. hæc autem sunt Epistolæ verba.

Monseigneur

La faculté de Medecine, dont j'ay l'honneur d'etre Doyen, ayant appris que M. Mareschal vous avoit presenté de nouveaux Reglements pour les Communautés des chirurgiens des provinces, Souhaite que j'aye l'honneur d'ecrire a votre Grandeur pour la supplier tres humblement de vouloir bien nous communiquer ces nouveaux reglements et nous permettre d'y faire nos observations et nos representations, s'il s'y trouve quelque chose de contraire aux droits des facultés de Medecine.

Ce n'est point, Monseigneur, par une simple curiosité, ou dans la vuë de traverser ces nouveaux reglements, ny de faire de mauvais incidents, que nous vous faisons cette demande; c'est au contraire pour prevenir les sujets de contestation et de procés qui pourroient naitre de ces reglements, s'ils ne sont pas faits de concert avec les facultés et de maniere que leurs droits y soient conservés.

Les Reglements pour la Communauté des chirurgiens de Versailles, qui ont eté provisoirement rendus communs avec toutes les Communautés des chirurgiens des provinces, En attendant ces nouveaux reglements definitifs, ont excité et excitent tous les jours une infinité de contestations et de procés dans les provinces et en la cour du Parlement entre les Medecins et les chirurgiens, et entre les apotiquaires et les chirurgiens. Notre faculté a crû meme devoir y prendre part et intervenir dans une de ces Instances entre les chirurgiens et les apotiquaires de la ville de chartres, pour demander la reformation de ces reglements provisoires: Et le Parlement a prejugé que nous etions bien fondés en notre opposition, puis qu'il nous a renvoyé au Conseil au sujet de cette opposition.

Nous apprenons tous les jours les nouvelles entreprises des chirurgiens sur les Medecins et sur les apotiquaires dans les provinces, occasionnées par ces reglements de Versailles dont ils s'autorisent pour reünir en eux autant qu'ils peuvent les trois professions de Medecin, de chirurgien et d'apotiquaire,

ce qui donne lieu a la mes intelligence entre ces Compagnies, ce qui trouble le service du public, ce qui renverse le bon ordre qui etoit etabli et qui s'observoit precedemment et ce qui peut donner occasion a une infinité d'abus: Les Chirurgiens devenant par ce moyen les maitres d'ordonner a leurs malades tout ce qui leur plait, d'administrer les remedes qu'ils jugent a propos bien ou mal preparés, d'y mettre le prix a leur fantaisie, et de rançonner le public au gré de leur cupidité.

Nous sommes accablés des plaintes des Medecins et des ~~Chirurgiens~~ Apotiquaires des provinces, qui nous sollicitent d'agir conjointem.t avec eux. Nous les retenons par l'Esperance que nous leurs donnons que nous agirons beaucoup mieux par nos tres humbles remontrances que par des procés.

Ainsy nous regardons qu'il est d'une tres grande consequence pour le bien public, Monseigneur, et pour retablir le bon ordre et la paix dans ces Compagnies, que ces nouveaux reglements conservent les droits des uns et des autres, qu'ils ne renversent point les fonctions des medecins et des Apotiquaires, et qu'ils ne donnent point occasion a de nouvelles contestations. C'est uniquement dans la vuë de faire cesser tous ces troubles et d'arreter cette source de procés et d'abus, que je supplie votre Grandeur, Monseigneur, au nom de la faculté, de nous donner communication de ces nouveaux reglements. J'ay l'honneur d'etre avec un tres profond respect &c. du 28.e 7.bre 1728.

Die autem Veneris 1.o Octobris 1728. habita sunt solita Comitia Prima mensis dicta, ubi de morbis primum actum est. per mensem nuper elapsum grassabantur febres intermittentes malignæ cum gravioribus symptomatibus, quæ tamen cortice peruviano sedatæ sunt præmissis præmittendis. Dysenteriæ nonnullæ contumaces quæ radice brasiliensi non fuerunt pacatæ. Et variolæ quoque nonnullæ, sed benignæ.

Postea Decanus et litteras Ill. Archiatror. Comitis et Epistolam ad Ill. Galliarum Cancellarium scriptam legit, et ab omnibus approbata fuit. De Remediorum Specificorum privilegiis revocatis quoque actum est. Sed tunc nihil agendum esse constitutum est, quando quidem controversia erat inter Archiatrorum Comitem et Proto Chirurgum, nec nisi obliquè ad facultatem spectabat.

Die Lunæ 18.° Octobris 1728. Divi Lucæ festo sacrum celebratum est in sacello scholarum magno Doctorum conventu. Deinde itum est ad comitia appellante majore facultatis apparitore. In iis apparitor major recitavit decreta quædam recitari solita. Deinde apparitores deposuerunt fasces, quos Decanus, iisdem de studio et officio in facultatem prius monitis, illico restituit. Denique Baccalaurei novo sunt erga facultatem obstricti sacramento.

Deinde Decanus facultati exposuit.

1.° Plurimi facultatis interesse, hisce potissimum temporibus quibus facultas plures lites habet, assiduum ex selectis Patronis facultatis jura edoctis consilium in promptu esse, quorum operâ facultas in diversis suis negotiis uti possit, et quos Decanus datâ occasione consulere possit.

2.° Per magni esse momenti ut illud consilium non ex arbitrio Decani, sed ob gravissimas tantummodo causas, nec nisi post maturam facultatis deliberationem et ex speciali Decreto mutetur

3.° Pro rebus facultatis expedirent clarissimi viri Mag.^{ri} Julien de Prunay et Magister Dericourt in curiâ Patroni, Magister Godefroy in supremo consilio Patronus, jam negotiorum facultatis apprimè gnari, in perpetuos facultatis patronos iterum appellentur, et eorum appellatio confirmetur. Nec non etiam, cum opus erit, in consilium ipsis adjungantur clarissimi viri Magister Mahieux, M. Gillet et M. Aubry in curiâ patroni et pluries de facultatis negotiis consulti: tandem facultas Magistri Drouart procuratoris in curiâ et M. Vaultier in Castelleto procuratoris operâ et ministerio utatur.

4.° Nullam litem instituendam esse, neque ullam causæ accessionem liti jam motæ adjungendam esse, nisi de consilio supradictorum patronorum à facultate ad id congregatâ confirmato.

5.° Dixit insuper Decanus multam sibi in difficilioribus facultatis negotiis opem à clarissimis viris M. francisco Afforty et M. Nicolao Le Tellier præstitam fuisse tum ad evolvenda facultatis instrumenta, jura ejus inquirenda, memorialia scripta concedenda, tum ad nostros Patronos et Procuratores instituendos et edocendos. Litium nostrarum

Judices atque cognitores invisendos, tum etiam ad Jus nostrum apud eosdem persequendum, quibus eâ de causâ plurimæ sunt gratiæ referendæ, quas ipsis, ut par est, significandum facultati — relinquit.

6.° Dixit quoque Decanus M.^um Dericourt in curiâ Patronum, qui circa facultatis negotia per annos præteritos plurimum laboravit, pecuniam à se Decano pro honorario oblatam recusavisse, Respondentem sibi plus satis factum fuisse cum facultas sua negotia ipsius fidei commisit; quapropter — existimat Decanus aliquod munus Magistro Dericourt quod — recusare nequeat offerendum esse, veluti centum argenteorum facultatis calculorum donum: quod tamen viderit facultas.

Quibus auditis et in deliberationem missis saluberrima — facultas statuit atque decrevit 1.° assiduum Patronorum — consilium denuò instituendum esse quorum operâ atque — consiliis Decanus in facultatis negotiis uteretur.

2.° Ad illud consilium instituendum eligendos esse Magistrum L. Julien de Prunay et Magistrum Dericourt Patronos in Curiâ, Magistrum Godefroy in ampliori consilio Patronum, quibus in gravioribus negotiis Magistri Magneux, Gilles et Aubry etiam in curiâ patroni adjungerentur; In suis litibus — operâ utendum esse atque ministerio M. Drouart in curiâ et Vaultier in Castelleto Procuratorum.

3. Hos facultatis Patronos et Procuratores non immutandos — esse nisi gravissimis de causis, nec nisi post triplicem facultatis — ad id prius convocatæ deliberationem.

4. Clarissimo viro M.° Dericourt qui oblatam à Decano — pecuniam recusavit, centum calculos argenteos pro honorario concedendos esse atque ipsi à Decano deferendos.

5.° Nullam litem instituendam esse, neque ullam causæ — accessionem, aut appendicem ullum, liti jam motæ — adjungendum esse nisi de consilio supradictorum Patronorum facultati ad id convocatæ priùs exposito.

6.° M.° francisco Afforty et M.° Nicolao le Tellier summas — agendas esse gratias, Eosdemque deprecandum esse ut suam opem facultati imposterum præstare velint. Et sic conclusit. Geoffroy Decanus.

Post hæc Decanus de negotiis facultatis verba fecit. Quæ de novis G. Mareschal constitutionibus ab Archiatror. comite

didicerat, retulit, Patronorum hac de re sententiam exposuit, juxta quam Decani Epistola ad Illustrissimum Galliarum Cancellarium scripta fuerat, quam legit.
De Empyricorum Privilegiis revocatis se expectare quid ageret Illustriss. archiatror. Comes, cujus precipuè causa est, dixit. facultas quæ gesserat Decanus probavit et speciatim Epistolam ab eo ad Ill. Gall. Cancellarium scriptam. Eumque hortata fuit ut sedulus invigilet ad tuenda facultatis Jura et ad avertenda, quantum fieri poterit, Proto Chirurgi in facultatem et in medicos machinamenta. Et sic conclusit.

Geffroy Decanus.

Die Martis 19.º Octobris piaculari sacro parentatum est in Scholarum sacello defunctorum Doctorum manibus.
Sub inde Doctores ad Comitia vocati sunt. Tum Decanus superius Decretum pristinâ die à facultate latum exposuit novo assensu confirmandum, quod quidem per lectrem facultas iterum probandum et suo assensu confirmandum censuit atque decrevit, Et sic cum ea conclusit.

Geffroy Decanus.

Postea accesserunt quatuor Chirurgorum Præpositi, qui obtulerunt annuum vectigal, quod accepit facultas. Deinde suorum Catalogum exhibuerunt à nullo è præpositis subscriptum, et quod subsignare recusaverunt. Illum Decanus retinuit et accenso qui aderat suo chirographo muniendum obtulit. De Proto Chirurgi vicarii absentiâ, De solito Jure jurando quod præstare denegabant de Tyronum Chirurgorum negligentiâ in accipiendis Professorum lectionibus Chirurgicis Decanus conquestus est, cui easdem responsa, quæ anno præterito fecerant, dederunt. unde sicut annis præteritis, facultas iisdem mota rationibus contestatæ denuntiationis instrumentum per accensum ibi præsentem illico scripsit: et eodem die ad Chirurgos Sancosmanos denuntiavit. hæc autem sunt ejus verba.

Procès verbal.

L'an 1728. le 19. octobre sur les dix heures du matin Je Jean Charles Mesnidrieu huis.r aud.er en l'amirauté qualla du Palais a Paris y dem.t rue Marivaux par.sse S. Jacques

de la Boucherie, soussigné me suis transporté aux Ecoles Superieures de la faculté de medecine rue de la Bucherie par.[le] S. Estienne du mont, a la Requeste des Doyen et Docteurs Regents en lad.[e] faculté ou ils ont elu leur domicille, pour faire mon procés verbal de ce qui se devoit passer au Sujet du Serment que doivent prester auxdits jour et heure en lad.[e] faculté, Les Lieutenant et Prevost des M.[es] Barbiers Chirurgiens de Paris, lesquels en prestant led. Serment doivent payer un ecu d'or de cent quatorze sols et presenter la liste de leurs Jurez et maitres, aux fins de l'execution des anciens reglemens et usages renouvellés par les Concordats de 1577. et 1644. dont l'arrest du 7. fevrier 1660. a ordonné l'execution, lesquels Prevots au nombre de trois seulement Sçavoir Charles Philippes Chauvet, Michel Mothereau et Jean vacqué s'excusans que le S.[r] Didier fremont aussy Prevost etoit absent pour raison de maladie, lesquels ont dit qu'ils preteroient le serment entre les mains de lad.[e] + comme representant toute leur Communauté, que le Lieutenant du 1.[er] Chirurgien du Roy n'estoit point present avec eux, parce qu'il n'etoit point Prevot de leur Compagnie, mais un simple officier du 1.[er] Chirurgien du Roy, qu'ils ne pouvoient point preter d'autre Serment que celuy ordonné par l'arrest du 11. mars 1724. disans ne vouloir point signer le catalogue de leur Communauté qu'ils ont presenté a la faculté, & a l'Egard du payement de l'Ecu d'or par eux actuellement fait, ils n'en demandoient point de quittance et ont requis acte de tout ce que dessus, et apres les avoir Interpellés de signer ce qu'ils ont dit et fait cy dessus, pour constater ce qui s'en passée, ils ont esté de ce faire refusans, de laquelle comparution, les Doyen et Docteurs Regents, ont protesté de nullité, attendu qu'elle n'est point conforme aux anciens usages et reglemens, & en ce qui s'est trouvé pratiqué en pareil cas, par les anciens Chirurgiens de S. Cosme, avant qu'ils fussent reunis avec les Barbiers Chirurgiens et a ce qui s'en pratiqué depuis ladite reunion desd.[s] deux comm.[tés] par led. arrest du 7. fevrier 1660. qui doit avoir son Execution en entier, puisqu'il a eté meme executé pendant nombre

+ faculté

d'années par la Communauté des Mes Barbiers Chirurgiens.
1° Le Lieutenant du 1er Chirurgien du Roy comme Prevost
perpetuel de lad. Communauté doit etre present avec les
autres Prevots en charges conformement aux arrets et concordats.
2° La faculté de Medecine proteste de nullité de ladite
comparution en ce que lesd. Prevots en charge ont refusé de
prester le Serment ordinaire, quoy que led. Serment soit
conforme aux ordonnances et reglemens, la faculté leur
ayant declaré qu'elle n'en demandoit point un nouveau ny
un autre que celuy que leurs predecesseurs ont presté de tout
temps, ainsy qu'il paroit par les anciens registres de la faculté
ou les anciens Chirurgiens ont signé aussy bien qu'ont fait
depuis leur reunion lesd. Mes Barbiers Chirurgiens. 3° Lad.
faculté ne pouvant point approuver la Liste qu'ils luy ont
presenté de tous ceux qu'elle comprend sous le nom de Mrs
les chirurgiens Jurez de Paris, parceque par l'arrest du
23. avril 1605. il leur est deffendu de prendre cette seule
qualité, mais celle de Mes Barbiers Chirurgiens, laquelle
qualité ils doivent avoir retenue depuis leur reunion, ainsy
qu'ils ont pris dans leurs autres Listes et Catalogues et encore
parce que plusieurs de ceux qui y sont inscrits ne doivent
point estre reputés ny reconnus maitres, n'ayant point été
receus dans les formes prescrittes par l'ordonnance de Blois,
Les Statuts de la faculté de Medecine, concordats homologués
en la Cour et aux arrets de lad. Cour. Lad. faculté ayant
encore improuvé led. Catalogue, parce qu'il n'estoit signé
d'aucune personne, l'usage etant qu'il le doit etre par les
Lieutenant et Prevots. Pourquoy la faculté nous a
requis de le signer et parapher par nous, ne varietur, ce
que nous avons fait au desir de notre present procés verbal
et donné acte a lad. faculté de la protestation qu'elle a
fait contre l'Arrest du 11. mars 1724. en ce qui leur fait
prejudice, au sujet duquel elle s'est deja pourvue par lettres
en forme de Requeste civille qu'ils vont faire juger au premier
jour et m'ont lesd. Srs Doyen et Docteurs Regents de ladite
faculté de Medecine requis de signifier et bailler copie du
present proces verbal auxd. Lieutenant, Prevots et Communté.

des M.es Barbiers Chirurgiens de S.t Côme au bureau de leurdite Communauté a ce qu'ils n'en ignorent dont acte. Signé Geoffroy Doyen pour la faculté assemblée et Mesnidrieu avec paraphe.

Et led. jour 19. 8.bre aud. an 1728. a la Req.te desd. S.rs Doyen et Docteurs Regents de lad.e faculté de medecine qui ont Elu leur domicile en leursd.es Ecoles de Medecine rue de la Bucherie par.sse S.t Estienne du mont a Paris J'ay huiss.r susd. et soussigné Sigfié baillé et laissé copie des procés verbal cy dessus et des autres parts, a la Comm.té des M.es Barbiers Chirurgiens de S.t Côme en leur Bureau de leur Comm.té rue des Cordeliers en parlant a un particulier qui s'est dit s'appeller le S.r françois leur Clerc a ce que lesd. M.es Barbiers Chirurgiens n'en ignorent et leur ay reiteré les protestations y portées et laissé parlant comme dessus copie tant dudit Procés verbal que du present. Signé Mesnidrieu avec paraphe.

Cont.llé a Paris led. jour 19. 8.bre 1728. Reg. 63. fol. 180. signé.....

Postea admissi sunt ad solitum Jusjurandum magni Pretoris Pharmacopola.

Die Martis 26.° Octobris 1728. horâ post meridiem secundâ congregati sunt Doctores medici, audituri rationes posterioris anni Decanatûs M. Philippi Caron, et rationes prioris anni Decanatûs M. Nicolai andry.

1.° De Rationibus M. Philippi Caron consolidandis actum est, Et Decanus obtulit et legit ambo senatus consulta tum 1.° mensis martii 1727. tum 1.° aprilis 1728. lata, acceptilationem M. Philippi Caron, quâ facultatis bona à manu regiâ liberat, die aprilis 11.° 1727. datam et apocham generalem et finalem die 18.° Junii 1728. transactam. Quibus auditis et visis facultas statuit hæc omnia in fine codicis rationarii accepti et Expensi posterioris Decanatus M. Philippi Caron inscribenda esse cum Decreto cujus Exemplar à facultate constitutum fuit.

Deinde ad rationes M. Nicolai andry ventum est, auditis Ejus rationum Examinatoribus, et probatis tum commentariis tum rationibus, facultas Decretum quo ejus rationes claudi

debebant constitui. Et haec decreta in fine rationum utriusque transcribenda Decano tradita fuerunt. Et sic conclusit

Geoffroy Decanus.

Die autem 29.° Octobris à congregatis Doctoribus ad rationes prioris anni Decanatus M. Nicolaï Andry definiendum et ad Eligendum Examinatores rationum posterioris anni Ejusdem Decanatus, Rationes M. Philippi Caron et facultatis Decretum in fine harum rationum transcriptum lecta sunt et subscripta. Subscripta fuerunt quoque Rationes prioris anni Decanatus M. Nicolai Andry et Decretum facultatis in fine exaratum.

Deinde Sorte ducti sunt Examinatores rationum posterioris anni ejusdem Decanatûs: Scilicet ex majori ordine M. Germanus Preaux, M. Joannes Herment, M. Jacobus Benignus Winslow: Ex minori M. Jacobus antonius Millet, Gabriel antonius Jacques et Joachimus Joannes Costar. Et sic conclusit Geoffroy Decanus.

Die Jovis 4.° Novembris 1728. In Solitis Comitiis Prima mensis dictis 1.° actum fuit de morbis quorum praecipui fuerunt, febres continuae ex genere tamen intermittentium. Variola benigna discreta.

Postea Decanus narravit dictum viol Chirurgiae Tyronem in nosocomio Parisiensi eò insolentiae devenisse ut facultati minaretur, Castelleti Sententiae executionem, quâ facultas causâ ceciderat, et damnata fuerat in solidum cum dicta de la haye ad impensas et quidem non mediocres solvendas: addidit, conciliatione quâdam frustra tentatâ, et hac lite prius a Jurisperitis nostris consultâ et serio examinatâ, tandem ex eorum sententiâ facultatem ad supremam Senatus curiam de hac sententiâ provocavisse. Quaequidem provocatio a comitiis probata fuit. Geoffroy Decanus.

# Res Gestæ

## In academia Parisiensi

a die 8.º Novembris 1727.
ad diem 6.um Novembris 1728.

## M.º Stephano francisco Geoffroy Parisino Decano.

Anno Domini 1727. die 8.º Novembris habita sunt ordinaria Deputatorum universitatis comitia apud ampliss.um Rectorem in Collegio Plessæo. In quibus de reponendis Lapidibus quadratis per Longitudinem Domûs universitatis, qui carrucas propius ad murum accedentes arcerent, actum est, et fidei Quæstoris Generalis commissum; ac subindè Ego Decanus saluberrimæ facultatis petivi ut universitas conjunctis cum saluberrimo ordine viribus, vellet litem adversus Chirurgos, quantâ fieri licet, diligentiâ persequi, quod nobis unanimi consensu concessum est.

Die 24. Novembr. extraordinaria habita sunt comitia apud ampliss.um Rectorem in Collegio Plessæo. In quibus nihil quàm de Societate Eudistarum, qui unam suorum Coloniam ex Neustriâ in hanc urbem adducere et Intra limites universitatis collocare meditabantur, actum est; Res quæ tota amplissimo Rectori permissa est, ut videret, ne quid universitas Parisiensis detrimenti pateretur.

Die sabbati 6.º Decembris habita sunt apud Rectorem ampliss.um in Collegio Plessæo Deputatorum universitatis comitia, In quibus nihil actum est, quod Relatu dignum videretur.

Die vero decimo ejusdem mensis habita sunt apud Maturinenses Generalia universitatis comitia ad supplicandum, et processum est ad ædem Deo sacram sub invocatione S.ti Bartholomæi in civitate,

Anno Domini 1728. Die decimo Januarii habita sunt in Plessæo apud amplissimum Rectorem Deputatorum universitatis comitia,

In quibus M. Leonorius de Romigny Syndicus sacræ facultatis Doctor et Professor Sorbonicus, Professorum Sacræ Theologiæ Collegarum suorum nomine, proposuit viam componendæ amicâ pacificatione litis, quæ à Nationibus Gallicanâ et Normanâ ad Curiam delata est super annuis pensionibus, sepositâ extra sortem aliorum ordinum, saluberrima Medicorum facultate; admissisque ad cæterorum ordinum æquam conditionem prædictis Gallicanâ et normanâ nationibus, quod pecuniæ in ærario universitatis residuum erit, observatis legibus Decreto senatus anno 1712. lato præscriptis, æqualiter inter sex alios ordines distribuatur; suoque hujus propositionis actum postulavit, qui concessus est.

Deinde decem Statuta in Collegio S.ti Michaelis observanda proposuit M. augustinus Claudius Besoigne, ad id per Tribunal academicum delegatus, quæ Statuta unanimi consensu comprobata sunt.

Die 30.o Januarii universitas solito more cereos detulit ad sereniss.um aurelianensium ducem, et summos magistratus.

Die vero 31.o proximè sequenti, eodem fere quo pridie academico comitatu profecta est marliacum, ubi Regi Reginæque optimis annuum cerei vectigal per ampliss.um Rectorem obtulit.

Die 7.o februarii 1728. habita sunt in Plessæo apud ampl.um Rectorem comitia, In quibus actum est de Recognitis memorialibus fabrorum qui novæ aulæ parietes lignis fabrefactis circumvestierunt, ita ut res ad bis mille et quingentas libellas, ex Judicio experientis viri D. Pyrthuis, perveniret, quæ summa partim jam soluta fuerat, partim exolvenda supererat; conclusum est exolvi oportere quod residuum est.

Die 24.o februarii horâ septimâ habita sunt apud Maturinenses comitia, ad aperiendum solito more rotulum et in his comitiis, Statuta à M. Augustino Claudio Besoigne pro Collegio Cenomanensi composita vehementer approbata sunt, et conclusum est ea primario et Bursariis Juridicè denunciari oportere.

Die 13.o martii 1728. horâ 3.a matutinâ, vir supra modum lugendus universitatis Scriba diligens et fidelis, pius Sacerdos,

Rector iterum universi studii Parisiensis Petrus viel extremam horam obiit in Collegio Sorbonæ Plessæo.

Ægrotante ampliss.° Rectore, M. Joannes Delaval Exrector Comitia ordinaria deputatorum universitatis in hanc diem dilata apud se in Marchiano habenda Biduo ante Indixerat.

In his Comitiis actum est primùm de funere faciendo amplis.<sup>i</sup> Rectoris, et Res tota prudentiæ Clariss.<sup>i</sup> Exrectoris ~~prudentia~~ permissa est; Deinde M. Edmundus Pourchot universitatis Syndicus Exposuit esse Tribunalis academici omnem prensationibus ansam præcidere, et Scribæ munus, quod M. Petrus viel fato functus, obtinebat, Deferre ei viro, qui ad illud obeundum maximè Idoneus videretur, ubi autem M.<sup>um</sup> Joannem Delaval Exrectorem, præsentia habentem comitia designavit, ita in eum unum, omnium suffragia convenerunt, ut ne ulla de alio quoquam mentio facta fuerit. Itaque audito Syndico singuli deputati, consentientibus votis et suffragiis, in Scribam universitatis nominaverunt dictum M. Joannem C. Delaval Exrectorem, qui ita ipse conclusit ab academico Tribunali Rogatus.

Longum hic esset Describere funus amplissimi Rectoris; hoc, si quid opus est Imposterum, poterit ex Commentariis universitatis Repeti.

Die Martis 16.<sup>a</sup> martii supplicationes Indictæ ab ampliss.° Rectore Petro viel antequam è vivis excederet habitæ sunt, et processit universitas ad Collegium et Conventum P. P. Prædicatorum in viâ San jacobæâ.

Die Lunæ 22.° martii habita sunt apud Mathurinenses Comitia Deputatorum universitatis ab ampliss.° Rectore M.° Ludovico Benet ad sui Instructionem seu confirmationem Indicta.

Die sabbati 3.° aprilis 1728. horâ post meridiem primâ habita sunt menstrua Deputatorum universitatis Comitia in Laudunæo apud ampliss.<sup>um</sup> Rectorem, in quibus cum actum esset de Conclusione per quam definitus est cujusque facultatis et nationis ordo in nominatione beneficiorum, et quam omnes ordines præter saluberrimam facultatem optant deferri ad Supremum Senatum, ut eam authoritate suâ confirmaret, petivi Ego Decanus, eam mecum communicari ut nostram facultatem eâ de Re consulerem, priusquam quidquam eâ

super Re pronunciarem, quod mihi vltrò concessum est.

Die 6.° aprilis hora 7.° matutinâ habita est Synodus Beneficiariorum vniversitatis apud Mathurinenses. Conclusum est vt qui abessent, nisi se proximo anno sistant aut curent se excusari, academica mulctâ, aut si fors tuleris, beneficii sui privatione puniantur.

Die Sabbati 8.° mensis maii 1728. hora p.ª post meridiem habita sunt ordinaria Deputatorum vniversitatis Comitia apud ampliss.^um Rectorem in Laudunæo; In quibus M. Le Gendre Sap.^mus consultissimæ facultatis Decanus et Doctor postulavit, et nos Decanum Saluberrimæ facultatis Interpellavit, vt, si exacto legitimo tempore nominandi ad vnam vacantem Capellaniam, quis Patronus Ecclesiasticus consultiss.^mæ facultatis (cujus recurrunt vices) jus nominandi præciperet, non id sibi, aut suæ facultati fraudi sit, sed pœna in eum solum ordinem recidat per quem stetit, ne, quod in Tribunali academico, sex ordinum suffragiis consentientibus Decretum est die 13.° Junii 1722. Senatus autoritate confirmatam sit; et actus postulationis hujus concessus est et Decano et facultati Jurium.

Die Sabbati 5.° Junii 1728. habita sunt menstrua Comitia Deputatorum vniversitatis apud ampliss.^um Rectorem in Laudunæo, In quibus nihil actum est quod in nostros commentarios referri oporteat.

Die Sabbati 12.° Junii lustratum est Collegium Longobardorum, vbi Recitatum est Decretum Regis quo tandem hæc Domus, tandiu dissidiis agitata, ad certam regiminis normam dirigetur.

Die 16.° Junii habita sunt apud Maturinenses generalia vniversitatis Comitia ad Supplicandum et vniversitas processit ad ædem parœcialem S.^ti Andreæ de arcubus.

Die Sabbati 3.° Julii 1728. in comitiis menstruis apud ampliss.^um Rectorem habitis hora et die solitis, Ego Saluberrimæ facultatis Decanus postulavi, ut quam in superioribus comitiis conclusionem saluberrimi ordinis latam die Sabbati 20.° mensis maii 1728. de duabus academicorum beneficiorum vicibus

instituendis ad Tribunal academicum attuleram, ea nunc tanquam grata et rata in Tabularium referretur; sed iterum, ut ante, Sap.ss.us Sacræ facultatis Decanus, et quatuor ornatiss.i Procuratores, me Rogaverunt ut vellem à deponendâ dictâ conclusione abstinere, ne revocatis per dictam conclusionem antiquis jurgiis actum agerent, novasque gratis excitarem in academiâ dissensiones; cum autem reposuissem non potuisse me eâ super re à saluberrimâ facultate quidquam Impetrare, neque pene me esse à dictâ conclusione vel lato ungue recedere. Audito universitatis Syndico Dictisque Sententiis sic ampliss.us Rector conclusit. Censetis Eatenus admittendam esse supradictam conclusionem saluberrimi ordinis, quatenus significat Decretum academici Tribunalis latum 13.o Junii 1722. à saluberr.a facultate approbari. quantum autem ad cetera esse negligendam tanquam super vacaneam, et paci contrariam; ac proinde offerendum esse Senatui libellum supplicem universitatis nomine, quo postulet universitas suum Decretum latum 13.o Junii 1722. Senatûs autoritate confirmari et ita vobiscum concludo.

Die Sabbati 24.o Julii habita sunt apud ampliss.um Rectorem horâ post meridiem primâ, deputatorum, adjunctorum et magnorum officiariorum universitatis Comitia ad excipiendas expensi et accepti rationes pro anno integro 1727. à M.o Antonio Alexandro le Vasseur Quæstore generali reddendas. aut ita est tota acceptorum ratio et comprobata nullo contradicente, sed ubi ventum est ad articulum nonum primi capitis impensarum, qui articulus declarat summam mille libellarum consultissimæ facultati solutam fuisse in annuam pensionem antecessoribus pendi solitam; Deputati sacræ facultatis et nationum contestati sunt, et suæ contestationis actum petiverunt; contrà autem M. de ferriere sapi.us consultiss.æ primicerius et Comes, nomine dictæ facultatis contestatus est. actus contestationis utrobique datus est.

Die Sabbati 7.o mensis augusti 1728. habita sunt apud ampliss.um Rectorem ordinaria comitia, in quibus nulli auditi sunt supplices pro litteris nominationis, nihilque præterea per actum est.

Die ejusdem mensis 28.° per antecessum habita sunt menstrua mensis Septembris comitia In quibus nihil actum est quod referri oporteat, sicut et in comitiis proximè sequentibus, habitis die 2.° mensis octobris.

Die 6.° mensis Octobris 1728. horâ octavâ habita sunt apud maturinenses supplicationes ergo generalia universitatis comitia, et processit universitas ad ædem Deo sacram sub Invocatione S.ti Joannis Evangelistæ positam in Collegio Dormano Bellovaco. Geoffroy Decanus.

# Res Gestæ

## Apud Barbitonsores Chirurgos

a die octavo Novembris 1727.
ad diem sextum Novembris 1728.

## M.º Steph. franc. Geoffroy Parisino Decano.

Per hunc annum Decanus a Barbitonsoribus Chirurgis, more Solito, monitus fuit per Schedulas ipsi delatas et Subscriptas a Proto Chirurgi vicario et Præposito perpetuo dicto Turssan, aut ab alio è præpositis, ut adsit cum duobus Doctoribus actibus et Magisteriis. his autem Decanus nec ullus alius Doctor ad fuit, obrationes in commentariis anni præteriti jam allatas quas ibi legere est. hi sunt autem actus celebrati per hunc annum quibus Decanus advocatus fuit et quibus non adfuit; qui proinde à facultate non sunt approbati.

Die sabbati 22.º Novembris 1727. Blin filius primum suum Examen subiit.

Die Mercurii 14.º Januarii 1728. Colin inter Chirurgos Sancosmanos cooptatus fuit.

Die Mercurii 28. Januarii 1728. De la martiniere inter Chirurgos aggregatione solâ recenritus fuit.

Die Lunæ 27. februarii Dalibour filius de omni Chirurgia in tentativâ sua interrogatus fuit.

Die Lunæ 15.º Martii 1728. Dalibour filius primum suum Examen subiit.

Die veneris 19.º martii Bassuel filius tentativæ suæ Examen Subiit.

Die sabbati 3.º aprilis 1728. Bottentuit filius de omni Chirurgia tentatus fuit.

Die veneris 30.º aprilis Bassuel filius primum suum Examen subiit.

Die Lunæ 3.º maij 1728. faget Tentativæ suæ Examen subiit.

Die veneris 14.º maij Martinet de omni Chirurgiâ in tentativâ interrogatus fuit.

Die sabbati 29.° maij Faget suum primum Examen subiit.
Die Mercurii 2.° Junii 1728. Sué ultimum suum Examen subiit.
Die sabbati 12.° Junii vivier tentativæ Examen subiit.
Die Lunæ 14.° Junii Sué Magisterium in Chirurgiâ adeptus est.
Die Mercurii 30.° Junii Martinet primum suum subiit Examen.
Die Mercurii 7.° Julii 1728. Evrard primum suum Examen subiit.
Die Martis 13.° Julii Allien subiit Examen Tentativæ suæ.
Die Mercurii 21.° Julii vivier in primo suo Examine respondit.
Die Lunæ 26.° Julii Montaulieu filius Tentativam suam subiit.
Die Mercurii 28. Julii Delissade respondit pro ultimo suo examine.
Die veneris 30.° Julii fourcade ultimum suum subiit Examen.
Die veneris 13.° augusti 1728. fourcade inter Chirurgos Sancosmanos receptus fuit.
Die veneris 20.° augusti Montaulieu filius pro primo Examine interrogatus fuit.
Die sabbati 21.° Augusti Allien primum Examen subiit.
Die veneris 1.° octobris 1728. Guerin filius pro tentativâ suâ interrogatus fuit.
Dies Lunæ 18.us octobris assignatus fuerat dicto Talin pro suo ultimo Examine. sed cum Chirurgorum Præpositi audiverunt esse festum Divi Lucæ Medicorum Patroni, illud examen ad alterum diem dilatum fuit.
Die Jovis 21.° octobris Sabbatier inter Chirurgos aggregatus fuit.
Die veneris 22.° octobris supra dictus Talin pro ultimo suo examine interrogatus fuit.
Die veneris 5.° novembris 1728. Delissade filius Chirurgiæ Magisterium adeptus est.

Die vero sabbati 6.° Martii 1728. Dictus Secours interrogatus est coram Decano de oculorum morbis quæ manum requirunt et de operationibus quæ hac in parte fieri possunt, ac tandem admissus fuit ad peritiam operationum Ophtalmicarum, approbante Decano.

Die Sabbati 7.° Augusti 1728. vocatus fuit Decanus a Proto Chirurgi vicario et Chirurgorum Præposito perpetuo dicto Tursan ad Nosocomium fratrum Charitatis, per Schedulam sic exaratam.

Vous vous trouverez, Monsieur, s'il vous plaist, Samedy prochain 7. Aoust 1728. Sept heures du matin, a l'hopital de la Charité des hommes fauxbourg S.t Germain pour Entendre interroger ceux qui se presenteront au Concours pour remplir la place de Chirurgien gagnant Maitrise dans ledit hopital a la place de celuy dont le terme finit et vous avertirez s'il vous plaist deux de Messieurs les Docteurs suivant l'arrest du Conseil du 25. Juillet 1722. C'est de la part de (a monsieur le Doyen de la faculté de Medecine de Paris) votre obeissant Serviteur, Signé Turssan, Lieutenant et Prevost Perpetuel.

Statim cœpi sub diffidere ne quid doli sub his ultimis verbis lateret, quando quidem illud supremi Consilii Decretum non mihi innotuerat. attamen cum mecum reputarem antiquum esse jus nostrum hisce Examinibus adesse omnibus in Nosocomiis, nec nos illud Jus obtinere ab illo Consilii Supremi Decreto, ut potè longè antiquius, Existimavi me huic Examini tutò ad futurum. Itaque duos hujus nosocomii Medicos, M.um Burette et M.um Reneaume huic Examini advocavi. Solus M. Reneaume mecum adfuit.

Duo tantum se se obtulerunt competitores, dictus Petrus Perchet et dictus Ludovicus Varroquier, qui interrogationibus Præpositorum Responsis suis sat bellè satisfecerunt. Dictus Perchet Illustrissimi Proto præsidis Cubicularius et Chirurgus appellatus fuit ut Primus fieret Chirurgi hujus nosocomii discipulus, in Spem Magisterii post sex annos obtinendi eo nomine: hanc appellationem approbante Decano et actum receptionis subscribente. Geoffroy Decanus.

# Obstetrices

## Apud Chirurgos examinatæ atque ad Magisterium admissæ.

a die 8.° Novembris 1727.
ad diem 6.um Novembris 1728.

M.° Stephano francisco Geoffroy
Parisino Decano

Magisterium in arte obstetricandi adeptæ sunt probante Decano.

Die Jovis 20.° Novembris 1727. dicta Labadan.
Die Lunæ 29.° Decembris 1727. dicta Chevalier.
Die Lunæ 19.° Januarii 1728. dicta vaintin.
Die Jovis 12.° februarii dicta fabre.
Die Lunæ 15.° martii dicta Roland.
Die Lunæ 22.° martii dicta La Grange.
Die Lunæ 3.° maij dicta le Jeune.
Die Lunæ 12.° Julii dicta Lissaby.
Die Lunæ 26.° Julii dicta le Plaine
Die Sabbati 31.° Julii dicta Butté.
Die veneris 24.° Septembris dicta Souche.
Die Jovis 30. Septembris dicta Maureau.
Die veneris 1.° Octobris dicta Doublet.
Die Lunæ 11.° Octobris dicta Godefroy.

Geoffroy Decanus.

# Res Gestæ
## Apud Pharmacopæos
## M.° Steph. franc. Geoffroy Parisino
## Decano.

Diebus Lunæ 30.° Augusti 1728. Jovis 2.° Septembris et Lunæ 6.° ejusdem mensis et anni Decanus, cum Pharmaciæ Professoribus, Doctoribus adjunctis, et Rei Pharmaceuticæ custodibus juratis, magistrorum Pharmacopæorum Parisiensium officinas lustravit; nec non Prætorianorum Pharmacopolarum officinas, præsente Eorumdem Syndico.

Diebus autem Martis 14.° Septembris, Jovis 23.° et Lunæ 27.° Ejusdem mensis et anni Decanus, Professores Pharmaciæ, cum adjunctis, Et Rei aromatariæ custodes, Aromatariorum officinas Lustraverunt. Geoffroy Decanus.

# Codex Rationarius
## Accepti et Expensi ordinarii Et Extraordinarii
## à M.° Stephano francisco Geoffroy Parisino Decano

a die Sabbati 8.° Novembris 1727.
ad diem Sabbati 6.um Novembris 1728.

---

# Tabula accepti
## Caput Primum
## Accepti Ordinarii
### Ex annuo Reditu facultatis.

Ex M.° Boucher Dargis pro uno Trimestri annuæ Locationis majorum facultatis ædium cadentæ in diem ultimum Decembris 1727. Decanus accepit summam centum et viginti quinque librarum — — — — · 125:

Ex Eodem pro altero Trimestri cadente in diem ultimum Martii 1728. — — — — — — · 125:

Ex Eodem pro altero Trimestri cadente in diem ultimum Junii 1728 — — — — — — · 125:

Ex Eodem pro altero Trimestri cadente in diem ultimum Septembris 1728. — — — — · 125:

Ex Petro La Grive filio pro annuâ Locatione minorum

Summa hujus paginæ est de cinq cens livres A

Facultatis Adium cadente in diem ultimum Septembris 1728. Summam Ducentarum et quadraginta librarum — 240.
Ab urbis Quæstore D.o Berthe pro ultimo Semestri anni 1727. annui proventus facultati debiti ex majori contractu Summam centum Septuaginta quinque librarum — 175
Ab Eodem pro primo Semestri anni 1728 — 175.
Ab altero urbis Quæstore D.o Routhier pro ultimo Semestri anni 1727. annui proventus ex alio minori contractu Summam viginti Septem librarum cum decem assibus — 27. 10.
Ab Eodem pro primo Semestri anni 1728. — 27. 10.

# Caput Secundum

## Accepti Ex Baccalaureis in Quæstionibus quodlibetariis

### Pro Stipendiis Lectorum Et Registro.

à M.o Desiderio Claudio Fremont — 4: 10.
à M.o Joanne Baptista Boyer — 4: 10.

# Caput Tertium

## Accepti Ex Baccalaureis in Quæstionibus Quodlibetariis

### Pro Horto

à M.o Desiderio Claudio Fremont — 3: 4:
à M.o Joanne Baptista Boyer — 3: 4:

# Caput Quartum

## Accepti Ex Baccalaureis in Quæstionibus Quodlibetariis

### Pro Schedulis, anatome, et non Registratis

à M.o Desiderio Claudio Fremont — 16:

Summa hujus paginæ est de six cens soixante seize livres huit sols.
[signature]

à M.e Ioanne Baptista Boyer —— 16.ᵗᵗ

# Caput Quintum
## Accepti
## Ex Chirurgis Barbitonsoribus.

Ex Chirurgorum Præpositis quatuor et quæstore, absente Proto Chirurgi vicario, pro annuo vectigali Decanus accepit Quinque libras cum assibus quatuordecim —— ᵗᵗ5: ˢ14:

à Singulis qui hoc anno Chirurgiæ Magisterium adepti sunt, nihil accepit Decanus, qui hisce actibus non adfuit ex Decreto —— ad memoriam.

# Caput sextum
## Accepti Ex medicinæ studiosis
## Pro Iure Inscriptionis et Iure Sigilli.

à Triginta octo Medicinæ Studiosis qui à martinalibus anni 1727, et initio anni 1728. nomen dederunt facultati accepit Decanus summam ducentarum octo librarum cum sexdecim assibus —— ᵗᵗ208: ˢ16:

Pro sigillo novem Studiorum Litteris apposito summam viginti septem librarum —— 27:

# Caput Septimum
## Ex medicinæ Candidatis Examinandis
## Pro Anatomiâ, Et Schedulis non Registratis

à M.e Nicolao Antonio Guenault —— 16:

a M.e Ludovico Petro le Hoc —— 16:

a M.e Raimundo De la Riviere —— 16:

Summa hujus paginæ est de trois cens Cinq livres dix sous

## Caput Octavum

### Accepti Ex candidatis admissis ad Baccalaureatum

Pro Iure Bursarum.

| | ₶ |
|---|---|
| à M.° Nicolao-antonio Guenault | 16: |
| à M.° Ludovico Petro le Hoc | 16: |
| à M.° Raimundo De la Riviere | 16: |

## Caput nonum

### Accepti Ex Candidatis admissis ad Baccalaureatum

Pro sacello et Ornamentis Loco Sacchari

| | ₶ |
|---|---|
| a M.° Nicolao antonio Guenault | 16: |
| a M.° Ludovico Petro le hoc | 16: |
| a M.° Raimundo De la Riviere | 16: |

## Caput Decimum

### Accepti Ex Baccalaureis ad Medicinæ Licentiam admittendis

Pro Iure Bursarum

| | ₶ |
|---|---|
| à M.° Desiderio Claudio Fremont | 35: |
| à M. Ioanne Baptista Boyer | 35: |

## Caput vndecimum

### Accepti Ex Baccalaureis ad medicinæ Licentiam admittendis

Pro multis irrogatis.

| | ₶ |
|---|---|
| à M.° Desiderio Claudio fremont | 12: |
| à M.° Ioanne Baptista Boyer | 12: |

Summa hujus paginæ est de cent quatre vingt dix livres. A

# Caput Duodecimum

## Accepti Ex Baccalaureis ad medicinæ Licentiam admittendis

### Pro Iure Præsentationis et sacello.

| | ₶ |
|---|---|
| à m.ro Desiderio Claudio fremont | 6: |
| à m.ro Joanne Baptista Boyer | 6: |

# Caput Decimum tertium

## Accepti

### Ex Licentiatis in actu sui Doctoratus.

| | ₶ |
|---|---|
| à m.ro Bernardo De Jussieu | 180: |
| à M.ro Joachimo Joanne Costar | 180: |
| à M.ro Desiderio-Claudio fremont | 180: |
| à M.ro Joanne Baptista Boyer | 180: |

# Caput Decimum quartum

## Accepti Ex Licentiatis in actu sui Doctoratus.

### Pro sacello.

| | ₶ | s |
|---|---|---|
| à M.ro Bernardo De Jussieu | 1: | 12: |
| ~~à M.ro Desiderio Claudio fremont~~ | | |
| à M.ro Joachimo Joanne Costar | 1: | 12: |
| à M.ro Desiderio Claudio fremont | 1: | 12: |
| à M.ro Joanne Baptista Boyer | 1: | 12: |

# Caput Decimum quintum

## Accepti Ex Baccalaureis, Licentiatis et novis Doctoribus.

### Pro Auloorum usu.

Pro duabus Quodlibetariis et duabus Thesibus

Summa hujus paginæ est de sept cens vingthuit livres huit sols

A. [signature]

Chirurgicis, accepit Decanus libras quadraginta-octo, quando quidem pro unoquoque actu debentur duodecim libræ —— ·48:

In Præsentatione et Paranympho Decanus à licentiandis accepit —— ·24:

Pro quatuor vesperiarum actibus —— ·48:

Pro quatuor Doctoratus actibus —— ·48:

## Caput Decimum sextum

### Ex Reliquâ Pecuniâ tum in Examine de Praxi, tum in Examine de materiâ medicâ, tum in actibus vesperiarum et Doctoratûs.

| | lb | s |
|---|---|---|
| Ex Examine De Praxi propter absentiam decem Doctorum relicta est Decano Summa | 30: | |
| Ex Examine De materiâ medicâ propter absentiam duodecim Doctorum relicta est Decano Summa | 144: | |
| Ex actu vesperiarum M.i Bernardi de Jussieu propter absentiam quatuor Doctorum designatorum | 9: | |
| Ex Doctoratu ejusdem propter absentiam trium Doctorum designatorum | 6: | 15. |
| Ex actu vesperiarum M.i Joachimi Joannis Costar propter absentiam trium Doctorum | 6: | 15. |
| Ex Doctoratu ejusdem propter absentiam unius Doctoris designati | 2. | 5. |
| Ex actu vesperiarum M.i Desiderii Claudii fremont propter absentiam quinque Doctorum designatorum | 11: | 5. |
| Ex Ejusdem Doctoratu propter duorum Doctorum absentiam | 4. | 10 |
| Ex actu vesperiarum M.i Joannis Baptistæ Boyer propter absentiam trium Doctorum designatorum | 6: | 15. |
| Ex Ejusdem Doctoratu propter duorum Doctorum absentiam. | 4. | 10. |

Summa hujus paginæ est de trois cens quatre vingt treize livres quinze sols

# Caput Decimum septimum
## Accepti
### Ex Academiæ Quæstore.

à M.º Petro le vasseur academiæ Quæstore pro honorario Professorum Decanus accepit summam mille librarum —— 1000.

# Caput Decimum octavum.
## Accepti
### Ex quæstore Postarum.

Pro anno 1728. Pensionis annuæ sex scholæ Professoribus a Rege concessæ Decanus accepit a D.º Pilles Postarum Quæstore summam mille et octingentarum librarum —— 1800.

# Caput Accepti
## Extraordinarii.
### Pro primo Licentiæ Gradu.

Ab ambobus Licentiandis M.º fremont et M.º Boyer summam Trecentarum librarum —— 300.

Summa hujus paginæ est de trois mille cent livres. A

Summa totius hujus accepti est de cinq mille neuf cens quatre livres un sol. A

# Tabula Expensi ordinarii Et Extraordinarii

## Caput Primum.

### Expensi

Visis quitanciis

Ex Rationibus prioris anni nostri Decanatûs Facultas Decano debebat summam quingentarum nonaginta trium librarum supra octo millia, cum quatuordecim assibus et quinque denariis —— l. 8593. s. 14. d. 5.

Pro honorario Decani centum et quinquaginta libras —— 150.

Singulis Doctoribus qui rationes obsignavere persolvit Decanus nummum argenteum constantem tribus libris, Decano et antiquiori magistro duplum; medicis aulicis et etiam cuique Bidello nummum quoque argenteum distribuit. Sic erant sexaginta quatuor capita: unde conflatur summa centum nonaginta duarum librarum. —— 192.

Pro calculis —— 15.

## Caput secundum

### Pro Stipendiis Professorum.

Mo. Jacobo Benigno Winslow Pathologiæ Professori persolvit Decanus nonaginta libras —— l. 90.

Mo. Andreæ de Laleu Physiologiæ Professori —— 90.

Mo. Hyacintho-Theodoro Baron Chirurgiæ Latinæ Professori —— 90.

Mo. Michaeli-Ludovico Reneaume Botanices et materiæ medicæ Professori —— 90.

Summe hujus paginæ est de neuf mille trois cens dix livres quatorze sous cinq deniers. C.

M.e Guilelmo de maguy Chirurgiæ idiomate gallico Professori — 90.

## Caput Tertium

## Expensi

### Pro anatomiâ, Operibus Chirurgicis et Pharmaceuticis.

Vidi quitancis

| | £ | s | d |
|---|---|---|---|
| M.e Claudio Vergne qui, ægrotante M.e Winslow, anatomem celebravit pro suo honorario | 30 | | |
| Chirurgo Collignon filio cujus manu usus est | 20 | | |
| Pro aliis sumptibus anatomes | 113 | 10 | |
| M.e hyacintho Theodoro Baron pro honorario suo Operationum Chirurgicarum | 30 | | |
| Chirurgo Collignon filio cujus manu usus est | 20 | | |
| Pro aliis sumptibus istarum operationum | 96 | 11 | 6 |
| Dicto Chilhaud Pharmacopæo pro operibus Pharmaceuticis | 20 | | |
| Pro Reliquis Sumptibus Istorum operum | 30 | 10 | |

## Caput Quartum

### Expensi ordinarii pro Refusionibus

| | £ |
|---|---|
| M.o Joanni Cordelle antiquiori Magistro | 4 |
| M.e Jacobo Benigno Winslow Pathol. Professori | 2 |
| M.e Andreæ De la leu Physiolog. Professori | 2 |
| M.e hyac. Theod. Baron Chirurgiæ Professori | 2 |
| M.e Mich. Lud. Reneaume Botan. et M. M. Professori | 2 |
| M.e Guillelmo De maguy Chirurg. gall. Professori | 2 |
| M.e Claudio Du Cerf Pharmaciæ Professori | 2 |
| M.e Claudio Vergne altori Pharmaciæ Professori | 2 |
| M.e Nicolao Andry Censori | 2 |
| Decano | 4 |

Summa hujus paginæ est de quatre cens soixante et quatorze livres onze sous six deniers

# Caput Quintum
## Expensi
### Pro honorario Professorum
### Ex ære academiæ.

| | l |
|---|---|
| M.° Jacobo Benigno Winslow Patholog. Professori | 200: |
| M.° andreæ Delaleu Physiologiæ Professori | 200: |
| M.° hyac. Theodor. Baron chirurg. Professori | 200: |
| M.° Mich. Lud. Reneaume mat. med. Professori | 200: |
| M.° Claudio Du Cerf Pharmaciæ Professori | 200: |

# Caput sextum
## Expensi
### Pro honorario Professorum a Rege concesso
### Et a Postarum Quæstore solvendo.

Visis a nitamei[?].

| | l |
|---|---|
| M.° Jacob. Benig. Winslow Patholog. Professori | 300: |
| M.° Andreæ De Laleu Physiolog. Professori | 300: |
| M.° hyac. Theodor. Baron chirurg. Professori | 300: |
| M.° Mich. Lud. Reneaume mat. med. Professori | 300: |
| M.° Claud. Du Cerf Pharmaciæ Professori | 300: |
| M.° Gulielmo De magny chirurg. gall. Professori | 300: |

# Caput septimum
## Expensi ordinarii et Extraordinarii
### Pro Rebus sacris.

| | l | s | d |
|---|---|---|---|
| Pro anniversario magistri Guillelmi Luçon | 25: | | |
| Pro anniversario M.i Michaelis de Colonia | 8: | | |
| Pro missis et obitibus celebratis à die decimo quinto augusti 1727, ad diem ultimum Decembris ejusdem anni Decanus persolvit D.° De La Tour Capellano summam Triginta trium librarum cum quindecim assibus | 33: | 15 | |
| Apparitoribus qui per hæc tempora ministraverunt | 12: | | |
| Pro missis et obitibus celebratis a die tertio Januarii 1728, ad diem vigesimum Martii ejusdem anni summam viginti trium librarum cum duobus assibus et sex denariis | 23: | 12. | 6. |
| Apparitoribus qui per hæc tempora ministraverunt | 8: | 12. | 6. |

Summa hujus paginæ est de deux mille neuf cens onze livres A[?]

Pro missis et Obitibus celebratis à die tertio aprilis 1728, ad diem vigesimum sextum Junii ejusdem anni summam septemdecim librarum cum septem assibus et sex denariis ... 17: 7. 6.

Apparitoribus qui per hæc tempora ministraverunt ... 6. 2. 6.

Pro missis et Obitibus celebratis a die decimo quinto Augusti 1728, ad diem trigesimum Octobris ejusdem anni, summam sexdecim librarum cum quinque assibus ... 16: 5.

Apparitoribus qui per hæc tempora ministraverunt ... 5: 5.

Cereario Pelu pro cereis et facibus ab eo suppeditatis per annum 1728. triginta octo libras cum quinque assibus ... 38: 5.

Visis quitancii

Die Divo Lucæ sacrâ, pro Doctoribus qui missæ interfuerunt, pro Medicis aulicis, antiquiore Scholarum Magistro, Decano, et causariis, quin et pro Bidellis numeravit Decanus summam septuaginta quatuor librarum ... 74:

Pro Offertorio ... 7: 5. 3.

Pro pane azymo et vino pro missis per annum celebratis et ab apparitore suppeditatis persolvit Decanus ... 6:

Eidem pro resarcitis et mundatis Linteis sacelli ... 16: 10.

Eidem pro sacello et ædibus mundatis ... 15:

# Caput Octavum
## Expensi
### Pro Rebus academiæ.

In supplicationibus academiæ ad ædem Deo sacram sub invocatione Sancti Bartholomæi in Civitate, die Mercurii decimo Decembris 1727. distributa fuit summa quatuordecim librarum cum duobus assibus et novem denariis ... 14. 2. 9.

Doctoribus qui cum Decano interfuere funeribus amplissimi Rectoris Petri Viel in æde Deo sacrâ sub invocatione S.^ti Stephani de monte, die Lunæ 15.^o martii 1728, distributa fuit summa ... 17. 5.

Summa hujus paginæ est de deux cens trente huit livres huit sous c^a/4

Visis quitanciis.

| | # | s | d |
|---|---|---|---|
| In Supplicationibus academiæ ad ædem Deo sacram sub invocatione S.ti Jacobi apud Prædicatores magni conventûs via Jacobæâ, die martis 16.° martii 1728. .... | 9. | 4. | 3. |
| In Supplicationibus academiæ ad ædem Deo sacram sub invocatione S.ti andreæ ab arcubus die mercurii 16.° Junii 1728. ——— ... | 8: | 7. | 6. |
| In Supplicationibus academiæ ad ædem Deo sacram sub invocatione S.ti Joannis Evangelistæ in collegio Dormanno-Bellovaco, die Mercurii 6.° octobris 1728. — | 10: | 4. | = |
| Decano et adjuncto qui comitati sunt amplissimum Rectorem cereos magistratibus deferentem die 30.° Januarii 1728, ——— ... | 9: | | |
| Eodem die apparitoribus ——— ... | 3: | | |
| Decano et adjuncto qui comitati sunt amplissimum Rectorem, Regi Reginæ augustissimis, et Emin. Cardinali Floræo cereum offerentem Marliaci die 1.° februarii 1728 ——— ... | 15: | | |
| Eodem die apparitoribus ——— ... | 5: | | |
| Decano et adjuncto qui, cum amplissimo Rectore et Universitatis Deputatis, interfuerunt Parentalibus a Librariis Juratis Universitatis pro defuncto Rectore apud mathurinenses celebratis die mercurii 17.° Martii 1728 ——— .. | 9: | | |

# Caput nonum
## Expensi
### Pro facultatis ædibus.

| | # | s |
|---|---|---|
| Viduæ Hunout, pro annuo pretio propter scholarum et ædium ad eas pertinentium tecta sarta tecta conservanda libras quinquaginta ——— | 50: | |
| Dicto Godot fabro ferrario pro variis operibus factis in minoribus facultatis ædibus, quas Petrus La Grive filius à facultate conduxit, solvit Decanus summam viginti septem librarum, ut fert ejus acceptilatio ——— | 27: | |
| Viduæ Beaulieu vitrarii pro vitreaminibus scholarum refectis et mundatis summam viginti novem librarum cum novemdecim assibus, ut fert ejus acceptilatio — | 29: | 19. |

Summa hujus paginæ est de cent soixante et quinze livres quatorze sous neuf deniers [illegible]
A [illegible]

Eâdem viduæ pro vitreaminibus restitutis et mundatis in minoribus facultatis ædibus a Petro La Grive filio conductis summam novemdecim librarum cum duobus assibus. —— 19. 2.

Petro la Grive Majori apparitori, pro mundato per annum Scholarum circuitu, loque per æstivos calores aquâ asperso, summam octodecim librarum, cum decem assibus. —— 18: 10

# Caput Decimum
## Expensi
## ordinarii Et Extraordinarii
## Pro Rebus Et Litibus facultatis

Vû fit quitanceit.

Produodecim Comitiis Prima Mensis dictis Decanus distribuit summam unius supra centum et quinquaginta libras cum octodecim assibus —— 151: 18.

Pro quatuor Trimestribus annuæ pensionis D.æ Collin viduæ M.i fournier, incipientibus a die 1.º Octobris 1727. et cadentibus in diem ultimum Septembris 1728, Decanus persolvit summam centum et quinquaginta librarum —— 150:

Pro uno Trimestri annuæ pensionis M.i Philippi Douté incipiente 1.º Julii 1727. et cadente in diem ultimum Septembris —— 100:

Pro duobus mensibus annuæ pensionis dicti M.i Douté die 3.º Decembris 1727. fato functi —— 66.

Pro capitatione duorum apparitorum pro anno 1727. —— 19. 16.

Dicto Verreux aulæorum textori solvit Decanus —— 8.

Petro La Grive pro novo Registro, et pro quatuor majorum Statutorum Exemplaribus quorum unum ex alutâ rubrâ orientali concinnatum illustriss. Regior. Sigillorum Custodi oblatum fuit, alterum ex corio flavo compactum datum fuit Urbano Proprætori, alia verò nostris in Curia Patronis; —

Summa hujus paginæ est de cinq cens trente trois livres six sous

[signature]

Vidit [illegible]

| | |
|---|---|
| Decanus dedit summam quadraginta quatuor librarum, ut fertur ejus acceptilatione | 44: |
| Majori apparitori pro igne suppeditato in Scholis Superioribus, summam novemdecim librarum cum decem assibus | 19: 10^s |
| Eidem pro papyro calamis et atramento per annum suppeditatis | 15: |
| Dicto Barbanchon qui per urbis compita et ad Doctorum ostia apposuit Programmata Scholarum Professorum m.i Delaleu, m.i Du Cerf, m.i De Magny, M.i Vergne et Decani mandatum, solvit Decanus summam triginta librarum, ut fert ejus acceptilatio | 30: |
| Viduæ Quillau facultatis Typographi pro omnibus typis mandatis nomine facultatis per annum 1728. solvit Decanus trium supra quadringenta librarum, ut patet ex ejus acceptilatione | 403: |
| Ei qui recepit hoc anno 1728. annuum facultatis proventum | 10: |
| D.o Jourdain Tabellioni pro Expeditione Pactorum Conventorum facultatem inter et Barbitonsores Chirurgos 1505. numeravit Decanus, præter unum Exemplar majorum facultatis Statutorum summam | 17: |
| D.o Dubrau Scribæ seu Secretario m.i Delpech Consiliarii in suprema Curia et nostræ Litis adversus Castelletum cognitoris Decanus dedit octodecim libras | 18: |
| Die 31.o Decembris 1727. Magistris Gillet, Aubry, Julien de Prunay et Cochin Celeberrimis in Curia Patronis, post initum concilium super Libellum supplicem et alia facultatis negotia, singulis duodecim libras, unde | 48: |
| Die Lunæ 12.o Januarii 1728, post aliud initum consilium super nostra facultatis et Universitatis negotia adversus Chirurgos Barbitonsores cum M.is Gillet, Magneux, Dhericour Patroniis et Drouart Procuratori, his quatuor singulis Decanus obtulit duodecim libras, m.ri Magneux et Dhericourt honorarium recipere noluerunt, alii vero duo acceperunt unde | 24: |
| Clericis D.i Drouart Procuratoris pro strenis | 6: |

Summa hujus paginæ est de six cens pente quatre livres dix sous.

Ostiario illustriss. Protopraesidis — . . 6:

Ejusdem famulis — . . 6:

Die Sabbati 21.° februarii 1728. Magistro Gilles — Patrono, pro libello supplici intercessionem Universitatis denuntiante Decanus dedit — . . 12:

Die 29.° februarii 1728. Mag.° Julien de Prunay — facultatis Patrono Decanus cum omnibus Litis — instrumentis requisitis dedit quadraginta octo libras — . . 48:

Eodem die M.° Aubry Universitatis Patrono cum — sacculo requisita litis instrumenta continente — Decanus pariter dedit — . . . 48:

M.° Buirette Patrono recipiendo instrumenta quibus — usus fuerat ad obtinendum 1.um Senatus consultum — adversus Petit et Chirurgos deficientes Decanus dedit — . . 12 : 15.

M.° D'Ericourt Patrono qui Jam à longo tempore in diversis negotiis pro facultate multum laboraverat, et nihil adhuc acceperat, Decanus, oblatâ quam recusavit pecuniâ, elegans obtulit marsupium cum centum argenteis facultatis calculis, Ex facultatis Decreto, hoc autem constituit summam centum — octoginta et unius librarum — . 181:

D.° Du Bessey Procuratori magistrorum Lepy, et Col de vilars in negotio Castelleti adversus facultatem — pro mediâ parte impensarum, hujusce litis et Senatus — consulti a facultate debitâ Decanus solvit summam quadringentarum septuaginta novem librarum cum decem assibus, ut fert magistror. Lepy et Col de vilars — pro se ipsis et pro Castelleti Chirurgis acceptilatio — 479: 10.

D.° Drouart Procuratori, pro suis impensis pro facultate in lite adversus Castelleti medicos et Chirurgos — Decanus persolvit summam ducentarum octoginta quinque librarum cum duobus assibus et novem — denariis, ut patet ex ejus acceptilatione finali — 285: 2. 9.

Pro pluribus senatûs consultis in chartâ sigillo — regio obsignatâ transcriptis quibus opus habebant — Et facultatis et Universitatis Patroni, Decanus dedit triginta libras — . 30:

Somma de cette page est de onze cens huit livres ~~xx~~ sept sous neuf deniers et

Vilis quilomis

Cuidam denuntianti ubi recondita erant sexaginta exemplaria Splanchnologiæ dicti Garengeot, quæ postea apprehensa sunt Decanus dedit — 6.

Accenso qui die decimo nono octobris 1728, Præpositorum Chirurgorum responsa transcripsit instrumento dicto (Procez verbal) et facultatis contestatam denuntiationem Sancosmanis præpositis significavit — 3. 12.

Pro Rhedis in facultatis negotiis a Decano impensis sexaginta libras — 60:

Pro caducis impensis numerantur pro more — 60:

Summa hujus paginæ est de cent vingt neuf livres douze sous.

Summa totius expensi est de quinze mille cinq cens onze livres quatre sous cinq deniers.

Summa autem totius accepti est de cinq mille neuf cens quatre livres, un sou.

Ergo summa totius expensi superat summam totius accepti de neuf mille six cens sept livres, trois sous cinq deniers.

Saluberrima Facultas gratas et ratas habet rationes redditas à Magistro Francisco Stephano Geoffroy exdecano. censet que ei agendas esse gratias pro rebus facultatis bene gestis, ei decernit solitum honorarium centum et quinquaginta librarum singulis Doctoribus praesentibus [illegible] et censarii

summam trium libellarum, decano et antiquiori magistro scholarum, maiori Bidello summam quinquaginta libellarum, et minori viginti quinque et sic conclusit die sabbati vigesimo tertio decembris anni 1730. H. T. Baron Decanus

De Belestre Mattot Preaux affortij pro pace

Andry finot Ponceaume

Fourneau Winslow Colde Vilars Baüel Trance causario

Garnier pro mᵉ Luccas causario. affortij Rey Couthier

Colde Vilars pro Lemery causario Adam pro domino Hecquet aucej...

Bertrand Martinenq Bruneir

Lemoine De Salen. Bailly affortij pro quenault causario

affortij Le Cottier peaget millet et pro Dᵒ. fermelhuis.

Leaulté pro patre, et pro Mᵉ. et Domino vergne Bourdelin

Garnier pro mᵉ De Saintcant causario. Jacques Chevalier.

Germagny Maloët Dacier De Breuille

Gabriel Vasse Le Roy Paignan

Le Thieullier Cornier De L'Epine Bruney

Mery De Jussieu Cotter fremont

Colde Vilars pro Superioribus rationibus

# Commentarius

Rerum in facultate medicinæ
et in Academia Parisiensi gestarum
cum Tabulis Accepti et Expensi
à die Sabbati 6.° Novembris 1728.
ad diem Sabbati 5.^um Novembris 1729.

## M.° Stephano-francisco Geoffroy
## Parisino Iterum Decano.

---

Anno Domini millesimo Septingentesimo vigesimo octavo, die Sabbati Sexto novembris proximo post festum omnium Sanctorum, Saluberrima facultas, ut per antiquus fert usus, in Scholis Superioribus congregata fuit ad Decanum et Professores eligendos. Postquam Decanus ordini universo amplissimas ob sibi honorificentissime collatum munus gratias egit, et præcipua enarravit quæ per suum magistratum gesta sunt, et quæ peragenda supererant: Professores quoque decedentes absoluti muneris rationes facultati reddiderunt cum gratiarum actione. Quinque, ut fieri solet, Sorte ducti sunt Electores Scilicet ex majori ordine M.^r Michael Ludovicus Reneaume de la Garanne, M.^r Ioannes franciscus Couthier, M.^r ægidius Adam. Ex minori ordine M.^r Andreas Josephus Seron et M.^r franciscus Mery. qui, solito præstito in manibus Decani Sacramento, in Sacellum Secesserunt. unde reversi ordini Saluberrimo renuntiaverunt M.^r mich. Lud. Reneaume Electorum antiquiore

Verba faciente, se ea esse in sententiâ ut, si facultati placeret, in futurum Biennium M.i Stephani francisci Geoffroy Decani munus prorogaretur pro rebus facultatis tam strenue et feliciter gestis. Frustra Decanus facultati exposuit se non posse id honorificum munus a facultate oblatum accipere, ob alia bene multa quibus occupatur negotia, cum res facultatis tantæ sint, aut virum ab omni alio negotio fere vacuum expostulent. verum Electorum Propositio universo ordini ita arridere visa est, ut omnes uno ore, unanimi consensu et nemine reclamante dictum M.um Stephanum franciscum Geoffroy in proximum biennium Decanum proclamaverint. Itaque summa animorum consensio et totius ordinis conspiratio vim et gratam et honorificentissimam Decano fecit, cui diutius reniti non licuit. facultatis igitur voluntati annuit Decanus et in biennium nemine reclamante appellatus est.

Deinde ab Electoribus appellati sunt ad scholarum Professoris munus exercendum, de majori ordine M.r Joannes Baptista Thomas martineng, de minori M.r Jacobus Frant et M.r Joannes Baptista du Bois.

ad Chirurgiæ Professoris munus de majori ordine M.r alexander Petrus Mattot, de minori M.r franciscus Bailly et M.r Joannes franciscus Leaulté.

ad Pharmaciæ Professoris munus de majori M.r Hyacinthus Theodorus Baron, et M.r Thomas Bernardus Bertrand, de minori M.r Jacobus antonius Miller.

Ad Plantarum et materiæ medicæ Professoris munus, de majori M.r Claudius du Cerf, de minori M.r Michael Peaget, et M.r Claudius Bruner.

Ex illis vero sorte ducti sunt à Decano Professores in annum sequentem

M.r Joannes Baptista Thomas Martineng Scholarum Professor.
M.r Joannes franciscus Leaulté Chirurgiæ Professor.
M.r Hyacinthus Theodorus Baron Pharmaciæ Professor.
M.r Michael Peaget Plantarum et materiæ medicæ Professor.
M.r Jacobus Frant toto consentiente ordine, M.o Petro Joanne Burette ob infirmam valetudinem Professoris Chirurgiæ munus abdicante, Chirurgiæ Professor in hunc annum ejus loco institutus fuit.

Qui omnes Professores solito se se sacramento obstrinxerunt pro scholæ dignitate suo munere defungi.

Censor etiam renuntiatus fuit ab Electoribus M.r franciscus Afforty nemine reclamante. Et sic conclusit

# Quæstiones Quodlibetariæ

Die Jovis 18.ª novembris 1728. M.r Bernardus De Jussieu disputavit extra ordinem de Quodlibetaria quæstione Respondente Raimundo de la Riviere Parisino medicinæ Baccalaureo, et fuit hæc Quæstio affirmativè conclusa.

Est ne suus lymphæ ut sanguini propria per vasa circuitus?

horâ undecimâ matutinâ Ejusdem diei dum se accingunt Baccalaurei ad respondendum ex tempore quæstionibus quibusdam sibi a doctoribus disputantibus propositis dictis, vulgo les dices, major apparitor altâ voce recitat singulorum Doctorum Parisiensium tunc viventium nomina et cognomina.

## Sequuntur nomina et cognomina honorandorum Magistrorum nostrorum Doctorum actu Regentium in saluberrima facultate medicâ Parisiensi, A. R. S. H. 1728.

M. Joannes Cordelle antiquior Scholæ magister.
M. Germanus Preaux Professor Regius.
M. franciscus Afforty antiquus facultatis Decanus.
M. Guido Erasmus Emmerez antiquus facultatis Decanus.
M. franciscus Picoté de Belestre.
M. Vrbanus Leaulté.
M. franciscus Gouel.
M. Joannes Baptista Dodart, Regi à sanctioribus Consiliis, archiatrorum Comes.
M. Petrus Marais.
M. Petrus Joannes Burette Professor Regius et è Regiâ numismatum Academiâ.
M. Alexander Petrus mattot.
M. Claudius Burlet Regiæ Scientiarum Academiæ Socius et hispaniarum Regis olim medicus Primarius.
M. Philippus Caron antiquus facultatis Decanus.
M. Joannes Baptista Chomel medicus Regis ordinarius et Regiæ Scientiarum academiæ Socius.
M. Philippus Hecquet antiquus facultatis Decanus.
M. Nicolaus Andry Ex decanus et Professor Regius.
M. Petrus le Tonnelier.
M. Ludovicus Lemery Medicus Regis et Regiæ Scientiarum academiæ Socius.
M. Raymundus Jacob finot.

M. Michael Ludovicus Reneaume de la Garanne Regiæ Scientiarum academiæ socius.
M. Jacobus fourneau
M. Stephanus franciscus Geoffroy facultatis decanus, Professor Regius, et Regiæ scientiarum academiæ Parisiensis, Regiæque Societatis Londinensis Socius, et in horto Regio utriusque Pharmaciæ Professor.
M. Joannes Herment medicus Regis ordinarius.
M. Petrus Azevedo.
M. Antonius Pepin.
M. Joannes Baptista fermelhuis in Regiâ artium academiâ Socius honorarius.
M. Jacobus Benignus Winslow Regiæ Scientiarum academiæ socius.
M. Claudius vergne Pharmaciæ Professor.
M. Claudius du cerf.
M. Salvator Cluscard.
M. Joannes Claudius adrianus Helvetius Regi à Sanctioribus Consiliis, medicus Regis perpetuo ordinarius, Reginæ medicus Primarius, et è Regiâ scientiarum academiâ.
M. Michael Procope Couteaux.
M. Joannes Baptista Mongin medicus Regis ordinarius.
M. Joannes Couthier.
M. Antonius Geoffroy.
M. Hyacinthus Theodorus Baron Pharmaciæ Professor.
M. Camillus falconet Regiæ utriusque aulæ Equestris Medicus ordinarius.
M. ægidius Adam scholarum Professor.
M. Thomas Bernardus Bertrand.
M. franciscus Pousse.
M. Joannes Baptista Thomas martineng Scholarum Professor designatus.
M. Joannes Baptista Silva Serenissimi Ducis Borbonii medicus ordinarius.
M. Antonius de Jussieu Regiæ Scientiarum Academiæ Socius et Botanices in horto Regio Parisiensi Professor.
M. Joannes Besse dolariæ hispaniarum Reginæ à Consiliis et medicus Primarius.
M. henricus Besnier.
M. Elias Col de vilars Chirurgiæ Gallicæ Professor designatus.
M. Petrus Antonius Lepy.
M. Antonius Le moine.
M. Andreas de Laleu Scholarum Professor.
M. franciscus Bailly.
M. Claudius Antonius Renard.
M. Petrus Afforty.
M. Nicolaus le Tellier

M. Jacobus Alliot de Mussay.
M. Michael Peaget Rei herbariæ Professor designatus.
M. Antonius Millet.
M. Joan. franc. Leaulté Chirurgiæ Prof. designatus.
M. Michael Ludovicus Vernage medicus Regis ordinarius.
M. Ludovicus Claudius Bourdelin Regiæ Scientiarum academiæ.
M. Emmanuel Mauritius du Verney.
M. Ludovicus de Santeul.
M. Claudius Brunet.
M. Joannes Damianus Chevalier.
M. Claudius de la Vigne de Frescheville.
M. Gabriel Antonius Jacques.
M. Josephus de la Grive.
M. Guillelmus de Magny Chirurgiæ Gallicæ Professor.
M. Ludovicus Simon Emmerez.
M. Petrus Maloet Regis Consiliarius et medicus, nec non Domûs regiæ Invalidorum Ducum et militum ordinarius, et è Regiâ Scientiarum Academiâ.
M. Jacobus Frant Chirurgiæ Professor, et e Regia Scientiarum Academiâ.
M. Philippus Davier de Breville Rei herbariæ Professor, Dotariæ hispaniarum Reginæ Consiliarius et Medicus ordinarius.
M. Thomas Renatus Gasnier.
M. Andreas Josephus Seron.
M. David Vasse.
M. Nicolaus le Roy de S.t Aignan.
M. Joannes Ludovicus le Thieullier.
M. Ludovicus Hyeronimus Cosnier.
M. Guillelmus Josephus de l'Epine.
M. Joannes Baptista du Bois.
M. franciscus Mery.
M. Bernardus de Jussieu Regiæ Scientiarum academiæ.
M. Joachimus Joannes Costar.
M. Desiderius Claudius fremont.
M. Joannes Baptista Boyer.

Die Sabbati 20.° Novembris aperta fuit Scrutinii capsa et probata fuerunt responsa Raimundi de la Riviere in actu ejus quodlibetario.

Die Jovis 30.° Decembris 1728. Disputavit extra ordinem M.r Joachimus Joannes Costar Respondente Ludovico Petro le hoc Rhotomagæo medicinæ Baccalaureo de quodlibetariâ quæstione negativè conclusa

An Dura Meninx habeat motum à se?

Die Sabbati 8.° Januarii 1729. apertâ Scrutinii capsa Responsa Ludovici Petri le hoc Baccalaurei in actu ejus quodlibetario probata sunt.

Die Jovis 17.° februarii 1729. M.r Desiderius Claudius fremont extra ordinem disputavit de quodlibetaria quæstione Respondente Antonio nicolao Guenault Parisino Baccalaureo medico. hæc fuit quæstio affirmativè conclusa

Conferi ne ventriculi motus ad Elaborationem Chyli?

Die Sabbati 19.° februarii Baccalaurei Responsa fuerunt probata.

Die Martis 1.° martii 1729. M.r Joannes Baptista Boyer disputavit extra ordinem de Quodlibetariâ Quæstione, Respondente francisco Josepho hunauld armorico Baccalaureo medico. fuit autem negativa conclusio.

utrum in gravidis totus uterus æqualiter extendatur?

Die Sabbati 5.° martii 1729. apertâ capsâ francisci Josephi hunauld Baccalaurei Responsa in actu quodlibetario probata sunt.

# Quæstiones Cardinalitiæ.

Die Jovis 10.° Martii 1729. M.r Petrus marais disputavit de Quæstione Cardinalitiâ Respondente Raimundo de la Riviere Parisino Baccalaureo medico. hæc autem fuit quæstio affirmativè conclusa.

An noxia febricitantibus ova?

Die Sabbati 12.° ejusdem mensis Baccalaurei Responsa fuerunt probata.

Die Jovis 17.° Martii 1729. M. franciscus Gouel disputavit de Quæstione Cardinalitiâ, Respondente antonio Nicolao Guenault Parisino medicinæ Baccalaureo. Ea fuit affirmative conclusa quæstio.

An optati cibi digestio felicior?

Die Sabbati 19.° ejusdem mensis facultas Baccalaurei responsa probavit.

Die Jovis 24.° martii 1729. M.r Vrbanus Leaulté Respondente Paulo Jacobo Malouin Cadomæo disputavit de hâc quæstione Cardinalitia affirmative conclusâ.

An Sagou Phthisicis prodest?

Die Sabbati 26.° martii Responsa Baccalaurei fuerunt probata.

Die Jovis 31.° Martii 1729. M.r Joannes Baptista Dodart Regi a Sanctioribus Consiliis, Archiatrorum Comes disputavit de Cardinalitiâ Quæstione Respondente francisco Josepho hunauld armorico Baccalaureo medico. Præsidis vices adimplevit Claudius Burlet, hujus quæstionis conclusio affirmativa fuit.

An redeunte vere citò redeat convalescenti sanitas?

Die Sabbati 2ª aprilis Baccalaurei probata sunt Responsa.

Die Jovis 7.º aprilis 1729. disputavit de Cardinalitia Quæstione M.r franciscus Picoté de Belestre Respondente Ludovico-Petro le hoc Rothomageo Baccalaureo medico et fuit quæstio affirmativè conclusa.

An aqua vitæ aqua mortis?

Die Sabbati 9.º aprilis Baccalaurei responsa probata sunt.

# Antiquodlibetariæ Quæstiones vulgo dictæ Pastillariæ.

Die Mercurii 17.º novembris 1728. M.r Bernardus de Jussieu actum Pastillariæ celebravit. hæ fuerunt quæstiones in utramque partem agitatæ.

An Lympha, { à Sanguine?
Nutritionis materies? }

Priorem quæstionem M.r Bernardus de Jussieu in utramque partem discussam solvendam proposuit Baccalaureo Raimundo De la Riviere, eam solvit dictus Baccalaureus et ad argumenta a Præside proposita respondit.

Deinde M.r Antonius de Jussieu pro M.r Winslow verba faciens alteram quæstionem in utramque partem agitatam M.º Petro Maloet solvendam reliquit.

Die Mercurii 29.º Decembris 1728. actus Pastillariæ m.i Joachimi Joannis Costar celebratus fuit: In quo ambæ fuerunt hæ quæstiones in utramque partem agitatæ.

An à durâ meninge { Succi nervei propulsio?
Sensus? }

Primam solvit Baccalaureus Ludovicus Petrus le hoc, Loco Candidati, sibi à Præside propositam. Alteram enodavit M.r Jacobus Frant ut pote Junior Doctor, quam priùs in utramque partem discusserat M.r Claudius vergne.

Die Mercurii 16.º februarii 1729. M.r Desiderius Claudius fremont actum Pastillariæ celebravit, in quo gemina hæc quæstio proposita fuit.

An Bilis Secreta { portio, ex ductu hepatico per cysticum, in vesiculam felleam depluat?
pars tenuior ex hepate in cavæ surculos transmittatur? }

Candidatus primam quæstionem in utramque partem propositam

enodavit. alteram M.r Davier de Breville sibi à M.o Claudio Du Cerf utrimque propositam solvit.

Die Lunæ 28.o februarii 1729. M.r Joannes Baptista Boyer actum Pastillariæ celebravit. hæ autem quæstiones utrimque agitatæ sunt.

An gravidarum uterus quò magis extenditur, { Eò firmius in situ continéatur? Eò gracilior evadat?

M.r Joannes Baptista Boyer primam quæstionem in utramque partem proposuit Candidato Enodandam. M.r Joannes Damianus Chevalier pro M.o Salvatore Cluscard ægrotante proposuit ac discussit et solvendam reliquit M.o Philippo Davier de Breville qui pro M.o Thoma Renato Gasnier absente verba faciebat.

# Oratio Publica

Die Domini 21.o novembris 1728. M.r Ægidius adam Scholarum Professor Eleganti oratione præfatus est.

# Demonstrationes anatomicæ, Operationes chirurgicæ et Pharmaceuticæ.

Die Sabbati 11.o Decembris 1728. M.r Andreas De Laleu Scholarum Professor Pathologicus anatomen Corporis humani auspicatus est in Cadavere muliebri, in quâ corporis humani partes, earum usus, necnon morbos quibus obnoxiæ sunt exposuit, operi manum admovente Joanne Bages Chirurgo Parisiensi.

Die veneris undecimo februarii 1729. M.r Jacobus Frant Chirurgiæ Professor operationum chirurgicarum cursum auspicatus est, in quo Chirurgiæ medicæ selectas præceptiones tradidit, Chirurgiam manualem exercente Joanne Bages Chirurgo Parisiensi.

Die Jovis 9.o Junii 1729. M.r Claudius vergne Pharmaciæ Professor operationes pharmaceuticas aggressus est et selectas per hunc cursum ex utrâque Pharmaciâ Medicamentorum præparationes et compositiones viresque earum explicavit, operante Joanne Geudon Pharmacopæo Parisiensi.

# Obitus Doctoris.

Die Sabbati 29.° Octobris 1729. horâ 2.ª post mediam noctem M.r Guido Erasmus Emmerez obiit, Ejus cadaver elatum fuit insciâ facultate, absque ulla invitatione, absque ulla pompa ad ædis deo Sacræ Sub Sanctorum Innocentium invocatione, cœmeterium, ibique humo reconditum fuit die Dominico 30.° Ejusdem mensis, ut expostulaverat vir ab omni fastu alienus.

Die Sabbati 12.° novembris ejusdem anni piis ejus manibus parentatum fuit in Scholarum Sacello.

# Acta et Comitia

## Saluberrimi medicorum ordinis

a die Sabbati 6.º Novembris 1728.
ad diem Sabbati 5.um Novembris 1729.

Anno 1728. die mercurii 1.º Decembris habita sunt in Scholis Superioribus menstrua comitia Prima mensis dicta, ubi primum actum fuit de morbis Epidemicis qui nulli per mensem elapsum observati sunt sed solum modo morbi tempestivi aut autumnales. Deinde de facultatis negotiis actum est. Et speciatim Decanus dixit se ab ill. archiatror. comite novas Chirurgorum totius regni constitutiones à Georgio Mareschal effictas accepisse, annuente illustriss. Galliarum Cancellario, ut suas in has constitutiones animadversiones facere posset. has constitutiones comitiis obtulit legendas. Sed cum hæc lectio longiùs produceretur quàm per tempus liceret, quosdam tantum articulos Decanus legit quibus facilè deprehenditur Georgii Mareschal temeritas qui sub initio, suæ institutionis titulo præcipui Custodis Tabularum authenticarum Barbitonsorum, contentus, Chef garde des Chartres de la Barberie du Royaume, nunc ambitiosè totius Chirurgiæ regni principatum sibi vindicat, Chef de toute la Chirurgie du Royaume. nec minor est audacia hujus viri qui suos subditos Chirurgos suo nutu Medicos Pharmacopæos et Chirurgos simul constituit, ubique medicorum Jura negligendo vel prorsus extinguendo. Tum à Doctoribus præsentibus constitutum est ut Decanus cum quibusdam selectis è doctoribus has constitutiones attentè perpendat suas animadversiones ad facultatem referat, et à facultate comprobatas ad illustriss. Galliarum nomine facultatis deferat. Insuper propositum fuit et Decretum ut Decanus nomine facultatis ad cæteras Regni medicinæ facultates scribat et ab illis inquirat quænam sint earum jura in Chirurgos? num Chirurgorum societates jamdiu constitutiones habeant? an observentur? num Medicorum jus quibusdam harum vel urbis versaliarum articulis lædatur? Quænam sint causæ Querimoniarum contra Chirurgos generatim, sigillatim contra Proto Chirurgi vicarios &c. Et eorum responsa expostulet. Et sic conclusit

Iisdem in comitiis Petrus la Grive attulit Togam cæruleam majoris Bidelli jam, diuturniori usu detritam et dilaceratam cum villosâ pelle ruffâ fere depili; Quod cum vidissent Doctores decreverunt novam esse conficiendam, quæ curæ Decano commissa est et sic conclusit

Die Jovis 9.º Decembris 1728. horâ post meridiem tertiâ, Doctores convocati sunt Decanum de re gravissimi momenti dicentem audituri. Sic enim ferebat schedula ad singulos Doctores ab apparitoribus delata. his que congregatis Decanus dixit facultatem non ignorare M.um Nicolaum Andry graviter ferre, quod, Decani munere ad biennium prorogato, Censorium munus ipsi sibi prorogatum quoque non fuerit, sed illud M.º francisco Afforty concessum: de quâ injuriâ, quæ insignis ipsi videbatur, querelas suas tum ad Eminentissimum Cardinalem Floræum tum ad archiatrorum comitem detulisse; hos præstantissimos viros facultati valde iratos fuisse; aliunde facultatem per antiquos Decanos et plures Doctores tentasse se ab hac culpâ purgare, sua rationum momenta Eminentissimo Cardinali reponendo; Tandem se Decanum scriptas ab illustrissimo Comite de maurepas Regi à sanctioribus commentariis litteras accepisse, quarum hæc sunt verba.

A versailles le 1.er Decembre 1728.

Je vous envoye, Monsieur, l'ordre du Roy, portant que la qualité de Censeur qui a été pretendue par le S.r Afforty, et dans laquelle le S.r andry soutient devoir etre continué, sera suprimée, pendant votre Decanat seulement, et qui ordonne que l'election faite dud. S.r Afforty sera regardée comme nulle et non avenue, Je vous prie de m'accuser la reception de cet ordre, et de tenir la main a son execution, Je suis, Monsieur entierement a vous. Signé, Maurepas.

Deinde Decanus Regis mandatum facultati obtulit, cujus hæc ipsa sunt verba

## De par le Roy

Sa Majesté estant informé de la contestation survenüe entre les S.rs Andry et Afforty Docteurs en medecine de la faculté de Paris, au sujet de la qualité de censeur qui a esté pretendue par le S.r Afforty et dans laquelle led. S.r Andry soutient devoir estre continué ainsy que le S. Geoffroy l'a esté dans le Decanat, et sa Majesté voulant faire cesser cette discussion, qui

pourroit causer du trouble dans ladite Faculté et cependant ne pas prejudicier aux droits respectifs desd. S. Andry et Afforty a ordonné et ordonne que l'Election faite du S.r Afforty sera regardée comme nulle et non advenüe et qu'en consequence le titre de Censeur sera suprimé pendant le Decanat du S. Geoffroy seulement, faisant deffenses aud. S.r Afforty d'en prendre la qualité ny d'en faire pendant ledit temps aucune fonction, veut Sa Majesté qu'il ne puisse estre inscrit en ladite qualité dans le Catalogue des Medecins ny dans les Registres de la faculté de Medecine, Permet neantmoins au S. Geoffroy de choisir lorsqu'il le jugera á propos dans le nombre des Docteurs celuy qu'il voudra pour faire ces fonctions de censeur sans qu'il puisse prendre d'autre qualité que celle de vicegerent. fait a versailles le premier Decembre mil sept cens vingt huit. Signé, Louis. Et plus bas, Phelypeaux.

Quibus lectis et auditis censuit facultas Regi obtemperandum esse Et Regis mandatum in Commentariis inscribendum et sic conclusit

Anno 1729. die Martis 4.° Januarii habita sunt solita comitia Prima mensis dicta. Morbi grassantes frequentiores fuerunt per mensem Elapsum, Tusses, Peripneumoniæ, Rhumatici dolores, variolæ nonnullæ benignæ, febres continuæ soporosæ, alvi profluvia.

Deinde venit ad Comitia M.r Joannes franciscus Leaulté. huic quidam dictus David Nauta et ejus filia Margarita David litem intenderant. M.r Leaulté abscessum in genu Margaritæ David aperierat et vulnus per aliquot dies nullo advocato Chirurgo curaverat. hæc Margarita David se hoc genu captam et impotentem á M.° Leaulté redditam fuisse asseverabat, et ab ipso annuam pensionem, et summam pecuniam insuper pro damnis et impensis expostulabat.

huic inchoatæ liti adversus M.um Leaulté Sancosmana Chirurgorum Societas intervenerat. Petebat autem à facultate M.r Leaulté ut pro ipso huic liti interveniret. at Doctores adstantes eâ fuerunt in Sententiâ ut M.r Leaulté libellum quo totum negotium accuratè exponeretur facultati afferat, qui postea cum jurisperitis examinabitur antequam facultas hac super re decernat: Interim tamen Doctorum unusquisque ipsi opem ferat suis Sollicitationibus. Et sic conclusit.

Decanus post hæc dixit se cum amplissimo Rectore illustriss. Proto præsidem adivisse et libellum supplicem ipsi obtulisse rogando ut causam nostram primam in Indice causarum inscribere velit. quod quidem cum bonis verbis vir illustrissimus nobis promisit.

Tandem decanus Epistolam nomine facultatis ad totius regni universitatés obtulit sic exaratam.

Messieurs

Les plaintes qui nous revenoient de differents endroits des Entreprises tant des chirurgiens en general que des Lieutenans de Mr. le 1er Chirurgien du Roy sur les droits et prerogatives des Medecins et des apotiquaires des provinces, sur tout a l'occasion des Statuts de la Communauté des Chirurgiens de versailles dont l'Edit de septembre 1723 avoit ordonné l'execution par provision dans tous les lieux ou il y a un Lieutenant et Communauté de Chirurgiens en attendant qu'il soit dressé des statuts en chacune desdites Communautés, avoient obligé la faculté de Medecine de Paris dont j'ay l'honneur d'etre Doyen, de s'opposer a l'Enregistremt. de ces Statuts de versailles, et d'intervenir dans une instance qui etoit au Parlemt. entre les apotiquaires et les Chirurgiens de la ville de Chartres. le Parlement a reçu notre intervention et nous a renvoyés au Conseil pour nous pourvoir sur notre opposition.

Dans ces circonstances nous avons appris que Mr. le 1er Chirurgien avoit presenté a Mgr. le Chancelier un projet de nouveaux Statuts et reglements gnaux pour toutes les Comtés des Chirurgiens dans les provinces. ce qui a obligé la faculté de supplier Mgr. le Chancelier de vouloir bien luy communiquer ces nouveaux Statuts et lui permettre de faire ses observations et ses representations sur les articles qui pourroient donner lieu a de nouvelles contestations dans les Compagnies, dans la seule vüe de maintenir entre les Compagnies l'ordre et la subordination convenable, l'union et la paix si desirables. Mgr. le Chancelier nous ayant bien voulu donner ces statuts en communication, La faculté de Medecine de Paris a jugé a propos que j'ecrivisse en son nom a Mrs. les Sindics ou Doyens des facultés et des principaux Colleges de medecine pour savoir d'eux quels sont leur droits a l'Egard des Chirurgiens. s'il n'y a pas des Statuts deja etablis et observés par les Chirurgiens dans les lieux de leurs demeures: Et si on les observe. Si les droits

des Medecins ne sont point lezés par quelques articles de ces Statuts, ou par ceux de Versailles qu'on y fait observer aux Communautés des Chirurgiens. Quels sont les griefs ou sujet de plainte qu'ils peuvent avoir contre les Chirurgiens en general, et contre les Lieutenants de M.r le 1.er Chirurgien en particulier, par rapport aux droits et prerogatives attribuées a ces Lieutenants ou a l'occasion des Statuts accordés aux Communautés des Chirurgiens.
Ils auront aussy la bonté de s'informer des Com.tés des Apotiq.res qui leurs sont subordonnées, si elles ont quelque sujet de plainte contre lesd. Chirurgiens et contre les Lieutenants etablis par M.r le 1.er Chirurgien au sujet des Statuts accordés aux Com.tés des Chirurgiens et des prerogatives attribuées aux Lieutenants, et de joindre le memoire des griefs desd. Apotiquaires avec le memoire des facultés de Medecine pour nous l'envoyer.
Nous joindrons, M.rs, vos representations avec les notres: nous les remettrons entre les mains de Mg.r le Chancelier: Et nous ferons notre possible pour que ces nouveaux Statuts ne renferment rien de contraire aux droits, privileges, et prerogatives des Medecins et des apotiquaires, ny rien qui puisse troubler l'ordre, la subordination, la bonne intelligence et la paix convenables entre ces Compagnies, si utiles et si avantageuses pour le service du public.
Je vous prie donc, M.rs, au nom de la faculté de Medecine de Paris, de luy envoyer au plustot vos memoires sur cela et ceux que les apotiquaires voudront vous donner.
La faculté est ravie d'avoir cette occation de vous donner cette marque de son zele et de son attention a vos interets qui luy sont aussy chers que les siens propres.
Comme M.r le 1.er Medecin veut bien dans cette occasion nous appuier de son credit dont nous avons tres grand besoin. Il est aussy apropos, M.rs, que vous joigniés au memoire que vous nous envoyerés une lettre d'honnetetés pour luy a ce sujet pour l'engager a continuer de prendre la deffense des facultés, et de nous appuyer de son credit et de ses sollicitations aupres du Roy comme il la fait jusques a present avec beaucoup de zele. Je suis M.rs V. &c. Signé Geoffroy Doyen de la faculté de Medecine de Paris.
Aliam quoque Epistolam ab illustrissimo Galliarum Cancellario ipsi Decano scriptam obtulit et legit cujus haec erant verba.

A Paris le 31. Decembre 1728.

Monsieur, J'ai reconnû par des affaires dont on m'a rendu compte, et j'ay appris d'ailleurs par les avis de personnes dignes de foy, qu'il se glisse plusieurs abus, et des relachements considerables dans la discipline des facultés de Medecine, en sorte que l'Edit du mois de mars 1707, qui avoit esté fait par le feu Roy pour y retablir le bon ordre et y faire suivre des regles uniformes, n'y est pas observé aussy exactement qu'il seroit a desirer pour le bien public. C'est ce qui m'a fait prendre le party de vous escrire sur ce sujet, non seulement pour ranimer l'attention et la vigilance de votre faculté, mais pour estre instruit plus exactement des points sur lesquels on s'est relaché de l'observation litterale de l'Edit de 1707. Et comme l'experience peut avoir fait naistre de nouvelles vuës sur la meme matiere, ou avoir donné lieu de remarquer des difficultés qui auroient besoin d'estre levées pour assurer et faciliter l'execution de cet Edit, vous aurés soin de m'envoyer les memoires que vous jugerés a propos de dresser de concert avec votre faculté sur tout ce que vous estimerés qu'il y ait lieu d'expliquer, de changer ou d'adjouter dans un Edit qu'on ne sçauroit porter a une trop grande perfection. Je suis, Mr, votre affné a vous servir. Signé, Daguesseau.

Proposuit Decanus, dum illustrissimo Galliarum Cancellario rescriberet, illi exponere tristem totius medicinæ statum per totum regnum, et hujusce calamitatis causas, ut noscat has omnes perturbationes à Chirurgorum usurpationibus potissimum oriri, quod quidem probatum fuit. Donec generalibus facultatis Comitiis cætera in hac Epistola contenta expendantur. Et sic conclusit.

Die Sabbati 29o Januarii 1729. horâ decimâ post sacrum convocati sunt Doctores in Scholas superiores de rebus ad facultatem pertinentibus deliberaturi. Decanus dixit congregatis Doctoribus inchoatam litem inter Mam. Leaulté, dictam David, ejus patrem, et Sancosmanam Societatem ad supremam senatûs curiam è Castelleto evocatam fuisse, et die 9o Januarii senatûs consultum latum fuisse quo decernitur antequam Res judicetur facultatem medicinæ parisiensem à Chirurgis et eorum diligentiâ ad causam dicendam vocandam esse: Quapropter Sancosmana societas die 15o Januarii 1729. suum Libellum

Supplicem eum hoc senatûs consulto facultati significaverunt et diem ei dixerunt ad octiduum ut in curiâ compareat et respondeat. Sequitur eorum Libellus supplex et denuntiatio.

A nosseigneurs du Parlement en la G. Chambre.

Supplient humblement les Prevots et Gardes et Comm.té des M.es Chirurgiens de Paris disant qu'ayant eu avis qu'il avoit eté formé une demande au Ch.let de Paris par mathieu David Marinier et Marguerite David sa fille contre M.e françois Leaulté Medecin de la faculté de Paris qui prend la qualité de Chirurgien pour se voir condamner a payer une provision alimentaire a lad.e David, luy faire une pension viagere et en ses dommages interets pour avoir par led. M.e Leaulté estropié lad.e David en luy faisant contre et au prejudice des statuts, arrets et reglem.ts tant des supplians que de la faculté de Medecine l'ouverture d'un abcés des plus considerables, les suppliants sont intervenus dans la contestation et ont conclu contre led. M.e Leaulté a ce que les statuts des suppliants, arrets et reglem.ts intervenus en consequence fussent executées et en consequence que deffences fussent faites aud. M.e Leaulté de plus a l'avenir s'immiscer en facon quelconque a faire aucunes operations manuelles de chirurgie et pour l'avoir par luy faite en levant le cataplasme qui avoit eté posé sur led. genouil de lad.e David par ordre de 2. M.es Chirurgiens de la Com.té des suppliants et en faisant l'ouverture de cet abcés qu'il fut condamné conformem.t aux statuts des suppliants arrets et reglem.ts intervenus en consequence en 1000.lt de dommages interets envers eux et en 500.lt d'amende et que la sentence qui interviendroit seroit lue publiée et affichée par tout ou besoin seroit, la cause ayant eté plaidée contradictoirem.t sur lesd.es demandes intervention et deffenses, est intervenue sentence le 17. x.bre dernier qui recoit les suppliants parties intervenantes et sans prejudice des droits des parties au principal ordonné qu'avant faire droit lad.e Marguerite David seroit vue et visitée par les chirurgiens du Ch.let, quoyque cette sentence ne fit aucun prejudice aud. M.e Leaulté il en a neantmoins interjetté appel et obtenu arrest qui le recoit appellant et joint a l'appel le surplus de la Requeste qui tendoit a avoir des deffenses de l'executer les suppliants ont donné leur req.te en la cour par laq.lle ils ont demandé que l'appel par luy interjetté fut mis au neant avec amende et depens et en cas d'evocation du principal ils ont pris les memes conclusions qu'ils

avoient prises au Chlet et qui sont cy dessus raportées. La cause sur cet apel et sur les demandes des parties a eté plaidé en la Cour et il y est intervenu arrest le 9. du present mois qui avant faire droit sur cet appel et sur les demandes a ordonné que la faculté de Medecine seroit mise en cause a la diligence des Suppliants ce qui les oblige de donner la presente req.te

Ce consideré nosseigneurs Il vous plaise en consequence de l'instance pendante en la Cour permettre aux Suppliants d'y faire assigner les Doyen Docteurs Regents de la faculté de Medecine de cette ville de Paris pour voir dire que l'arrest qui interviendra sur l'apel interjetté par led. M.e françois Leaulté de la Sentence du Chlet de Paris du 17. Xbre dernier sera declaré commun avec eux, ce faisant que les Statuts des Suppliants, arrets et Reglem.ts de la Cour seront executés selon leur forme et teneur et en consequence que deffenses seront faites tant aud. M.e Leaulté qu'a tous autres medecins de plus a l'avenir faire aucunes operations manuelles concernant l'art de la Chirurgie et en cas de contestation condamner les Doyen Docteurs Regents de lad.e faculté aux depens, ordonner que l'arrest qui interviendra sera lû publié et affiché par tout ou besoin sera et v. ferés bien. Soient p.tées app.llées

L'an 1729. le 19 Janvier en vertu de la Req.te et ord.ce d.t copie est cy dessus, et a la req.te des Supliants y nommez qui ont elu leur d.lle en leur bureau Seize rue des Cordeliers et encore en la maison de M.e Morel le j.e p.r en la Cour nous antoine Prestast huissier au Parlement dem.t rue de la Callandre p.sse S.t Germain le vieux nous avons donné assig.on aux S.rs Doyen Docteurs Regents de la faculté de Medecine en leur Ecole rue de la Bucherie en p.lant a leur Concierge a comparoir a 8.ne pard.t Nosseig.rs du Parlement pour repondre et proceder aux fins de lad.e Req.te et en outre comme de raison declaré que led. M.e Morel le j.e p.r occupera et luy avons p.lant coe dessus laissé copie de la p.te Signé, Pretast.

Quibus auditis deliberatum fuit quid agendum foret. Decanus qui prius Patronos nostros consuluerat eorum sententiam exposuit: hanc nempe ut facultas suæ deffensionis momenta sic concludat.

Ordonner que l'arrest de Reglement de la Cour du 13.e mars 1644. sera executé selon sa forme et teneur, en consequence maintenir les Supplians dans le droit et possession de pouvoir faire par eux memes pour le bien public et sans aucune retribution, les operations de Chirurgie, soit par charité, soit dans les cas

extraordinaires, et d'une necessité urgente. Sans prejudice
aux droits de la faculté de Medecine de se pourvoir contre
les articles des Statuts des Chirurgiens de S. Cosme du 3.
fevrier 1701. aux chefs qui leur font prejudice.
Huic Patronorum sententiæ annuerunt omnes et hujus
negotii curam Decano commiserunt.
Deinde Decanus monuit Doctores Causam facultatis adversus
dictum Petit et quinque Demonstratores inscriptam esse secundam
in indice causarum quæ diebus veneris erunt appellandæ.
Judiciorum Catalogum coram facultate legit ut unusquisque
quos noverit visere possit et sollicitare, dixitque se jam plurima
rationum momenta ad facultatis jus deffendendum congessisse
tum ad Patronorum instructionem, tum etiam ad libellum
vulgo memoire ou factum conficiendum. Totius quoque hujusce
negotii cura Decano commissa fuit.
Eodem die et in iisdem comitiis Decanus legit Epistolam
illustrissimi Galliarum Cancellarii Decano scriptam, de quâ supra
facta fuit mentio, legit quoque litteras quas huic præstantissimo
viro rescripsit his verbis.

Monseigneur

J'ay reçu la lettre que votre Grandeur m'a fait l'honneur de
m'ecrire au sujet de l'Edit de 1707. Je prends la liberté de luy
representer a cette occasion que la medecine en france est a la
veille de sa perte si on n'y remedie pas promptemt. et efficacemt.
Plusieurs choses y contribuent, Mgr. 1rement la negligence de
quelques facultés dont les Professeurs ne font point de leçons
publiques, de cours d'anatomie, de cours d'operations de Chirurgie,
ou ne s'appliquent point assés a travailler les Ecrits qu'ils
donnent a leurs disciples. La facilité de ces memes facultés a
donner le bonnet de Docteur a tous ceux qui se presentent
savants ou ignorants. Ces nouveaux Docteurs s'en retournant
chez eux n'y sont pour la plus part que de tres mauvais medecins.
Ils attirent et sur les medecins et sur la medecine le mepris du
public, et ils eloignent la confiance qu'on devroit avoir en ceux
qui pratiquent cet art.
En 2. lieu les Entreprises des Chirurgiens sur les professions
des medecins et des apotiquaires. Ces Chirurgiens dans les provinces
pour la plus part sans education et sans principes de conscience
ny d'honneur conduits pour la plus grande partie par les seules
vues d'interest, sachant a peine razer et saigner sans aucune
connoissance des maladies, entreprennent non seulement les

maladies chirurgicales, mais encore toutes les autres. Et pour n'avoir aucun temoin de leur mauvaise conduite ils ecartent tant qu'ils peuvent et medecins et apotiquaires, ils preparent eux memes les remedes qu'ils administrent a leurs malades ce qui est encore un grand abus parce qu'ils achettent indifferemt. bonnes et mauvaises drogues telles qu'ils les trouvent chez les Droguistes ou telles qu'ils les peuvent avoir des Colporteurs qui courent les campagnes, au meilleur marché qu'ils peuvent. Ils en preparent leurs medicaments composés souvent tres mal, n'en ayant pas la capacité, et n'y etant point obligés par la crainte des visites comme les apotiquaires. Ils vendent ensuitte excessivement aux malades ces remedes qui ne leur coute gueres; Et ils sont les maitres de rançonner le public au gré de leur cupidité, n'ayant pour temoins et pour juges de leurs actions qu'eux memes: au lieu que le medecin dans le traitemt. des malades a pour l'ordinaire outre la famille du malade deux temoins de ses actions le chirurgien et l'apotiquaire, de meme que ~~le medecin~~ l'apotiquaire a le Medecin pour juge de sa conduite dans la preparation des remedes, dans leur administration et meme dans le prix qu'il en exige, ne pouvant demander que ce qui a esté ordonné par le medecin, et le prix de ces remedes etant pour l'ordinaire reglé par des tarifs publics.

Les chirurgiens sont malheureusement autorisés dans ces abus par les nouveaux statuts des chirurgiens de versailles et ils le sont encore par ceux qu'on propose de donner aux comtés des chirurgiens dans les provinces, Tous ces statuts rompent la subordination si sagement etablie et si necessaire entre les trois professions la medecine, la Pharmacie et la chirurgie et autorisent le chirurgien a faire la Medecine et la Pharmacie, a composer, administrer et vendre ses remedes et cela sans deroger, privilege que n'ont pas les apotiquaires: Ils les autorisent a traiter seuls les malades sous le pretexte de maladies venerienne ou de maladie secrettes. Et tout devient en meme tems pour eux maladie venerienne ou maladie secrette.

Mais ce qui est de pis c'est que ces gens, qui font la profession des autres, ignorent leur profession qui est la chirurgie et dans peu nous n'aurons pas meme des chirurgiens en france. L'Etablissemt. des Lieutenants du 1.er chirurgien va achever de ruiner totalement la chirurgie. Ces Lieutenants repandues par toutes les villes et Bourgades du Royaume, ayant acheté leurs charges bien cher, cherchent a retirer l'argent qu'ils ont avancé en vendant de meme quantité de brevets de chirurgien de sorte qu'avec un peu d'argent un mauvais Barbier devient chirurgien sans Examen, sans science et sans experience.

Et pour etre plus libres de faire ce qui leur plaist ces Lieutenants eloignent les Medecins des Examens des Chirurgiens et de leurs actes de reception, soit en leurs refusant ouvertement l'entrée, soit en les chagrinant de toutes manieres, leurs refusant les marques d'honneur, de proseance et de deference qui leurs sont deues. S'il survient quelque contestation entre les Medecins et les Chirurgiens, de meme qu'entre les apotiquaires et les Chirurgiens, qui pourroient etre terminées promptement et a peu de frais par les Juges des lieux, le Lieutenant au nom du 1.er Ch. evoque l'affaire au Parlem.t de Paris, ou la connoissance des affaires concernant l'etablissem.t des Lieutenants et des nouveaux Statuts est renvoyée, et ou M.r le 1.er Chirurgien a ses gens d'affaires tout prests pour deffendre la cause de ses Lieutenants. La depense qu'il faudroit faire pour venir plaider a Paris detourne ceux qui contestoient: ils aiment mieux abandonner leurs droits que de venir du fonds du Royaume se ruiner a Paris.

Peu a peu de cette maniere on peupla le Royaume de Chirurgiens, mais de Chirurgiens ignorans et l'on eteint les Medecins et les Apotiquaires. Car les apotiquaires ne trouvant plus a vivre de leur profession il ne s'en recevra plus. Et les medecins n'etant plus appellés chez les malades que quand ils sont a l'extremité et n'etant plus occupé par consequent, les familles detourneront leurs enfants de cette profession dont l'Etude est si longue et si difficile, l'exercice si penible et le profit si peu considerable.

En effet le nombre des Etudiants en Medecine est presentement tres diminué a Paris et dans les autres universités: et dans peu de temps le Royaume manquera de medecins et d'apotiquaire, il fourmillera a la verité de Chirurgiens mais de Chirurgiens ignorants qui feront les trois professions sans en savoir aucune, et qui se trouveront les maitres de la vie des hommes et de leurs biens. Les Juges a Paris ne savent que trop ce que savent faire quelques uns de ces gens la, lorsqu'ils tiennent chez eux des malades enfermées et qu'ils se trouvent maitres de leurs vies et de leurs bourses.

Une 3.e chose tend encore a la ruine entiere de la Medecine. C'est le nombre prodigieux de gens de tous etats, sans etude, sans aveu, sans titre, sans qualité, Religieux et Religieuses qui font la Medecine dans tout le Royaume, sous pretexte qu'ils possedent des secrets particuliers pour toutes sortes de maladies, qui vendent et distribuent des remedes plus que les apotiquaires, qui employent meme souvent le pretexte specieux de charité, et qui abusent de la credulité du public a qui la confiance qu'il prend en ces sortes de gens coute souvent la vie. Le nombre de ces Charlatans est

encore plus grand dans les Provinces qu'a Paris.

Les facultés et les Colleges de medecine du Royaume justement allarmé de tous ces desordres ecrivent tous les jours a ce sujet a M.r le 1.er medecin et a la faculté de medecine de Paris pour en faire leurs plaintes tres ameres et pour nous engager a chercher quelques remedes a de si grands maux. De concert avec M.r le 1.er Medecin j'ay ecrit aux facultés et aux principaux Colleges de Medecine pour leur demander des memoires de leurs griefs, et en meme temps leurs avis sur ce qu'ils pensent de plus convenable pour remedier a ces desordres. J'en reçois tous les jours des reponses, et je compte etre dans peu de temps en etat de presenter a V. G. Mg.r un memoire de la part de tous les Medecins du Royaume sur tout cela.

On convient bien, Mg.r que l'observance exacte et litterale de l'Edit de 1707. tres sagement rendu remedieroit a tout. mais malheureusem.t personne n'est chargé de tenir la main a l'execution de cet Edit. Si les parties interessées qui sont les medecins, les apotiquaires et les chirurgiens veulent entreprendre les gens sans aveu qui font la medecine, ou qui empietent sur les droits les uns des autres, les formalités ordinaires de la Justice les engagent a des frais considerables pour suivre chacun de ces procés, la protection que ces gens la trouvent souvent chez les Magistrats memes leur donne lieu d'Eluder le jugement: s'ils sont condannés ils en sont quitte pour une legere amende qu'ils payent volontiers sans discontinuer leur pratique qu'ils font un peu plus sourdement: ou bien ils s'absentent pour un temps et laissent leurs parties chargées de payer des frais considerables de procedure. C'est ce que nous avons souventesfois eprouvé nous meme a Paris, et ce qui nous a rebutté de poursuivre ces gens la, la faculté n'etant pas assés riche pour subvenir a ces depenses.

Il semble qu'il seroit necessaire qu'il y eut une Justice sommaire etablie pour l'execution de l'Edit de 1707. et pour tout ce qui regarde la Medecine comme il y a la justice consulaire pour les Marchands. J'auray l'honneur de presenter a V. G. Mg.r un memoire de ce qui est venu en pensée a quelques uns de nos Docteurs que je joindray a celuy des griefs des facultés.

Nous travaillons cependant fortement a nos observations sur le projet des nouveaux Statuts des Chirurgiens que nous remettrons aussy dans peu a M. le 1.er med. et a M.r Helvetius: ou nous exposons deja une partie des griefs des Medecins et apotiquaires contre les Chirurgiens.

Mais nous penserions, Mg.r qu'il seroit tres convenable de faire tout d'un coup, au lieu de ces reglem.ts particuliers pour les chirurgiens, un reglement general pour tous les Etats de la Medecine qui

confirmat l'Edit de 1707. et qui ordonna en execution de cet Edit ce qui doit etre observé par les Medecins, par les apotiquaires et par les Chirurgiens, bornant chacun dans son etat avec deffenses tres expresses d'y contrevenir et ce sous de grosses peines. C'est neantmoins ce que nous remettrons a votre decision, Mgr, vos lumieres et l'amour de la justice et du bien public vous suggereront beaucoup mieux qu'a personne ce qu'il est a propos de faire dans une affaire si interessante pour tout le bien public. Je suis &c.
A Paris le 17.e Janvier 1729.

his auditis censuit facultas ad eundum esse illustrissimum Cancellarium illique exponendum, si quid in exercitio Medicinæ apud externas facultates reprehendendum sit, illud non Medicorum negligentiæ tribuendum esse sed tum temporum calamitatibus, cum Professores nullo aut admodo exiguo honorario donentur, tum potissimum Chirurgorum susceptis in jura Medicorum ut videre est in rescriptis plurium facultatum ad facultatis Parisiensis litteras: quod quidem melius viva voce quam per litteras discutietur.
Decani autem responsionem probaverunt.
Deinde Decanus dixit ill. archiatrum Comitem levi apoplexiâ tentatum fuisse et tunc melius se habere unde statuit facultas ut nomine facultatis Decanus illi scribat et significet facultatis mæstitiam pro morbo, consolationem vero a meliori statu: integram valetudinem ipsi deprecando.
Quasdam reparationes in majoribus facultatis ædibus expostulabat M.er Boucher Dargis, ad restituendam potissimum officinam quam faber lignarius relinquebat. Eas exposuit Decanus cui de iis conficiendis ut par erat cura data fuit. Et sic conclusit

Die Jovis 3.o februarii 1729. habita sunt ordinaria Comitia Prima mensis dicta. Morbi grassantes fuerunt Tusses, Catharri, Rhumatici dolores, Peripneumoniæ, colici dolores, alvi fluxus cum Torminibus, Scorbutici affectus, morbilli et febres scarlatinæ.
Deinde plurimi medicinæ studiosi ad comitia accesserunt à facultate postulantes ut cursum anatomicum peculiarem ipsis solis concederet, nullis extraneis admissis: exposuerunt tantam esse confusionem in Anatomiis publicis ob Chirurgiæ tyronum et Barbitonsorum affluentiam ut nullum inde fructum percipere possent, Chirurgiæ tyronibus prima loca occupantibus, tumultum per Professoris latinum sermonem excitantibus, ita ut ipsi medicinæ studiosi neque sedere neque audire possent.
Re perpensâ Doctores astantes censuerunt præstantius esse anatomicas et Chirurgicas exercitationes deinceps celebrari matutinis horis: Tunc Enim Chirurgiæ tyrones et Barbitonsores occupati non tanta frequentiâ ad amphitheatrum accedent. et sic constitutum est.
Re ipsâ experientiâ compertum est his in matutinis

exercitationibus omnia ordinate et placide per acta fuisse.

Die Jovis 3.° Martii 1729. menstrua comitia Prima mensis dicta habita sunt. Morbi Epidemici nulli. frequentiores, Tusses contumaces, Peripneumoniæ, quarum nonnullæ Erysypelatosæ cum hæmorrhagiis et cum malignitatis suspicione. anginæ. Tertianæ febres.
Deinde Decanus Comitiis obtulit suas facultatis ve in singulos novarum constitutionum articulos animadversiones, cum quibusdam præviis observationibus. non enim ipse solus Decanus, sed etiam plures è Doctoribus hoc in negotio operam navarunt. his observationibus quas Decanus coram comitiis legit, demonstrare conatur has novas constitutiones tendere 1.° ad Chirurgos ab obsequio Medicis debito subtrahendum; 2.° ad Proto chirurgi usurpationem confirmandam, qui, suo nomine Capitis et Principis totius Chirurgiæ, sibi arrogat Jus Chirurgos per totum regnum creandi absque ullis Medicorum examinibus, et omnibus legibus statutis antiquitus stabilitis prorsus neglectis: 3.° ad omnem Medicinæ Pharmaciæ et ipsius etiam Chirurgiæ notitiam extinguendam. Imperitos homines pro quâdam pecuniâ, simplici rescripto chirurgos declarando, qui postea sub Proto Chirurgi tutelâ medicinam, Pharmaciam et Chirurgiam audacter exercent, nec ulli de sua agendi ratione respondent.
Postea nonnullas ex animadversionibus legit, ut viderent Doctores quâ ratione hæc tractata fuerant, quæ quidem probata sunt.
Tandem fascem Rescriptorum ab Universitatibus, Collegiis medicis, Pharmacopæorum societatibus, nec non et ab ipsis Chirurgorum communitatibus de Proto chirurgi novitatibus, ejusque vicariorum vexationibus graviter gementium aperuit. Decanus narravit se horum rescriptorum transcripta Exemplaria ad Illustriss. Cancellarium detulisse, qui tantâ copiâ attonitus, petiit ut ad certa Capita hæ Querimoniæ reducerentur quod quidem opus Jam susceperat Decanus.

Die veneris 1.° aprilis 1729. habita sunt comitia Prima mensis dicta. Qui per mensem nuper elapsum grassati sunt morbi fuerunt Peripneumoniæ aphthæ, morbilli, febres Scarlatinæ; Præterea multi sunt scorbutici in Xenodochio Parisiensi, sed qui omnes ferè huc advenerunt ex generali Ptochotrophio (l'hopital general) ferè nullus verò è plæbeiis.
Dixit deinde Decanus se cum patronis assiduè laborare ad eos rite edocendos: frequenter sollicitasse Proto præsidem qui nos in dies differt: ab ipso expostulasse ut saltem prima. sit causa nostra post Paschalia, quod promisit.

Die Lunæ 2.º maii 1729. In comitiis Primamensis dictis relatum fuit Tusses contumaces sævire, Peripneumonias periculosiores quam ineunte hyeme, observari quoque febres tertianas et duplices tertianas contumaces et mali moris: numerum Scorbuticorum in magno urbis nosocomio auctum esse ad 1200, omnes ex aliis Ptochotrophiis adductos: quorum major pars sanatur.

Magister Col de vilars Examinatores à facultate petiit pro libro cujus titulus. Recueil des Signes dangereux et Prognostiques mortels pour servir a M.rs les Recteurs et autres ayant charge d'ame dans l'administration des sacrements. par M. le Comte de la Garaye prés Dinant en Bretagne.

M.i Afforty, Caron, Col de vilars et de Lab… nominati sunt hujus libri Examinatores.

Decanus tandem dixit se et Rectorem a Proto præside vix obtinuisse ut secunda inscriberetur causa nostra in Indice causarum appellandarum, nihilominus tamen vereri ne ea per reliquum tempus sessionum Senatûs ex hoc indice non prodeat. sed ante tempus non conquerendum est.

Die Martis 31.º mensis maii 1729. hora post meridiem tertiâ congregatis speciali articulo Doctoribus ad satisfaciendum supremi Senatûs ~~decimo~~ Decreto die 19.º maii lato, quo saluberrimæ facultatis sententia de variis quæstionum in reos generibus postulatur, suam sententiam hac super re prolaturis, Decanus varia Quæstionum in Reos genera in diversis civitatibus fori parisiensis usitata et in scripto a Catholico Regio Procuratore ad facultatis Decanum cum epistolâ misso recensita exposuit, coram ipsis Epistolam ejusdem Catholici Procuratoris legit; auditis deinde super harumce quæstionum incommodis supremæ curiæ et Castelleti medicis, qui hisce quæstionibus adesse solent, Rem in deliberationem misit; Quâ quidem Re attente perpensâ facultas hoc Responsum dedit.

La faculté considerant que l'intention de la Cour, en appliquant les accusés a la question, n'est point de les vexer cruellement, encore moins de risquer leur vie par la force des tourments, ou de les exposer a demeurer estropiés ou mutilés de leurs membres, mais seulement de leur occasionner des douleurs vives et importunes qui les obligent de chercher a s'en delivrer par la confession de la verité qu'on exige d'eux: Elle estime que la Question qui se donne avec l'Extension et l'Eau est non seulement impraticable envers ceux des accusés dont la poitrine est mal conformée, qui sont asmatiques, ou sujets a la Toux, a des crachements de sang, incommodés de descentes, affligés de goute ou d'accidents particuliers dans les articles, mais encore qu'elle est dangereuse pour ceux qui sont bien constitués, parce qu'ils sont exposés a etre suffoqués s'il entre par accident un peu trop d'eau dans la trachée artere, ou si par mauvaise

volonté ils entreprenoient de se suffoquer eux memes, cequi ne seroit peuetre pas impossible.

Qu'a l'Egard de l'Extension seule sans Eau qui se pratique en plusieurs endroits du ressort du Parlement sous les noms de Troleau, du Chevalet, du Tourniquet, de la suspension, cette sorte de Question n'est pas si dangereuse qu'avec l'Eau, mais peut etre aussy ne seroit elle pas assés douloureuse pour tirer la verité des criminels, lorsqu'elle n'est portée que jusques a un certain point, et que pour peu qu'on la porte au dela on résque de disloquer les membres des patients et de les laisser estropiés.

Que l'Extension dans laquelle les bras passés par derriere sont ensuite relevés en enhaut comme dans l'Estrapode, disloque tellement les bras des patients qu'ils sont en risque d'en rester estropiés toute leur vie.

Que pour cequi est des questions qui se donnent avec les meches ou avec les chaussons de cuir garnis de soufre et de poix; les patiens en sortent les pieds et les mains brulées et souvent hors d'etat de s'en servir jamais.

Que la question avec les Brodequins, qui paroit la plus usitée dans l'Etendue du ressort du Parlement, est celle que lad.e faculté estime plus convenable a bien des sujets qui ne pourroient pas souterir la question par l'Eau, et en meme temps la moins dangereuse quand elle est conduite avec menagement en prenant les precautions de bien placer les planches et d'enfoncer les coins ou il convient de les placer.

Que quant au mauvais effet qui resulte de cette question, qui est de jetter trop subitement par l'excés des douleurs le patient dans une pamoison et une defaillance si grandes qu'il n'est plus en etat de parler, d'autant qu'il n'est pas possible de luy accorder un repit assés promt pour luy faire confesser la verité sans finir la question, La faculté estime qu'on peut eviter cet inconvenient. 1.° En conduisant la question avec assés de lenteur et de ménagement pour avoir le loisir de tirer la verité de la bouche de l'accusé avant que l'excés de la douleur l'ait mis hors d'etat d'y satisfaire. 2.° En attachant les planches, au lieu de Cordes, avec quelques especes d'Ecrous qu'on pourroit relascher promptement, et plus ou moins, selon le besoin.

Que si le patient se trouvoit inhabile a recevoir cette question, soit par deffaut de conformation, comme un sujet qui seroit noüé; soit par quelque indisposition, comme ceux qui seroient affligez de goutte, d'anchilose, de varices ou d'ulceres, dans l'etendue des parties que l'on fait souffrir, La faculté estime que pour ces sortes de sujets on peut se servir de la question que l'on pratique en quelques endroits, qui est de leur faire serrer les pouces ou quelques autres doigts des mains avec l'Etau; d'autant que cette question est assés douloureuse et n'expose point les patiens au risque d'être absolument estropiez. Et sic conclusit

Deinde Decanus suas observationes et animadversiones in novas Chirurgorum constitutiones obtulit facultati, quæ eas probavit. hisce diebus novas proto chirurgi constitutiones cum notis et observationibus Decanus illustr. Galliarum Cancellario retulit, qui eas benigné accepit et paulo post Georgio mareschal communicavit ut audiret sua responsa. sed prius earum lectionem integram patienter audivit et suas observationes fecit.

Die Mercurii 1.° Iunii 1729. in solitis comitiis Prima mensis dictis relatum fuit scorbutum in majori nosocomio desinere: febres omnis generis grassari, cutaneas efflorescentias, variolas sed benignas, quosdam colicis hepaticis et utero affici.

Decanus dixit se Ill. Protopræsidem adivisse à quo non meliora verba accepit unde minor spes proximi judicii.

Die Lunæ 13.° Iunii 1729, Decanus mandatum suum promulgandum dedit pro examine chirurgico die Lunæ 27.° ejusdem mensis aperiendo.

Diebus verò Lunæ 27.° Iunii, et diebus martis Iovis et veneris sequentibus ab horâ tertiâ ad sextam Baccalaurei de Chirurgiâ examine probatorio tentati sunt.

Die veneris 1.° Iulii 1729. habita sunt menstrua comitia Prima mensis dicta ubi de morbi grassantibus nihil novi. Et de negotiis facultatis breviter actum est; dixit tantum Decanus se a D. Drouart procuratore monitum fuisse causam facultatis adversus Dictum Petit et quinque Demonstratores quintam collocatam fuisse in Indice causarum apellandarum post festum Sancti Ioannis: unde non major affulget spes audientiam obtinendi.

Die Sabbati 2.° Iulii 1729. horâ decimâ matutinâ Doctores congregati in Scholis superioribus de Baccalaureis quorum in Chirurgicis scientiæ periculum, diebus Lunæ, 27.° Iunii, Martis 28.° Iunii, Iovis 30.° et veneris 1.° Iulii factum fuerat, suam sententiam scrutinio libere laturi, Eorumdem Responsa probaverunt.

Deinde Decanus dixit, Petrum la Grive majorem facultatis apparitorem jam à longo tempore Coetarium et senio confectum, inhabilem esse ad munus suum sustinendum: Expedire quidem ut, habitâ ratione officiosorum laborum præteritorum, Illi, si sic facultati libuerit, detur vacatio laboris, muneris tamen solita merces concedatur: ne autem Res facultatis ex unius apparitoris defectu aliquid detrimenti patiantur, quandoquidem Petrus La Grive filius utriusque apparitoris munia solus exequi ac tueri nequit, congruum et æquum videri Petrum La Grive filium natu majorem et nunc minorem facultatis apparitorem, paterni muneris successorem à facultate designari, Eâ tamen conditione, ut, dum vivet Pater, majoris

apparitoris munus, sine Emolumentis pro patre gerat; Et Pariter Joannem Ludovicum La Grive filium natu minorem designari minorem facultatis apparitorem, qui pro suo fratre, dum vivet Pater, minoris apparitoris munus exerceat, qui tamen pro suis officiis nullam mercedem, vivente patre, exigere poterit. Quâ de Re videat facultas.

Re in deliberationem missâ, saluberrima facultas unanimi consensu Censuit Petro La Grive Patri majori suo apparitori dandam esse vacationem laboris, Et solitam muneris mercedem, officiosorum laborum præteritorum causâ, concedendam dum vivet; Petrum La Grive filium natu majorem paterni muneris Successorem, qui, dum vivet Pater, majoris apparitoris munus sine Emolumentis pro patre gerat, designandum esse; Designandum pariter Joannem Ludovicum La Grive filium natu minorem, minorem facultatis apparitorem qui pro fratre, vivente Patre, minoris apparitoris munus obeat sine retributione: Et Eosdem, modò debita studii ac pietatis officia optimo suo patri præstent, modò suis muneribus ritè fungantur, post mortem Patris, ambos, nempe Petrum la Grive in majoris apparitoris, Joannem Ludovicum La Grive in minoris apparitoris, muneribus conservandos fore. Et sic conclusit.

Die Lunæ 1.ª augusti 1729. habita sunt solita comitia Primæ mensis dicta. Morbi qui grassati sunt fuere febres intermittentes, quarum nonnullæ mali moris. Diarrhoeæ, biliosæ Erisypelata, et Tantillum adhuc Scorbuti.

Deinde in comitiis Decanus exposuit mandatum Rectoris universitatis Tolosanæ et Decani facultatis medicæ Tolosanæ quo notum faciunt vacare Cathedram in Schola medicinæ facultatis Tolosanæ, per obitum C. V. Joannis francisci De Lort Professoris Regii: Qua propter invitant Doctores in medicinâ qui ambire cupiunt, ut nomina profiteantur apud Rectorem et antecessores Universitatis vel Decanum facultatis medicinæ, coram, vel per Epistolam intra menses quatuor, quibus Elapsis solito more ad Professoris munus consequendum disputationes sunt inchoaturi. Legit Decanus hoc mandatum, Et litteras à Rectore et Decano facultatis Tolosanæ ipsi scriptas quibus eum rogabant ut vellet hoc mandatum in Scholis Parisiensibus promulgare et valvis Scholarum apponi. astantes Doctores censuerunt hoc mandatum per majorem apparitorem promulgandum esse et valvis

apponendum, quod factum est. Et Decanus Rectorem et Decanum facultatis Tolosanæ certiores fecit de hac promulgatione ipsis remittendo Exemplar hujus mandati à majore facultatis apparitore subscriptum.

Dixit postea Decanus se assiduis sollicitationibus Lacessere Illustriss. Proto Præsidem ad audientiam obtinendam. Sed Incassum.

Joannes Bages Barbitonsor Chirurgus Parisiensis postulavit à facultate ejus approbationem pro libro quem obtulit cujus Titulus est. Osteologie. Traité d'osteologie, ou Recueil des os, tiré le plus exactement qu'il a eté possible sur les parties qui les composent. ouvrage tres util et necessaire aux jeunes Chirurgiens. Par Jean Bajet Mᵉ Chirurgien Juré, demonstrateur en anatomie et Chirurgie. a Paris. facultas tres hujus libri Examinatores nominavit qui suum de Eo Judicium referrent antequam ullam approbationem concedere possit: scilicet magistros Coutier, vasse et Maloet.

Iisdem in comitiis audita relatione magistrorum vergne. Baron et Bertrand de libro Magⁱ Chevalier de venæ sectionibus. hunc librum facultas approbavit.

In fine Comitiorum Joannes Ludovicus La Grive minoris apparitoris munus exercens solitum præstitit sacramentum.

Die Jovis 1.º 7.bris 1729. habita sunt menstrua comitia Prima mensis dicta. Pauci grassantur morbi. febres intermittentes. Cutaneæ Eruptiones, Diarrhææ, Quidam affectus comatosi. Scorbutus desinit.

Cum instarent vacationes, et viderem inutiles fore sollicitationes nostras apud ill. Proto præsidem, aliam viam tentavi. Scripsi ad Cl. viros D. Dodart archiatror. Comitem et D. helvetius, Eos rogavi ut, suo nomine, sicut nomine facultatis, audientiam ab ipso ill. Proto præside statim post martinalia expostularent, graviter conquerentes quòd toties promissam tamdiu distulisset: quod quidem si non sufficeret, Emin. Cardinalis administri commendationem expeterent.

Clariss. Archiatrorum Comes illustrissimi Proto præsidi litteras scripsit Et clariss. helvetius ipsum allocutus est: ac tandem obtinuerunt, ut statim post martinalia audientiam facultati concederet.

Decanus dixit se cum amplissimo Rectore et nonnullis Doctoribus Illustrissimum virum aditurum rogaturumque ut stet promissis.

Dixit quoque Decanus se jamdiu inceptam Codicis Pharmaceutici Impressionem persequi, compositiones typis mandandas cum nonnullis

è Doctoribus deputatis rursus attentè perpendendo: se autem sperare fore ut intra anni spatium Editio absolvatur.

Die Sabbati 1.° Octobris 1729, habita sunt solita comitia Prima mensis dicta, ubi primum actum fuit de grassantibus morbis. mense nuper elapso febres intermittentes cum dolore capitis. Quædam febres continuæ malignæ cum Lethargo aut deliriis. nonnullæ variolæ. alvi fluxu nonnulli laborant aut Tenesmo. Postea Decanus petiit quo die pro Serenissimi Delphini natalibus hymnus Te Deum cantaretur, et conclusum fuit expedire hunc cantare die festo divi Lucæ post sacrum quo Doctores frequentiores congregati sunt.

Die veneris 14.° octobris 1729. Decanus ab illustrissimo Galliarum Cancellario accepit novas Chirurgorum constitutiones, in quibus nonnulla Georgius mareschal mutaverat, efflagitante illustrissimo Cancellario, sed longe plura mutanda reliquerat. Illustrissimus Cancellarius postulabat ut eas attentè perlectas quam primum referrem, meamque de illis sententiam aperirem.

has novas constitutiones Decanus cum nonnullis Doctoribus perlegit. Easque cum libello adjuncto, in quo non solum suam sed et facultatum sententiam ad Ill. Cancellarium die Lunæ 17.° ejusdem mensis die nempe indicto retulit. hæc sunt libelli verba.

## A Monseigneur le Chancelier

Monseigneur

La faculté de Medecine de Paris prend la liberté de representer a V. G, au nom de toutes les facultés et des Colleges de Medecine du Royaume, qu'il est tout a fait inutile pour le bien public de donner de nouveaux Statuts aux Com^tés des Chirurgiens du Royaume: Qu'il n'y a guerres de grandes villes dont les Chirurgiens n'ayent leurs Statuts beaucoup mieux digerés et plus convenables que ceux que produit le S^r. mareschal, soit pour l'utilité publique, soit pour l'ordre la subordination et la bonne intelligence entre les differentes compagnies qui ont rapport a la Medecine: Que dans les endroits ou il n'y a point de Statuts on se conforme ou a ceux de 1611. ou a ceux portés par l'Edit du Roy de 1692. pour les medecins et Chirurgiens Royaux. Qu'avant les Statuts de versailles, les medecins, apotiquaires et Chirurgiens vivoient en bonne intelligence et parfaite union, que depuis ces Statuts de versailles ou plustot depuis l'Etablissement

des Lieutenants du 1.er Chirurgien on ne voit entre ces Compagnies que disputes, procés, mesintelligence et desunion au grand prejudice du public.

Que depuis cet Etablissement des Lieutenants il y a beaucoup plus de Chirurgiens et beaucoup plus d'ignorance dans la Chirurgie. La pluspart des jeunes Chirurgiens abandonnant l'etude de leur profession pour faire mal celle de medecin et d'apotiquaire.

Que ces nouveaux Statuts proposés par M.r Mareschal ont moins pour but l'utilité publique que les droits honorifiques et utiles du 1.er Chirurgien que M. Marechal cherche a etablir aux depens des Medecins et des apotiquaires.

Que si dans ce nouveau projet on a retranché quelques articles contestés, on y etablit d'autres points non moins criants. tel est par Exemple l'article 1.er ou il est dit que le 1.er Chirurgien continuera par luy ou par ses Lieutenants d'Exercer sa jurisdiction sur toutes les Com.tés des Chirurgiens du Royaume sans exception d'aucune province ny Colonie. ainsy Strasbourg qui ne connoissoit point les Lieutenants du 1.er Chirurgien va etre soumis a sa jurisdiction ainsy que les autres pays conquis &c.

V. G. Monseigneur, nous avoit assuré que ces Statuts ne regardoient point les lieux ou il y en avoit d'Etablis. Cependant le 100.e art. dit que les presents Statuts seront seuls observés tant par les Chirurgiens des Comm.tés dans les lieux ou il y en a d'Etablis que par ceux des lieux ou il n'y en a point.

Le 96.e Art. est une source de procés entre les Chirurgiens et les apotiquaires. Les M.es Chirurgiens ne pourront vendre ou debiter aucunes drogues ou remedes dans les lieux ou il y a des apotiquaires legitiment. Etablis soit en Comm.té ou autrement.

Ces mots de legitimement etablis vont Elever de grandes disputes et bien des procés entre les Chirurgiens et les apotiquaires. Et le mot d'autrement donne atteinte aux droits des facultés de Medecine et de m.r le 1.er Medecin a qui il appartient d'en etablir ou il n'y en a point.

Nous supplions donc tres humblement V. G. Monseigneur de vouloir bien examiner s'il est absolument necessaire de former de nouveaux Statuts pour la Chirurgie du Royaume, et pour cela, Mg.r ayés la bonté de vous faire representer les Statuts des Comm.tés des Chirurgiens des principales villes du Royaume, vous verrés qu'il y en a de tres sages tels sont par Exemples ceux des Chirurgiens de la ville et generalités de Lyon tous recents puisqu'ils sont de 1721. et generalement approuvés et qui sont concertés avec les juges des lieux, le College des Medecins et la Com.té des Chirurgiens et homologués. Et votre Grandeur nous permettra de luy representer

a cette occasion que sans les nouveaux droits que M.r Marechal pretend s'arroger et qui font le principal objet de nos contestations, il ne faudroit point de nouveaux Statuts, les anciens que j'ay eu l'honneur de citer a V. G. ayant tres sagem.t pourvu aux reglements des Com.tés des Chirurgiens.

Si neantmoins le Roy juge necessaire d'en faire de nouveaux les facultés et Colleges de medecine y donneront volontiers les mains, en confereront avec les Com.tés des Chirurgiens des lieux et envoyeront chacun leur projet, cela meme pourroit entrer dans le plan du Reglement pour les differents corps de la medecine auquel nous travaillons.

Les facultés supplient en meme tems avec instance V. G. Mg.r de leur accorder s'il est possible la suppression de ces Lieutenances qui sont la cause de la plupart des maux que nous voyons dans l'exercice de la Medecine. Et les Com.tés des Chirurgiens le demanderoient de meme si elles etoient libres de se plaindre et si elles ne craignoient pas le ressentiment du 1.er Chirurgien. Nous esperons de V. G. Mg.r qu'elle voudra bien employer son autorité pour faire cesser ces vexations, et pour retablir la paix, l'ordre et l'union entre les differents corps etablis pour exercer les differentes parties de la medecine. Nous attendons cette grace de vous Mg.r, et nous ne cesserons de faire des voeux pour la prosperité et santé de Votre Grandeur.

Illustrissimus Cancellarius hunce libellum benigne accepit, seque nostrarum rationum momenta attente perpensurum fore pollicitus est, et Georgium Marechal hortaturum ut quosdam harum constitutionum articulos immutet.

Die Martis 18. Octobris 1729 divo Lucæ sacro, sacrum in sacello facultatis solemni ritu celebratum fuit magnâ Doctorum frequentiâ. Post sacrum, in gratiarum actionem, pro serenissimi Delphini natalibus hymnus Te Deum cantatus fuit. Deinde itum est ad comitia, in quibus major apparitor decreta quædam recitavit, pro more. Apparitores deposuere fasces, quos Decanus iisdem de studio et suo in facultatem obsequio monitis illicò restituit. In statuta deinde et decreta facultatis jurarunt Baccalaurei tres tantum M.i Guenault, le hoc et de la Riviere, duo aberant m.i Malouin et hunauld valetudinem excusantes. Illos Decanus maxime hortatus est ad munus suum rite exequendum.

Tunc Dictus Quillau filius Typographus, (Pater enim jam ob aliquot mensibus mortuus erat,) supplicavit facultati ut vellet eum pro suo Typographo nominare, loco patris matrisque suæ viduæ Quillau

quæ Typographiam et totum mercimonium ipsi concesserat. annuit ejus supplicationi facultas, eumque pro suo Typographo in patris locum cooptavit.

Tandem decanus libellum supplicem quem Illustrissimo Cancellario nuperrimè obtulerat legit coram facultate. illum facultas comprobavit sicut et omnia quæ fecerat Decanus ad has novas Chirurgorum constitutiones spectantia. Et sic conclusit.

Postridie 19.º ejusdem mensis sacra peracta sunt in sacello facultatis pro defunctis Doctoribus. Post sacrum comitiis adfuere Pharmacopæi Prætoriani de more vocati, qui obsequium facultati perpetuum juraverunt. tres tantum aderant, alter ægrotabat.

Accesserunt postea Barbitonsorum Chirurgorum præpositi, cum Quæstore. aberat Proto Chirurgi vicarius. obtulerunt annuum vectigal centum et quatuordecim assium, Catalogum Chirurgorum sed non subscriptum a Proto chirurgi vicario et Præpositis. Antiquum Sacramentum præstare recusaverunt sed novum juxta senatûs consultum 1724. concinnatum. facultas annuum vectigal accepit, Catalogum recusantibus Præpositis, accenso subscribendum ne varietur, obtulit: et contestando denuntiavit adversus ea quæ peragebantur, et quidem instrumento publico ab accenso scripto et subscripto, quod quidem subscribere noluerunt Præpositi, sed abierunt. hæc contestatio Sancosmanæ communitati significata fuit eodem die. sequuntur verba instrumenti denuntiati.

L'an 1729. le 19.º jour d'octobre sur les dix heures du matin Je Pierre Simon Robinet huissier ord.re du Roy aux Req.tes du Palais du Parlem.t de Paris y dem.t rue du vertbois p.sse S. Nicolas des Champs soussigné à la req.te des Doyen et Docteurs Regens en la faculté de medecine en l'université de Paris me suis transporté aux Ecoles superieures de lad.e faculté rue de la Bucherie p.sse S. Estienne du mont où ils ont elu leur domicile pour faire mon procés verbal de ce qui se devoit passer au sujet du serm.t que doivent prester aud. jour et heure en lad.e faculté, les Lieutenant et Prevots des M.es Chirurgiens Barbiers de Paris, lesquels en prestant led. serment doivent payer un ecu d'or de 114. sols et presenter la liste de leurs Jurés et M.es aux fins de l'execution des anciens Reglem.ts et usages renouvellés par les concordats de 1577. et 1644. dont l'arrest du 7. fevrier 1660. a ordonné l'execution, lesquels Prevots au nombre de 4. savoir Didier fremont, Jean Vacqué, Bonaventure Serre, Pierre Granier ont dit qu'ils presteroient le serm.t entre les mains

de lad.e faculté comme representants toute leur Com.té que le Lieutenant du 1.er Chirurgien du Roy n'estoit point present avec Eux parcequ'il n'estoit point Prevost de leur Compagnie mais un Simple officier du 1.er Chirurgien du Roy, qu'ils ne pouvoient prester d'autres Serm.t que celuy ordonné par l'arrest du 11. Mars 1724. Disans ne vouloir point signer le Catalogue de leur Com.té qu'ils ont presenté a la faculté avec le payem.t dud. Ecu d'or par eux actuellem.t fait en notre presence dont la faculté leurs a offert de leurs donner quittance et decharge et ont requis acte de tout ce que dessus et aprés les avoir interpellés de signer ce quils ont dit et fait cy dessus pour constater ce qui s'est passé ils ont eté de ce faire refusans.

De laq.lle comparution les Doyen et Docteurs Regens ont protesté de nullité attendu qu'elle n'est point conforme aux anciens usages et reglem.ts et en ce qui s'est trouvé pratiqué en pareil cas par les anciens Chirurgiens de S.t Cosme avant qu'ils fussent reunis avec les Barbiers Chirurgiens, et a ce qui s'est pratiqué depuis lad.e reunion desd.es 2. Com.tés par led. arrest du 7. fevrier 1660. qui doit avoir son execution en entier puisqu'il a meme eté executée pendant nombre d'années par la Com.té des M.es Chirurgiens Barbiers. 1.° Le Lieutenant du 1.er Chirurgien du Roy comme Prevost perpetuel de lad.e com.té doit etre present avec les autres Prevots en charge conformem.t aux arrets et Concordats. 2.° La faculté de Medecine proteste de nullité de lad.e comparution en ce que lesd. Prevots en charge ont refusés de prester le Serment ord.re quoique led. Serment soit conforme aux Ordonnances et reglem.ts La faculté leurs ayant declaré qu'elle n'en demandoit point un nouveau ni un autre que celui que leurs Predecesseurs ont pretés de tout tems ainsi qu'il paroit par les anciens Registres de la faculté ou les anciens Chirurgiens ont signés, aussibien qu'ont fait depuis leur reunion les M.es Chirurgiens Barbiers. 3.° La faculté ne pouvant point approuver la liste qu'ils luy ont presenté de tous ceux qu'elle comprend sous les noms de M.rs les Chirurgiens Jurés de Paris, parceque par l'arrest du 23. Avril 1609. Il leur est deffendu de prendre cette seule qualité mais celle de M.es Barbiers Chirurgiens laquelle qualité ils doivent avoir retenus depuis leur union ainsi qu'ils ont pris dans leurs autres listes et Catalogues, et encore parceque plusieurs de ceux qui sont inscripts ne doivent point etre reputés ni reconnus maitres n'ayant point eté recus dans les formes prescrites par l'Ordonnance de Blois les Statuts de la faculté de Medecine, Concordats homologués en la Cour et aux arrests contradictoires de lad.e Cour, lad.e faculté ayant encore improuvé led. Catalogue parcequ'il n'etoit point

Signé d'aucunes personnes, l'usage etant qu'il le doit etre par les Lieutenant et Prevots, pourquoy lad.e faculté nous a requis de le Signer et parapher par nous ne varietur ce que nous avons fait au desir de notre present procés verbal, et donné acte a lad.e faculté de la protestation qu'elle a fait contre l'arrest du 11. mars 1724. en ce qu'il leur fait prejudice au Sujet duquel elle s'est deja pourvu par Lettres en formes de Requeste civilles qu'ils vont faire juger au 1.er jour et m'ont lesd. Sieurs Doyen et Docteurs Regens de lad.e faculté requis de signiffier et bailler copie de present procés verbal ausd. Lieutenant, Prevots et Com.té des M.es Barbiers Chirurgiens de S.t Cosme au Bureau de leurd.e Com.té a ce qu'ils n'en ignore dont acte et a signé en la presence de lad.e faculté aux Ecoles superieures. Signé Geoffroy Doyen, et Robinet avec Paraphe.

Et ledit jour 19.e 8.bre 1729. a la Req.te desd. S.rs Doyen et Docteurs Regens de lad. faculté de Medecine qui ont eslu leur domicile en leursd. Ecoles Scize rue de la Bucherie p.sse S.t Estienne du Mont, J'ai huissier susd. et soussigné signiffié baillé et laissé copie du proces verbal des autres parts a la Com.té des M.es Barbiers Chirurgiens de S. Cosme au bureau de leur Com.té Rue des Cordeliers en parlant au portier dud. Bureau qui n'a voulu dire son nom de ce interpellé en leurd. domicile de Com.té a ce que lesd. M.es Barbiers Chirurgiens n'en ignorent, et leurs ai reiteré les protestations y portées et laissé parlant comme dessus copie tant dudit procés verbal que du present. Signé Robinet avec paraphe. Controllé a Paris le 21.e 8.bre 1729. R. 100. f. 158. signé Le Grand avec paraphes.

Die veneris 4.o Novembris 1729. habita sunt Solita comitia Prima mensis dicta. Morbi fuere febres cum papulis, modo Evanescentibus, modo recurrentibus cum Paroxismis aut Exacerbationibus. febricitantium nonnulli comatosi erant, alii cum alvi dejectionibus cinereis. nonnullæ variolæ in nosodochio Parisiensi, sed benignæ, nec lethales.

Deinde apparitores facultatis aulæa attulerunt plurimis in locis dilacerata, et quorum Lana multis in locis exesa erat. Illi vero aulæorum Textores quibus hæc aulæa data fuerunt reconcinnanda, Telam Lanâ denudatam pigmentis tantummodò cooperuerant.

De hac aulæ resarciendi necessitate adstantes omnes Doctores convenerunt. Sed tantum pretium postularunt aulæorum Textores ut res infecta remansit.

Tandem Decanus dixit se multum et laborasse et adhuc laborare cum Patronis nostris ad causam facultatis adversus chirurgos statim post martinalia suscipiendam et agendam in foro.

# Res Gestæ
# In Academia Parisiensi

a die Sabbati 6.º Novembris 1728.
ad diem Sabbati 5.^um Novembris 1729.

## M.º Stephano Francisco Geoffroy Parisino Decano.

Anno Domini 1728. die Sabbati 6.º novembris habita sunt ordinaria Comitia apud amplissimum Rectorem in Laudunæo, — nominatus est M. Franciscus Gacon in successorem M. Ludovici Du Cornet ad munus academici in summa curia Patroni; et decretæ sunt supplicationes extraordinariæ, ad referendas Deo O. M. Gratias, quod — Regem optimum Ludovicum XV. acri et subito variolarum morbo correptum extincto tandem viru, convalescere voluerit; et hæ supplicationes die Mercurii 17.º novembris apud S.^tum Eustachium celebratæ sunt summo cum apparatu et impensis universitatis, quæ singulis — magistris viginti et quatuor asses ex ære suo distribuit.

Die 28.º novembris universitas versalias petivit, suum Regi et Reginæ dolorem testificatura de morte augustissimæ principis Mariæ Annæ aureliacæ Sabaudorum Ducissæ, Reginæ Sardinæ, et maternæ Regis Ludovici XV. aviæ; Rector amplissimus cæteris ordinibus — palmam eloquentiæ, ut solet, præripuit. Communiter universitas pransa est, et hora septima vespertina Lutetiam regressa pervenit; et die 3.º Decembris Invitata est solito more per magnum Franciæ Ceremoniarum Magistrum, ut die 6.º ejusdem mensis adesset præsens exequiis quæ Regis nomine et apparatu Regio celebrandæ erant.

Die 11.º mensis Decembris horâ primâ post meridiem extraordinaria habita sunt Deputatorum universitatis Comitia apud amplissimum Rectorem in quibus M. Franciscus Nicolaus augustus le Gendre Consultiss.^æ facultatis Decanus legit conclusionem latam in — Comitiis sexviralis Juridicæ facultatis die 6.º novemb. 1728. quæ in Tabulario universitatis deposita fidem facit, dictam Jurium facultatem

pro sua vice tum recurrente ex ordine facultatum et nationum constituto per conclusiones Tribunalis academici, consultis Septem ordinibus latas diebus 13.° Junii 1722. 8.° maii et 3.° Julii 1728. ad Curiam S.ti Germani veteris, vacantem per obitum M. Joannis Baptistæ Chouart Doctoris Theologi, nominasse Clariss.um virum Jacobum Ludovicum de Rochebouet Presbyterum Parisinum Sacræ Theologiæ Doctorem, et altiensis Ecclesiæ Canonicum, quæ nominatio accepta est et confirmata.

Die 15.° Decembris habita sunt Generalia universitatis Comitia apud Maturinenses supplicationis ergo: processum est ad ædem deo sacram sub invocatione Beatæ annæ in Collegio et Cenobio augustinianorum ad marginem novi pontis posito.

Anno Domini 1729. die Sabbati 8.° Januarii habita sunt apud amplis.um Rectorem ordinaria deputatorum universitatis Comitia in quibus concessa est amando Remigio Richard in artibus magistro Licentia habendi Pedagogium ad Instituendos et alendos adolescentes, universitatis Scholas frequentantes.

Die Lunæ 31.° Januarii Cerei delati sunt ad principes Magistratus, et tota universitas tota se se explicuit, et nemine refragante ordinem tenuit, quem crebris conclusionibus Tribunalis Academici constituerat; ita ut toto cætu Academico in modum Hemicycli posito, medius staret ampliss.us Rector, cujus dexteram tangebant sacræ facultatis cereum offerendum manu tenens; Decanus Medicinæ, Procurator Picardiæ, Procurator Germaniæ et Scriba universitatis: ad sinistram vero ampliss.i Rectoris ad stabant Decanus Jurium, Procurator Galliæ, Procurator Normaniæ et absente sindico quæstor Generalis; Adjunctis autem à Tergo proxime contingebant quisque suum aut Decanum, aut Procuratorem; Bidelli denique suas ... gestantes clavas erant in utroque cornu dispositi. Die sequenti universitas Versalias petiit Regi Reginæ et principibus cereos item oblatura.

Die Sabbati 5.° februarii hora post meridiem 1.a habita sunt Comitia ordinaria, In quibus nihil memoratu dignum, conclusum est.

Die 5.° Martii hora solita habita sunt apud ampliss.um Rectorem in Laudunæo menstrua Deputatorum universitatis Comitia, in quibus auditi sunt supplicantes pro Litteris nominationis, et nihil præterea in deliberationem missum est.

Die 15.° Martii hora 7.a matutina habita sunt universitatis Comitia apud Maturinenses in aula nova ad aperiendum Rotulum; hanc consuetudinem, postulante M.o le Vasseur in hoc syndici propter Infirmitatem absentis vices agente, placuit hoc anno et sequentibus

annis sine ulla intermissione usque et usque renovari.

Die 18.° mensis Martii habita sunt hora 8.a matutina apud Maturinenses Centuriata universitatis Comitia solennis supplicationis causa. Rector (cujus optioni et arbitrio per senatus consultum latum die 1.° februarii expressis verbis permissa res est) sedit non in veteri suggesto, sed in sua Cathedra inter sacram et consultissimam facultates) Lectum est senatus consultum; nobiscum Reclamantibus contestatae sunt sacra et saluberrima facultatis eo quod scamna nova Procuratorum, non essent, solito more posita, ita ut angulum Rectum, cum scamno officiariorum efficerent; contra autem contestati sunt Procuratores et contenderunt sua scamna esse ad amussim ex senatus consulti pronunciato et facta et disposita: utrisque partibus, suae intercessionis actum postulantibus concessit Rector, et processum est ad aedem Deo sacram sub invocatione S.ti Ludovici in majore conventu et Collegio ff. Franciscanorum.

Die Sabbati 2.° mensis aprilis habita sunt apud amplissimum Rectorem in Laudunaeo deputatorum universitatis Comitia hora post meridiem prima, in quibus actum de Collegio S.ti Michaelis cujus primarius, adversus Decreta universitatis ad senatum provocavit omnes Deputati Rem totam universitatis syndico, in senatu persequendam commiserunt conclusum est.

Die 26.° aprilis feria 3.a post Dominicam in albis hora 7.a matutina habita sunt apud Maturinenses universitatis Comitia ad celebrandam synodum; placuit quotannis eodem die usque et usque synodum celebrari; laudari praesentes beneficiarios, absentes sine sontica excusatione, pro more nummo aureo mulctari.

Die 7.° Maii habita sunt apud ampliss.um Rectorem in Laudunaeo menstrua universitatis Comitia, in quibus universitas concessit M. M. Nicolao Creasot Presbytero Senonaeo et Claudio Lasseray Presbytero Rothomagensi magistris in artibus veniam aperiendi paedagogia in hac urbe ad instituendos, alendosque pueros scholas tantummodo academicas frequentantes; Deinde de Collegio S.ti Michaëlis actum est; cujus unus è Bursariis Errabundus per vias urbis, ab excubiis urbanis in carcerem deductus fuerat. Res est permissa vigilantiae ornatiss.i Procuratoris Galliae, scribae universitatis et D. magistri Besoigne, ut inquirerent et referrent quid facto sit opus ad restituendam in dicto Collegio disciplinam.

Die Sabbati 4.° Junii et pervigilio Pentecostes habita sunt apud ampliss.um Rectorem in Laudunaeo hora revertentis solis prima,

ordinaria ~~Deputa~~ Deputatorum universitatis comitia; In quibus M.M. De valcero et de moncrif Doctores e Societate et Domo Sorbonica comparuerunt, et Latine Rogarunt Tribunal academicum, ut vellet in Sorbonam venire ad confirmandum, quem designaverant in provisorem suæ Domus Eminentissimum Cardinalem de fleury Regni administrum, in locum demortui Eminentiss.i Cardinalis noaillii Parisiensis archiepiscopi ad id autem designatus est dies hujusce mensis Iunii 24.us

Deinde diligentia Scribæ universitatis permissum est ut Epitaphium amaret apponi ad pilam, quæ Tumulo M. Petri viel in Rectoratu demortui proxima est in Ecclesia paræciali S.ti Stephani de monte; Epitaphium atratis litteris in Tabula marmorea albi coloris describi ut in ærarium dictæ Ecclesiæ duos Ludovicos aureos, id est ex præsente nota octo et quadraginta libellas, nomine universitatis deferri.

Die 9.o Iunii hora 2.a post meridiem lustratum est Collegium S.ti michaelis, et quoniam, non uno eodemque die potuerant testes omnes audiri, placuit per D.um Rectorem, fidelissimum Scribam, et M. Besoigne lustrationem hanc continuari in ædibus ampliss.i Rectoris, prout ampliss.o Rectori e re academica esse videbitur.

Die 21.o Iunii hora 8.a matutina habita sunt apud Maturinenses Generalia universitatis comitia Supplicationis ergo. ubi Rector Sedit in sua cathedra, Iterum tres majores facultates contestatæ sunt adversus sedendi modum Procuratorum, quorum Scamna ad utrumque latus veteris Suggesti ita posita fuerant, ut cum Scamno officiariorum Rectam lineam efficerent, contra pariter Procuratores contestati sunt, et ampliss.us Rector dedit et facultatibus et nationibus actum intercessionis quem per suos Decanos et Procuratores petiverant. Deinde processum est ad ædem deo sacram sub invocatione S.torum Lupi et ægidii.

Die Lunæ 24.o mensis Iunii hora revertentis solis tertia Tribunal Academicum in Collegium Sorbonæ processit, ubi cum honore debito exceptum est a Doctoribus et Sociis Sorbonicis. aderant Archidiaconus et Cancellarius Ecclesiæ Parisiensis, et Stantes cum amicis in aula Colloquebantur. ubi sessum est archidiaconus descripto alta sed pacifica voce recitavit, munitam suo et Cancellarii Chirographo contestationem, quam in Tabulario universitatis deponi postulavit; contra autem Syndicus universitatis, ipsius universitatis nomine descripto pariter contestatus est.

ampliss.^us Rector dedit utrique parti suæ intercessionis actum,
Jussitque utramque contestationem in Commentarios universitatis
referri; et sic cum omnium circum sedentium applausu, quorum
ingens erat numerus, cuncta pacifice peracta sunt, et consentientibus
omnibus suffragiis Eminentiss.^us Cardinalis de fleury cum elogio
confirmatus est In provisorem Sorbonicæ Domus.

Die Sabbati 16.^o Julii habita sunt extra ordinem Deputatorum
Universitatis Comitia in Laudunæo apud ampliss.^um Rectorem
hora post meridiem prima, in quibus M. Augustinus Besoigne
per multas Tribunalis academici conclusiones constitutus
cognitor de iis omnibus quæ ad restituendam in Collegio S.^{ti}
Michaelis disciplinam pertinere viderentur longum et apposite
disseruit de vita, moribus, et studiis eorum qui in dicto Collegio,
vel magistri, vel Bursarii, vel Inquilini degunt. quo audito,
audito quoque universitatis pro syndico M. le Vasseur, placuit
Juridice declarari primarium, ineptum omnino ad Regendos
adolescentum animos, promovendaque studia, ac proindè
teneri intra quindecim dies è dicto Collegio recedere salva nec
obstante qualibet Intercessione aut appellatione, Bursarios
vero in varia Collegia distribui, donec res hujusce Collegii
restitutæ fuerint.

Die Sabbati 23.^o Julii habita sunt apud ampliss.^um Rectorem
in Laudunæo Comitia Deputatorum, adjunctorum, et
magnorum officiariorum universitatis hora post meridiem
prima ad excipiendas Expensi et accepti rationes pro anno
integro 1728. a M. Antonio alexandro le Vasseur Quæstore
generali reddendas. audita est tota acceptarum et Impensarum
pecuniarum ratio et comprobata nemine contradicente.

Die Sabbati 6.^o mensis augusti habita sunt apud ampliss.^um
Rectorem in Laudunæo menstrua Deputatorum universitatis
Comitia hora post meridiem prima in quibus, multis supplicantibus pro litteris nominationis, litteræ concessæ sunt. et proposuit
ampliss.^us Rector, in senatus consulto lato die 1.^o februarii 1729.
de ratione et forma consedendi in Exhedra nova, esse aliquid
quod alii aliter interpretantur, itaque ne deinceps intra academicos
ordines hac re super altercatio nascatur, videri sibi sapientiæ
esse, Rectoris, Decanorum et Procuratorum nomine supplicem
libellum supremo senatui offerre, ut ipse senatus sui Decreti
Interpres, velit hac de re certaminis ansam præcidere.

Audito universitatis syndico tres Sap.^mi Decani et tres ornat.^mi Procuratores Galliæ, normaniæ, et Germaniæ consenserunt, — unus m.^o Geffroy Picardiæ Procurator renuit. Rector autem cum pluribus conclusit.

Die Sabbati 27.^o augusti in antecessum habita sunt menstrua Deputatorum universitatis Comitia apud ampliss.^um Rectorem in Laudunæo hora post meridiem prima, in quibus præsente D.^o de Rancy universitatis Tabellione actum est de Collegio — hubantino (vulgo de ave maria) exposuit M. Pourchot Syndicus universitatis Jammodò futurum esse ut D. marchio de Broglie — Summam decem millium libellarum; quam universitati debet, exsolvat: nihil sibi videri Tutius quam si universitas ad perficienda Supradicti Collegii ædificia fiduciario et certo nomine hanc — Summam mutuam dederit. Tum D. de Rancy exhibuit et legit breve quoddam memoriale quo intellectum est dictum Collegium multò plus reditus annui percipere, quàm quod — usuræ quotannis creditoribus pensitat. his auditis placuit nihil esse hac de re decernendum priusquàm D. Loir — architecturæ peritus cum ampliss.^o Rectore, Sap.^mo Jurium Decano, et M. augustino Besoigne seorsim præsens inspexerit, quanti, quæ facta sunt, constiterint, quanti, quæ deinde — facienda, constatura sint, et ita conclusum est.

Die Dominica 4.^o Septembris natus est optatiss.^us Delphinus ex Ludovico XV. et Maria Poloniæ principe; postero die Rector ampliss.^us apud se in Laudunæum hora post meridiem primâ — Comitia Deputatorum universitatis convocavit, in quibus decretum est habendas esse extraordinem Supplicationes, ut universitas tam Insigne Donum deo Immortali, Galliæ Tutori acceptum — referret.

Supplicationes autem die veneris sequente 9.^o Septembris habitæ sunt ad ædem Deo sacram sub invocatione S.^ti Pauli: In comitiis — autem præviis Ego nomine Saluberrimi ordinis contestatus sum — et actum petivi meæ intercessionis; eo quod Procuratores nationum sederent non antiquo more, scamnis in angulum rectum positis; sed cum scamno officiariorum lineam rectam efficientibus; pariter quoque intercessit ordo consultissimus, et Rector ampliss.^us nobis — actum concessit, ne talis sessio cuiquam contendentium aut prodesset aut noceret.

Die Dominica 11.^a Septembris hora pene sexta matutina ~~[illegible]~~ — universitas quatuor non suis sed publicanis curribus vecta è —

Laudunao versalias profecta est ad Gratulandum Regi Ludovico XV. de faustissima serenissimi Delphini nativitate, salutavimus quoque Recumbentem in Cunis et vagientem Delphinum; Respondit ampliss.i Rectoris orationi D.a de vantadour Regiorum Liberorum Custos sedula: universitas suis sumptibus communiter pransa est et rediit Parisios ad horam sesqui septimam vespertinam.

Die sabbati 17.o septembris Tribunal academicum hora 10.a matutina in scholas medicorum convenit; unde praecedentibus duobus Rectoris apparitoribus in palatium archiepiscopale processum est Illustriss.o Parisiensium archipraesuli D.o du Luc de vintimille de inita archiepiscopatus possessione gratulatum, latine dixit Rector, latine respondit archipraesul deduxit Tribunal academicum ad Jannam quae scalis propior est, singulosque salutantes benigne resalutavit.

Die sabbati 1.o Octobris habita sunt ordinaria ~~apud~~ Comitia apud amplissimum Rectorem in quibus nihil aliud quam de Collegio S.ti Michaelis actum est.

Die 5.o Octobris extraordinaria Deputatorum universitatis Comitia habita sunt apud ampliss.um Rectorem hora tertia pomeridiana in quibus exposuit Rector ampliss.us M.M. Guilleaume et Loudier celeberrimos in Collegio Plessaeo Professores Philosophiae fuisse è sua sede depulsos, una tantùm epistolae authoritate, quae ab aula venit; Rogavitque quid in Re tam periculosa universitati ad Jura sua conservanda faciendum esset; placuit omnibus deputatis litteras dari ad Eminentiss.um Cardinalem de fleury Regni administrum, nomine totius universitatis, et universitatum Jura explicari, quod velut è campo factum est.

Die Jovis 20.o mensis Octobris habita sunt generalia universitatis Comitia apud Maturinenses supplicationis causa, hoc autem supplicatio in hanc diem protracta fuerat ob Recentem ortum Serenissi.i Delphini: Tota universitas processit ad aedes deo sacras sub invocatione S.ti victoris in suburbio.

# Res Gestæ

## Apud Barbitonsores-Chirurgos

a die sabbati 6.o Novembris 1728.
ad diem sabbati 5.uma Novembris 1729.

## M.o Stephano francisco Geoffroy Parisino Decano

Barbitonsores Chirurgi more solito Decanum cum duobus Doctoribus per schedulas à Proto Chirurgi vicario aut ab uno è quatuor Præpositis subscriptas, ad actus et magisteria Tyronum Chirurgorum invitaverunt. his autem Decanus, nec ullus alius Doctor adfuit ob rationes in prioribus nostris Commentariis allatas, quas ibi legere est.

hi sunt autem actus celebrati per hunc annum, quibus non adfuit Decanus, qui proinde à facultate non sunt approbati.

Die Lunæ 8.o Novembris 1728. dictus Talin Chirurgiæ Magisterium adeptus est.

Die Sabbati 20.o 9.bris dictus Ruffel ultimum subiit Examen.

Die veneris 26.o 9.bris dictus Ruffel iterum pro ultimâ vice interrogatus fuit.

Die Lunæ 29.o 9.bris alter filius dictus Collignon Chirurgi suam Tentativam propugnavit.

Die Sabbati 11.o Decembris 1728. dictus Ruffel Magisterium consequutus est.

Die Lunæ 13.o x.bris dictus Raissac inter Chirurgos cooptatus fuit.

Die Lunæ 20.o x.bris dictus Bassuel ultimum fuit examinatus.

Die Mercurii 29.o x.bris dictus Bassuel filius inter Chirurgos admissus fuit.

Die Jovis 30.o x.bris alter filius dicti Collignon primi, pro primo examine interrogatus fuit.

Die veneris 31.o x.bris 1728, dictus Raissac pro sua aggregatione interrogatus fuit.

Die Mercurii 5.o Januarii 1729. alter filius dicti Botentuit primarii primum subiit examen.

Die Martis 1.o februarii 1729. filius dicti Guerin Chirurgi primum examen subiit.

Die Mercurii 23.o februarii dictus Allien ultimum subiit examen.

Die Sabbati 26.o februar. dictus Sager ultimum interrogatus fuit.

Die Sabbati 5.o Martii 1729. dictus Allien ultimum examen subiit.

Die Lunæ 7.o Martii dictus Sager ultimum subiit examen.

Die Mercurii 9.° martii dictus allien Chirurgiæ magisterium adeptus est.
Die veneris 11.° martii dictus fager Chirurgiæ Magisterium obtinuit.
Die veneris 22.° aprilis 1729. dictus Geraud de Tentativâ respondit.
Die veneris 29.° aprilis dictus Geraud Tentativam subiit iterum.
Die Sabbati 14.° maij 1729. filius D. Dalibour ultimum subiit examen.
Die Lunæ 16.° maij filius D. Dalibour inter magistros Chirurgos juratos renuntiatus fuit.
Die veneris 20.° maij filius de Montolieu ultimum interrogatus fuit.
Die Sabbati 28.° maij dictus de Leurye pro tentativâ interrogatus fuit.
Die Lunæ 30.° maij filius dicti Montolieu Chirurgiæ magisterium obtinuit.
Die Martis 31.° Maii dictus Martinet subiit ultimum examen.
Die veneris 1.° Julii 1729. dictus de Leurye primum examinatus fuit.
Die Sabbati 2.° Jul. dictus fouilhon pro tentativâ interrogatus fuit.
Die Lunæ 4.° Jul. dictus martinet ad Chirurgiæ Mag.^um promotus fuit.
Die Martis 5.° Jul. alter filius dicti Collignon primarii ultimum examen subiit.
Die vener. 8.° Jul. dictus Geraud primum subiit examen.
Die Sabbati 9.° Jul. alter filius d. Collignon primar. magist.^um obtinuit.
Die Sabbati 23.° Jul. filius d. Duplessis pro tentativa interrogatus fuit.
Die Lunæ 8.° augusti 1729. dictus Evrard ultimum Examen subiit.
Die Sabbati 13.° aug. dictus Duplessis filius 1.^um subiit examen.
Die Sabbati 20.° aug. dictus Trippier inter Chirurgos cooptatus fuit.
Die Lunæ 29.° aug. dictus Petit filius tentativam celebravit.
Die Martis 30.° aug. dictus Jallet filius pro tentativa interrogatus fuit.
Die mercurii 31.° aug. dictus Evrard mag.^um consequutus est.
Die Jovis 1.° 7.^bris 1729. dictus Vivier ultimum examen subiit.
Die Sabbati 3.° 7.^bris dictus fouilhon 1.° examine tentatus fuit.
Die Lunæ 5.° 7.^bris dictus Dumont ultimum subiit examen.
Die veneris 9. 7.^bris dictus Castera pro tentativâ interrogatus fuit.
Die Lunæ 12.° 7.^bris dictus vivier inter Chirurgos admissus fuit.
Die Jovis 15.° 7.^bris dictus Dumont Mag.^um Chirurgicum obtinuit.
Die Sabbati 24.° 7.^bris dictus Petit filius 1.° Examine tentatus fuit.
Die Lunæ 26.° 7.^bris 1729, dictus Jallet filius 1.^um Examen subiit.
Die veneris 30.° 7^bris dictus Guerin filius ultimo tentatus est examine.
Die veneris 14.° Octobris 1729. dictus Guerin filius Chirurgicum Magisterium adeptus est.

Die Sabbati 9.° Julii 1729. dictus flamand admissus fuit ad peritiam extrahendorum dentium.

Die ~~Sabb.~~ veneris 26.° augusti 1729. ab administratorum majoris Nosocomii Parisiensis Scriba monitus fuit Decanus ut interesit pomeridianis horis Examini dicti Bergerot Tyronis Chirurgi in hoc Nosocomio, ad Jus Chirurgici Magisterii promerendum per sexennium hoc in Nosocomio serviendo, Loco dicti Boucaud, cujus sexennium —

jam elapsum erat et definitum.
Nulli autem medici hujus Nosocomii moniti fuerant qui tamen adesse debent et approbare Tyronis responsa, aut saltem horum medicor. antiquior, Decanus accersivit M.^um franciscum Afforty horum medicorum antiquiorem.
Itaque dictus Bergerot interrogatus fuit in Tabulario, le Bureau, Majoris Nosocomii, l'hotel Dieu coram Procuratoris regii Catholici Substituto vel vicario, aliquot administratoribus, Decano facultatis, et antiquiore Nosocomii medico, a Proto chirurgi vicario et quatuor Chirurgorum Præpositis. Probata sunt Responsa et actum receptionis subsignaverunt Decanus et antiquior medicus ante vicarium Proto chirurgi et præpositos.
Medici tum hujusce Nosocomii, tum et aliorum magis attenti esse deberent ad sua Jura tuenda et conservanda

# Obstetrices

## Apud Chirurgos Examinatæ atque ad magisterium admissæ

a die Sabbati 6.° Novembris 1728.
ad diem Sabbati 5.^um Novembris 1729.
annuente et Probante
M.° Stephano-francisco Geoffroy Parisino Decano.

Die Lunæ 15.° 9.^bris 1728. dicta Dumas.
Die Jovis 20.° Januarii 1729. dicta Bougerot.
Die Lunæ 21.° februarii dicta Glin.
Die Lunæ 14.° martii 1729. dicta Dauphin.
Die Jovis 14.° april. 1729. dicta Simarin.
Die Jovis 28.° april. dicta Manante.
Die Jovis 5. maij 1729. dicta Courat.
Die Martis 10.° maij dicta Gulliarde
Die Lunæ 30.° maii dicta Bouquet.
Die Jovis 21.° Julii 1729. dicta Guillaume.
Die Jovis 28. Julii dicta Le Bariller.
Die Jovis 4.° augusti 1729. dicta Violleau.
Die 11.° aug. dicta Violet.
Die Lunæ 26.° 7.^bris 1729. dicta Bourjon.

# Res Gestæ

## Apud Pharmacopœos
## M.° Stephano-francisco Geoffroy Parisino
## Decano.

a die Sabbati 6.° Novembris 1728.
ad diem Sabbati 5.um Novembris 1729.

Die Iovis 19.° maij 1729. de universâ Pharmaciâ in Pharmaceuticis ædibus interrogatus fuit dictus vassale.
Die Mercurii 1.° Iunii 1729. dictus antonius andreas le febvre artis filius de universa Pharmacia Respondit et admissus fuit ad Specimen parandum et conficiendum.
Die Lunæ 13.° Iunii 1729. dictus le febvre exposuit medicamina ad Specimen Pharmaceuticum conficiendum necessaria ut Examinarentur et probata sunt. diebus verò sequentibus hujus Speciminis compositiones tandemque Tabellam confecit.
Die verò 19.° ejusdem mensis M. Claudius vergne cum duxit ad urbanæ Politiæ Proprætorem, ut solito sacramento astringeretur præsentibus altero Professore nec non rei Pharmaceuticæ custodibus.
Diebus Lunæ 5.° Lunæ 12.° et Iovis 15.° 7.bris Decanus, Professores Pharmaciæ et Doctores adjuncti Rei Pharmaceuticæ custodibus Stipati hujus urbis Pharmacopolarum officinas omnes sedulò lustraverunt.
Diebus verò Lunæ 19.° Iovis 22.° et Lunæ 26.° Ejusdem mensis facta fuit lustratio aromatopoliorum à Decano, Professoribus Pharmaciæ, et Doctoribus adjunctis, cum aromatoriorum custodibus.

# Apud Pharmacopoeos aulicos Sub authoritate summi Pretoris.

Die Lunæ 29.º augusti 1729. dictus hugot Parisinus — duce . . . . Carre Pharmacopæorum pretorianorum Syndico a Decano et Professoribus Pharmaciæ de Rebus Pharmaceuticis — in suis ædibus interrogatus fuit.
Die vero martis Speciminis sui medicamenta probanda exposuit, et hujus compositiones eo ipso die et sequentibus perfecit tandemque confectâ coram Decano et Professoribus tabellâ in album — Pretorianorum Pharmacopæorum relatus est. adest Exemplar litterarum magisterii, quas facultas ipsis concedere solet, — Subscriptas a Decano, a duobus Pharmaciæ Professoribus et — parvo facultatis Sigillo munitas.

Die Lunæ     octobris 1729. horâ secundâ post meridiem — Decanus cum Pharmaciæ Professoribus, et rei Pharmaceuticæ custodibus invitatus fuit ad D. Jabneau Scriba administratorum Ptochotrophii generalis ad Examinandum et interrogandum dictum Josephum Desvergnes Pharmaciæ Tyronem in domo dicta la — Salpetriere, ad promerendum Pharmaciæ Magisterium, pauperibus — in hac majori domo Serviendo Loco dicti de Villemord nuper fato — functi qui anno nuper Elapso admissus fuerat. Interrogatus — fuit de universâ Pharmaciâ et Responsionibus suis Satisfecit. — Actum receptionis cum administratoribus Subscripsserunt Decanus, Pharmaciæ Professores et postea rei Pharmaceuticæ custodes. — quod quidem deinceps diligenter observandum est.

# Codex Rationarius

## Accepti et Expensi ordinarii et Extraordinarii
## à M.^o Stephano francisco Geoffroy Parisino Decano

a die Sabbati ~~Sabbati~~ Sexto Novembris 1728.
ad diem Sabbati 5.^unam Novembris 1729.

---

## Tabula accepti

---

## Caput Primum
### accepti ordinarii
### Ex annuo Reditu facultatis.

| | |
|---|---|
| Ex M.^o Boucher Dargis pro uno trimestri annuæ Locationis majorum facultatis ædium cadente in diem ultimum Decembris 1728. Decanus accepit Summam centum et viginti quinque librarum | 125: |
| Ex Eodem pro altero Trimestri cadente in diem ultimum Martii 1729. | 125: |
| Ex Eodem pro tertio trimestri cadente in diem ultimum Junii 1729. | 125: |
| Ex Eodem pro quarto trimestri cadente in diem ultimum Septembris 1729. | 125: |
| Ex Petro La Grive filio pro sex mensibus Locationis minorum facultatis ædium cadentibus in diem ultimum Martii 1729 Summam centum et viginti librarum. | 120: |
| Ex urbis Quæstore D.^o Berthe pro ultimo semestri anni 1728. annui proventûs facultati debiti ex majori contractu Summam centum septuaginta quinque librarum | 175: |
| Ex Eodem pro primo semestri anni 1729. | 175: |

Summa hujus paginæ est de neuf cens soixente et dix livres. [paraph]

| | l. | s. |
|---|---|---|
| Ex altero urbis Quæstore D.º Routhier pro ultimo Semestri 1728. annui proventûs ex alio minori contractu summam viginti septem librarum cum decem assibus | 27. | 10. |
| Ex eodem pro primo Semestri anni 1729. | 27. | 10. |

## Caput Secundum

### Accepti Ex Baccalaureis In Quæstionibus Quodlibetariis

#### Pro stipendiis Lectorum et Registro.

| | | |
|---|---|---|
| Ex m.º Raimundo de la Riviere | 4. | 10. |
| Ex m.º Ludovico Petro le hoc | 4. | 10. |
| Ex m.º antonio nicolao Guenault | 4. | 10. |
| Ex m.º Francisco Josepho hunauld | 4. | 10. |

## Caput Tertium

### Accepti ex Baccalaureis In Quæstionibus Quodlibetariis

#### Pro Horto

| | | |
|---|---|---|
| Ex m.º Raimundo de la Riviere | 3. | 4. |
| Ex m.º Ludovico Petro le hoc | 3. | 4. |
| Ex m.º antonio nicolao Guenault | 3. | 4. |
| Ex m.º Francisco Josepho Hunauld | 3. | 4. |

## Caput Quartum

### Accepti ex Baccalaureis In Quæstionibus Quodlibetariis

#### Pro Schedulis, anatome et non Registratis.

| | |
|---|---|
| Ex m.º Raimundo de la Riviere | 16. |
| Ex m.º Ludovico Petro le hoc | 16. |
| Ex m.º antonio Nicolao Guenault | 16. |
| Ex m.º Francisco Josepho hunauld | 16. |

## Caput Quintum

### Accepti ex Baccalaureis In Quæstionibus Cardinalitiis.

#### Pro Stipendiis Lectorum et Horto.

| | |
|---|---|
| Ex m.º Raimundo De la Riviere | 10. |
| Ex m.º Antonio Nicolao Guenault | 10 |
| Ex m.º Paulo Jacobo Malouin | 10 |
| Ex m.º Francisco Josepho Hunauld | 10 |
| Ex m.º Ludovico Petro le hoc | 10. |

Summa huius paginæ est de cent quatre vingt dix neuf livres seize sols.

# Caput sextum
## Accepti ex Baccalaureis
## In Quæstionibus Cardinalitiis
### Pro Rebus academiæ

| | ll |
|---|---|
| Ex m.º Raimundo de la Riviere | 18. |
| Ex m.º antonio Nicolao Guenault | 18. |
| Ex m.º Paulo Jacobo maloüin | 18. |
| Ex m.º Francisco Josepho hunauld | 18. |
| Ex m.º Ludovico Petro le hoc | 18. |

# Caput septimum
## Accepti
## Ex Chirurgis Barbitonsoribus.

Ex Chirurgorum Præpositis et Quæstore, absente Proto-Chirurgi vicario, pro annuo vectigali Decanus accepit quinque libras cum assibus quatuordecim — 5. 14.

Ex Singulis qui hoc anno Chirurgiæ magisterium adepti sunt, nihil accepit Decanus, qui hisce actibus non adfuit ex Decreto — ad memoriam

# Caput octavum
## Accepti Ex medicinæ Studiosis
### Pro Iure Inscriptionis et Pro Iure Sigilli.

Ex medicinæ Studiosis qui hoc anno nomen dederunt facultati accepit Decanus Summam ducentarum sexdecim librarum cum duodecim assibus — 216. 12.

Pro Sigillo septem Studiorum Testimoniis apposito accepit Decanus summam unius et viginti librarum — 21.

# Caput nonum
## Accepti Ex Baccalaureis
### Pro Aulæorum usu.

Pro quatuor Quodlibetariis et quinque Cardinalitiis disputationibus accepit Decanus Centum et octo libras, quando quidem pro quolibet actu numerantur duodecim libræ — 108.

Pro quatuor Pastillariis accepit Decanus Summam sexdecim libellarum — 16.

Summa Cette pagine est de quatre cent cinquante sept livres six sols.

# Caput Decimum

## Accepti Ex Reliquâ Pecuniâ in Primis Quodlibetariis Et In Examine Chirurgico.

In actu cui præerat extra ordinem M.er De Jussieu propter absentiam quinque Doctorum Relicta est Decano Summa viginti librarum —— 20.

In actu cui præerat extra ordinem M.er Costar propter Sex Doctorum absentiam relicta est Decano Summa Viginti quatuor librarum —— 24.

In actu cui præerat extra ordinem M.er Fremont propter absentiam quinque Doctorum relicta est Decano summa viginti librarum —— 20.

In actu cui præerat extra ordinem M.er ~~Fremont~~ Boyer propter absentiam quatuor Doctorum relicta est Decano Summa Sexdecim librarum —— 16.

In Examine Chirurgico propter absentiam duodecim Doctorum relicta est Decano Summa —— 150.

# Caput undecimum

## Accepti Ex Academiæ Quæstore.

Ex M.o Petro le Vasseur academiæ Quæstore pro quinque medicinæ Professorum honorario accepit Decanus Summam mille librarum —— 1000.

# Caput Duodecimum

## Accepti Ex Quæstore Postarum

[illegible] annuâ Pensione à Rege Sex Professoribus [illegible] concessâ Decanus accepit Summam Octingentarum Supra mille librarum —— 1800.

Summa huius paginæ est de trois mille trente livres

Summa totius huius accepti est de quatre mille six cent cinquante sept livres deux sols

# Tabula Expensi ordinarii Et Extraordinarii

## Caput Primum

### Expensi

Ex rationibus posterioris anni primi nostri Decanatûs coram facultate redditis facultas Decano debebat summam sexcentarum ex supra novem millia librarum ... 9607. 3. 5.

Ipsi debet insuper facultas honorarium centum et quinquaginta librarum ... 150.

Præterea singulis Doctoribus qui prædictas rationes obsignaverunt, (Numerantur autem 62.) quin et medicis aulicis, Causariis, et cuique Bidello viritim, nummum argenteum constantem tribus libris persolvit Decanus, sibi et antiquiori magistro duplum. unde quia sunt 62. capita, conflatur summa ... 186.

Majori apparitori pro operâ Extraordinariâ ... 50.

Minori apparitori pro eadem ... 25.

Pro Calculis ... 15.

unis quittancés.

## Caput secundum

### Expensi

### Pro stipendiis Professorum

M.^o andreæ De labeu Pathologiæ Professori persolvit Decanus ... 90:

M.^o ægidio adam Physiologiæ Professori ... 90:

M.^o Jacobo Frant Chirurgiæ Latinæ Professori ... 90:

M.^o Gulielmo De magny Chirurgiæ gallico Idiomate Professori ... 90.

M.^o Philippo Davier De Breville Botanices et materiæ medicæ Professori ... 90

## Caput Tertium

### Expensi ordinarii Pro Refusionibus.

M.^o Joanni Cordelle antiquiori magistro ... 4.

M.^o andreæ De Labeu Pathologiæ Professori ... 2

Summa huius paginae est de dix mil quatre cent quatre vingt neuf livres trois sols cinq deniers;

M.° ægidio adam Physiologiæ Professori — . . 2.
m.° Jacobo Trant chirurgiæ latinæ Professori — . . 2
m.° Gulielmo De magny chirurg. gallicæ Professori — . . 2
m.° Philippo Davier de Breville Botanices et materiæ medicæ Professori — . . 2
m.° Claudio vergne Pharmaciæ utriusque Professori — . . 2
m.° Hyacinto Theodoro Baronalteri Pharmaciæ Professori — . . 2
m.° Steph. franc. Geoffroy Decano — . . 4.

# Caput Quartum
## Expensi
## Pro anatomiâ, operibus chirurgicis et Phârmaceuticis.

M.° andreæ de Laleu pro anatomes honorario Decanus persolvit — . . 30.
Dicto Baget chirurgo cujus manu usus est — . . . 20.
Pro sumptibus Ejusdem anatomes ut fert acceptilatio — . 161. 7.
M.° Jacobo Trant chirurgiæ latinæ Professori pro honorario suarum lectionum in amphitheatro — . . 30.
Baget chirurgo cujus manu usus est. — . . 20.
Pro variis sumptibus istius cursus operationum chirurgicarum — . . 149. 8.
Dicto Jeudon Pharmacopæo pro operibus Pharmaceuticis — . . 20.
Pro sumptibus operum istorum Pharmaceuticorum — . . 20.

quittanci i.

# Caput Quintum
## Expensi
## Pro Honorario Professorum Ex ære academiæ

M.° andreæ De Laleu persolvit Decanus — . 200.
m.° ægidio Adam — 200.
m.° Jacobo Trant — . 200.
m.° Philippo Davier — . 200.
m.° Claudio vergne — . . 200.

# Caput Sextum
## Expensi
## Pro Honorario Professorum a Rege concesso.

m.° andreæ de Laleu — 300.
m.° ægidio adam — 300.

Summa huius paginæ deux mille soixente et six livres quinze sols.

| | | | |
|---|---|---|---|
| M.º Jacobo Frant | 300. | | |
| M.º Gulielmo De magny | 300 | | |
| M.º Philippo Davier | 300 | | |
| M.º Claudio vergne | 300. | | |

# Caput Septimum

## Expensi ordinarii et Extraordinarii Pro Rebus Sacris.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pro anniversario m.i Guillelmi De Luçon | 25: | | |
| pro anniversario m.i michaelis De Colonia | 8: | | |
| pro missis et obitibus celebratis à die 6.º novembris usque ad 30.um Decembris 1728. persolvit decanus | 21. | 2. | 6. |
| Apparitoribus qui per hæc tempora ministraverunt | 8. | | |
| pro missis et obitibus celebratis a die 1.º Januarii 1729, usque ad 26.um Martii ejusdem anni | 26: | 5: | |
| Apparitoribus qui per hæc tempora ministraverunt | 9. | 15. | |
| Pro missis et obitibus celebratis a die 2.º aprilis ad diem 25.um Junii 1729. | 17. | 10. | |
| apparitoribus qui per hæc tempora ministraverunt | 6. | 5. | |
| Pro missis et obitibus celebratis a die 15.º augusti 1729, usque ad 31.um Decembris ejusdem anni | 34. | 12. | 6. |
| Apparitoribus qui per hæc tempora ministraverunt | 12. | | |
| Petro De la Grive pro Pane azymo et vino suppeditatis per annum 1729. ad missarum celebrationem | 6. | | |
| Eidem pro mundatis et resarcitis Sacelli linteis et aliis rebus ad Sacelli et Scholarum usum suppeditatis | 32. | 10. | = |
| Cereario Pelu pro cereis et facibus ab ipso suppeditatis per annum 1729. | 38. | 4. | 6. |
| Die Divo Lucæ Sacrâ pro Doctoribus missæ præsentibus, quin pro Bidellis et offertorio numeravit Decanus Summam | 60. | 15. | 3. |
| Sacerdotibus et ministris qui post Sacrum Divi Lucæ hymnum Te Deum cantaverunt in gratiarum actionem pro Serenissimi Delphini Natalitiis | 24. | = | = |

(margin) IIIIe¹⁹ quittancIII:

# Caput Octavum

## Expensi Pro Rebus academiæ.

In supplicationibus academiæ ad ædem Deo Sacram sub invocatione S.ti Eustachii Die Mercurii 17.º Novembris 1728. ad referendas Deo O. M. gratias quod Regem optimum

Summa huius paginæ est de quinze cent vingt neuf livres dixneuf sols neuf deniers. [paraph]

Ludovicum 15.^um subito variolarum morbo correptum, extincto tandem viru convalescere voluerit, persolvit Decanus ... 25. + 5 & 9

In supplicationibus academiæ ad ædem deo sacram sub invocatione S.^tæ annæ in Collegio augustinianorum, majoris conventus, die mercurii 15.° decembris anni 1728 ... 6. 16.

In supplicationibus academiæ ad ædem Deo sacram sub invocatione S.^ti Ludovici in Collegio franciscanorum die veneris 18.° martii 1729. ... 9. 4. 3.

In supplicationibus academiæ ad ædem Deo sacram sub invocatione S.^torum Lupi et ægidii die martis 21.° Junii 1729. ... 15. 8. =

In supplicationibus extraordinariis academiæ ad ædem Deo sacram sub invocatione sancti Pauli die veneris 9.° 7.^bris 1729. quibus universitas optatissimi Delphini Donum Deo immortali acceptum referret ... 30. 18. =

In supplicationibus academiæ ad ædem Deo sacram sub invocatione S.^ti victoris die Jovis 20.° 8.^bris 1729. ... 11. 19. 3.

Decano et adjuncto qui comitati sunt amplissimum Rectorem versalias petentem universitatis dolorem de morte augustissimæ Principis mariæ annæ aureliacæ Reginæ Sardiniæ Regi et Reginæ significaturum ... 15. = =

Apparitoribus eodem die ... 5. = =

Decano et adjuncto qui cum ampliss. Rectore præsentes adfuerunt exequiis Sardiniæ Reginæ die 6.° x.^bris 1728. ... 9. = =

Apparitoribus eodem die ... 3. = =

Decano et adjuncto qui comitati sunt ampliss. Rectorem cereos ad magistratus deferentem die 31.° Januarii 1729. ... 9. = =

Apparitoribus eodem die ... 3.

Decano et adjuncto qui cum universitate versalias petierunt ad cereos Regi, Reginæ, et Principibus offerendum die 1.° februar. 1729. ... 15. = =

Apparitoribus eodem die ... 5. = =

uiiis guittarciis.

# Caput nonum
## Expensi
## Pro facultatis ædibus.

Petro la Grive majori apparitori pro mundato scholarum circuitu per quatuordecim menses et aqua per æstivos calores conspersa ... 32. 10. =

Dicto La Grive pro focis et illuminationibus accensis ante scholarum ædes die 17.° 7.^bris 1729. ob S. Delphini natalitia ... 6. = =

Summa huius paginæ est de deux cent une livre seize sols trois deniers

Viduæ dicti Hunoult quæ ædium tecta refici curavit per hunc annum .. 50.
Viduæ dicti Hallé Plumbarii pro variis operibus .. 30.
Fabro ferrario pro variis operibus in acceptilatione recensitis .. 15.
Fabro lignario pro variis operibus in acceptilatione recensitis .. 130.
Viduæ dicti Baulieu vitriarii pro refectis et mundatis Scholarum et facultatis ædium ~~[illegible]~~ vitreaminibus .. 36.

# Caput Decimum
## Expensi
## Ordinarii et extraordinarii
## Pro Rebus Et Litibus facultatis.

| | | |
|---|---|---|
| Pro duodecim Comitiis Primo mensis dictis ~~[illegible]~~ tribuit Decanus centum et nonaginta quinque librarum cum decem assibus .. | 195: | 10. |
| Pro annua pensione D.æ Collin viduæ m.i fournier solvit Decanus centum et quinquaginta libras ut patet ex ejus acceptilationibus | 150: | = |
| Pro Capitatione Bidellorum anni 1728. Decanus solvit .. | 19: | 16. |
| Petro la Grive filio pro appensis aulæis in Scholis inferioribus in diversis actibus per annos 1727. 1728. et 1729. Decanus persolvit summam centum et viginti duarum librarum, ut fert ejus acceptilatio | 122: | = |
| Eidem pro Papyro, atramento et Calamis per hunc annum suppeditatis ... | 15: | |
| Eidem pro igne suppeditato in Scholis Superioribus a die 1.º octobris 1728. ad diem 1.um aprilis 1729. .. | 20: | |
| Dicto Barbanchon pro affixis per urbem Programmatibus m.i adam et m.i Delaleu .. | 18: | |
| Eidem pro affixis per urbis compita et ad ostia Doctorum programmatibus ~~m.i [illegible]~~, m.i Trant, m.i vergne et De mandato ut ferunt acceptilationes .. | 18: | |
| Majori apparitori pro nova ejus Toga cærulea pellibus villosis albis adornata Decanus persolvit summam centum et quinquaginta librarum .. | 150: | |
| Ei qui recepit hoc anno annuum facultatis proventum .. | 10: | |
| Pro inito apud m.um Magueux, cum m.o Jullien de Prunay et m.o Dericourt patronis consilio de negotio m.i Joannis francisci Leaulté ~~[illegible] duodecim librarum m.i Magueux et Dericourt a facultate~~ Decanus dedit m.o Jullien de Prunay honorarium duodecim librarum .. | 12: | |

Summa huius paginæ est de neuf cent quatre vingt onze livres six sols.

uiii quittanciis, nobaliz Lius paginæ quatuor [illegible]

M.^i Magueux et D'Ericourt a facultate nihil accipere voluerunt: die 2.° Januarii 1729. ——

Manui conductitiæ quæ plura Senatus consulta, diversosque libellos pro facultatis negotiis transcripsit ——— .. 24.

Scribæ m.^i Jullien de Prunay patroni facultatis in Curiâ ... 6.

M.° Nicolao le Tellier qui rebus facultatis ardenter sudet, nostrarum rationum momenta, et argumenta quibus defensiones nostræ nituntur, undequaque conquisivit et collegit non sine penâ et labore, qui plurimum insudavit in litibus nostris instruendis, nullâ suæ utilitatis habitâ ratione, et cui multa debeo, Decanus nomine facultatis, ad facultatis et Decani gratitudinem ipsi significandam Largitus est marsupium cum centum calculis argenteis. unde summa centum octoginta et unius librarum ——— . 181.

Pro summâ triginta librarum à Decano, articulo 1.° Capitis 16. enuntiatâ et male recensitâ in Tabulis accepti 2.^di anni Decanatus primi, quam quidem Decanus non acceperat ——— .. 30:

Accenso dicto Robinet qui postridie festi D. Lucæ Instrumentum, vulgo Procez verbal, adversus Chirurgos scripsit, et eodem die Sancosmanæ communitati significavit ——... 6.

Pro Rhedis in variis facultatis negotiis a Decano impensis ——— .. 60:

Pro caducis impensis numerantur pro more ——— .. 60.

Summa huius paginæ est de trois cent soixente et sept livres.

Summa totius expensi est de quinze mil sixcent quarante six livres cinq deniers. summa vero accepti totius est quatre mille six cent cinquante sept livres deux sols ergo summa expensi superat summam accepti de dix mil neuf cent quatre vingt huit livres dix huit sols cinq deniers; Saluberrima facultas gratas et ratas habet rationes redditas a Magistro francisco Stephano Geoffroi exdecano defuncto censetque ei honorarium solitum decernendum centum et quinquaginta librarum singulis doctoribus præsentibus auliciis calcavit summam trium libellarum decano et antiquiori magistro duplum maiori bidello summam quinquaginta libellarum et minori viginti quinque et sic conclusit die martis vigesimo tertio ianuarii anni 1732. H. T. Baron Decanus

Leaulté Afforty Andry Göuel
Azenet Chomel Matot Finot promotor et dno de Vellart

Reneaume et pro Dno Fraut
Winslow. / Leaulté pro me
Courgier et Domino vergne
pro me et
domino belle isle
agrafaste.
Adam
accepi pro dominis Recquet et Chevard Adam
Hourneau
Du Cerf
Berrand.
Martinez
De Jussieu
Lemoine
Delalee.
Le Sr.
Vaille
Afforty
Le Tellier
millet et pro dº fermelhuis
Boudelin
Chevalier. Jacques
Gresnagnes
Maloët
Davier
pro Dno
Garnier
Vasse pro me et Dno Mongin
De L'Epine
Le Roy
Cosmier
de Jussieu
Postar
Fremont
Guenault
Le Hoc.
Hunauld
Brunes
Sdaget
Dubois
pro D. Boulet.
Levrnent
Boudelin pro dº De La Vigne.
pour M. Peguin
pro Dno Helvetius Winslow.
Lehaillot
Detourneau pour M. Cordelle.

# Commentarius alter

Rerum in facultate medicinæ et in Academiâ Parisiensi gestarum, cum Tabulis accepti et Expensi.

a Die Sabbati 5.° Novembris 1729.
ad Diem Sabbati 4.um Novembris 1730.

M.° Stephano francisco Geoffroy, Parisino, Decano.

---

Anno Domini millesimo Septingentesimo vigesimo nono, die sabbati quinto Novembris proximo post festum omnium Sanctorum, Saluberrima facultas de more congregata fuit ad Decanum et Professores Eligendos. Eligendi autem sors contigit magistris Germano Preaux, francisco Afforty, Jacobo Benigno Winslow, Ex majore ordine; magistris Jacobo antonio Millet et Philippo Davier de Breville ex minori ordine: qui Decanatum in sequentem annum prorogarunt magistro Stephano-francisco Geoffroy: Et hæc prorogatio ab omnibus Doctoribus unanimi consensu approbata fuit.
Deinde facultati renuntiarunt in Scholarum Professorem, ex majore ordine M. Reneaume; Ex minore Magistros Bailly et Frant: quorum nominibus in pileum conjectis, Sorte ductus est M. Michael Ludovicus Reneaume de la Garanne, qui Scholarum Professor est designatus.
Item tres in chirurgiæ Professionem latinam, unum ex Ex majori ordine M. vergne; duos Ex minore M. le Moine et Du Bois, et Sors obtigit M.° Claudio vergne.

Item ad rem herbariam et medicamentariam Edocendam, vnum ex majori ordine M. Couthier, duos Ex minore M.os Brunet et mery: Sorte designatus fuit franciscus mery.

Item ad docendam Pharmaciam duos Ex majori M.os Nicolaum Andry et Thomam Bernardum Bertrand, vnum ex minori ordine M.um Petrum Afforty qui Sorte depromptus fuit.

Item ad interpretandam chirurgiam idiomate Gallico Chirurgiæ tyronibus, vnum Ex majori ordine M. Mongin, duos e minore M.os Bourdelin et L'Epine, quorum M. Joannes Baptista mongin e pileo Educitur, et Sic de omnibus conclusit.

Deinde Magister Ægidius adam alter Scholarum professor a facultate petiit, quonam die Scholarum Medicarum instauratio fieret propter dilatas ab vniversitate academicas inducias?

Statuit facultas vt Saluberrimus ordo, ad instar cæterarum facultatum, præter jam habitas Deo optimo maximo ob natum Serenissimum Delphinum gratiarum actiones die D. Lucæ festo in Scholarum Sacello, Exultationem Suam Discipulis Suis Significaret lectionum Scholarum inducias ad quindecim dies protrahendo; Scilicet ad diem Domini quartum Decembris, quo die, Solita concio ad instaurandum Medicum Stadium haberetur et die Lunæ proximè Sequente Scholæ aperirentur: ac nihilominus primus actus quodlibetariæ celebraretur die Jovis proximo post martinalia, more Solito et Sic Conclusit.

Iisdem in Comitiis, Clarissimorum virorum qui Commentariis et rationibus posterioris anni Decanatus M.i Nicolai andry Exdecani Examinandis præpositi a facultate fuerunt, relatio audita est, quâ examinatores dixere probare se Commentarios et rationes M.i Nicolai Andry Exdecani.

# Quæstiones Quodlibetariæ

Die Jovis 17. 9.bris 1729. Magister Elias Col de vilars in ordine suo disputavit de Quodlibetariâ quæstione Respondente M.º Ludovico Petro le hoc Rhotomageo Baccalaureo medico, et fuit hæc quæstio affirmative conclusa.

Danturne morbi Salutares?

In Eodem actu circa horam undecimam, dum Baccalaurei meditantur super quæstionibus propositis, quibus Ex tempore respondere debent, major Scholarum apparitor, pro veteri consuetudine, vivâ voce nomina et cognomina Doctorum Regentium recitavit hoc modo.

Sequuntur nomina et agnomina honorandorum Magistrorum nostrorum Doctorum actu Regentium in Saluberrimâ facultate medicâ Parisiensi, A. R. S. H. 1729.

M. Joannes Cordelle antiquior Scholæ magister.
M. Germanus Preaux Professor Regius.
M. franciscus Afforty antiquus facultatis Decanus.
M. franciscus Picoté de Belestre.
M. Urbanus Leaulté.
M. franciscus Gouel.
M. Joannes Baptista Dodart, Regi à Sanctioribus Consiliis, archiatrorum Comes.
M. Petrus Marais.
M. Petrus Joannes Burette Professor Regius et è Regiâ numismatum et academiâ.
M. Alexander Petrus Mattot.
M. Claudius Burlet Regiæ Scientiarum academiæ Socius et Hispaniarum Regis olim medicus Primarius.
M. Philippus Caron antiquus facultatis Decanus.
M. Joannes Baptista Chomel Medicus Regis ordinarius et Regiæ Scientiarum academiæ Socius.
M. Philippus Hecquet antiquus facultatis Decanus.
M. Nicolaus andry Ex Decanus et Professor Regius.

M. Petrus le Tonnelier.
M. Ludovicus Lemery medicus Regis ordinarius et Regiæ Scientiarum academiæ Socius.
M. Raymundus Jacob finot
M. Michael Ludovicus Reneaume de la Garanne Scholarum Professor designatus et Regiæ Scientiarum academiæ Socius.
M. Jacobus fourneau.
M. Stephanus-franciscus Geoffroy facultatis decanus, Professor Regius, Regiæ Scientiarum academiæ Parisiensis, Regiæque Societatis Londinensis Socius, et in horto Regio utriusque Pharmaciæ Professor.
M. Joannes Hermant Medicus Regis ordinarius.
M. Petrus Azevedo.
M. Antonius Pepin.
M. Joannes Baptista fermelhuis in Regiâ artium academiâ Socius honorarius.
M. Jacobus-Benignus Winslow Regiæ Scientiarum academiæ Socius.
M. Claudius vergne Chirurgiæ Professor designatus.
M. Claudius du Cerf.
M. Salvator Cluscard.
M. Joannes-Claudius-adrianus Helvetius Regi à Sanctioribus consiliis, medicus Regis perpetuo ordinarius, Reginæ medicus Primarius, et è Regiâ Scientiarum academiâ.
M. Michael Procope Couteaux.
M. Joannes Baptista Mongin Chirurgiæ Gallicæ Professor designatus, et Medicus Regis ordinarius.
M. Joannes Couthier.
M. Antonius Geoffroy.
M. Hyacinthus Theodorus Baron Pharmaciæ Professor.
M. Camillus falconet Regiæ utriusque aulæ Equestris Medicus ordinarius.
M. Ægidius Adam Scholarum Professor.
M. Thomas Bernardus Bertrand.
M. franciscus Pousse.
M. Joannes Baptista Thomas martineng Scholarum Professor.
M. Joannes Baptista Silva Serenissimi Ducis Borbonii Medicus ordinarius.
M. Antonius de Jussieu Regiæ Scientiarum academiæ Socius et Botanices in horto Regio Parisiensi Professor.
M. Joannes Besse Dotariæ Hispaniarum Reginæ à Consiliis et medicus Primarius.

M. henricus Besnier.
M. Elias Col de vilars Chirurgiæ Gallicæ Professor.
M. Petrus Antonius Lepy.
M. Antonius le moine.
M. Andreas de Laleu
M. franciscus Bailly.
M. Claudius Antonius Renard.
M. Petrus Afforty Pharmaciæ Professor.
M. Nicolaus le Tellier.
M. faustus alliot de mussay.
M. Michael Peaget Rei herbariæ Professor.
M. Jacobus Antonius millet.
M. Joannes-franciscus Leaullé Chirurgiæ Professor.
M. Michael-Ludovicus vernage medicus Regis ordinarius.
M. Ludovicus Claudius Bourdelin Regiæ Scientiarum Academiæ.
M. Emmanuel mauritius du verney.
M. Ludovicus de Santeul.
M. Claudius Brunet.
M. Joannes Damianus Chevalier.
M. Claudius de la vigne de frecheville, medicus Regis et Domûs Reginæ ordinarius.
M. Gabriel Antonius Jacques.
M. Josephus de la Grive non Regens.
M. Guillelmus de magny.
M. Ludovicus Simon Emmerez.
M. Petrus Maloet Regis Consiliarius et Medicus, nec non Domûs Regiæ Invalidorum Ducum et militam ordinarius, et E Regiâ Scientiarum academiâ.
M. Jacobus Trant E Regiâ Scientiarum academiâ.
M. Philippus Davier de Breville, Dotariæ Hispaniarum Reginæ consiliarius et Medicus ordinarius.
M. Thomas Renatus Gasnier
M. andreas Josephus Seron.
M. David vasse.
M. Nicolaus le Roy de S.t Aignan.
M. Joannes-Ludovicus le Thieullier.
M. Ludovicus-Hyeronimus Cosnier.
M. Guillelmus-Josephus de l'Epine.
M. Joannes Baptista du Bois.
M. franciscus mery Rei herbariæ Professor designatus.
M. Bernardus de Jussieu, Regiæ Scientiarum academiæ, Regiæque societatis Londinensis Socius, et in horto Regio Prodemonstrator.
M. Joachimus-Joannes Costar.
M. Desiderius-Claudius fremont.
M. Joannes-Baptista Boyer.

Die Sabbati 19. 9.^bris^ 1729 Baccalaurei Responsa fuerunt probata.

Die Iovis 19. Ianuarii 1730. M.^er Ioannes Besse, Dotariæ Hispaniarum Reginæ a Consiliis medicus primarius disputavit de Quodlibetariâ quæstione, in ordine suo, Respondente Raimundo de la Riviere Parisino Baccalaureo medico, et fuit affirmativè conclusa.

An in paroxysmis febrium intermittentium venæ sectio?

Die Sabbati 21. Ianuarii 1730. apertâ Scrutinii capsâ Responsa Baccalaurei probata sunt.

Die Martis 7.° februarii 1730. M.^er henricus Besnier disputavit de Quodlibetariâ quæstione, Respondente M.° francisco Iosepho hunauld armorico Baccalaureo Medico, e regia Scientiarum academia, et in horto Regio professore designato et fuit affirmativè conclusa.

An Dysentericis anodyna?

Die Sabbati 11.° februarii 1730. apertâ capsâ Responsa probata sunt.

Die Iovis 16. februarii 1730. M.^er Antonius de Iussieu Regiæ Scientiarum academiæ, regiarumque Societatum angliæ et Prussiæ Socius, Et Botanices in horto Regio Parisiensi Professor ac Demonstrator de quodlibetariâ quæstione disputavit, Respondente M.° Antonio Nicolao Guenault Parisino Baccalaureo medico Et fuit affirmativè conclusa.

An inveteratis alvi fluxibus Simarouba?

Die Sabbati 18. februarii 1730. apertâ capsâ Responsa probata sunt.

Die Martis 21. februarii 1730. M.^er Ioannes Baptista Silva a Consiliis cubiculi Regii, et Serenissimi Ducis Borbonii ordinarius medicus disputavit de Quodlibetaria quæstione Respondente M.° Paulo Iacobo Malouin Cadomæo, Baccalaureo Medico et fuit affirmans Conclusio.

An semper in inflammationibus Revulsio?

# Quæstiones medico-Chirurgicæ.

Die Jovis 9. martii 1730. M.er Joannes Baptista Thomas martineng disputavit de quæstione medico chirurgicâ, Respondente M.o antonio Nicolao Guenault, Parisino, Baccalaureo medico et fuit affirmans Thesis conclusio.

Utrum ab injectionibus directa Gonorrhea curatio?

Die Sabbati sequenti capsâ scrutinii apertâ probata fuere Responsa Baccalaurei.

Die Jovis 16. martii 1730. M.er franciscus Pousse disputavit de quæstione medico chirurgicâ Respondente M.o Raimundo de la Riviere Parisino Baccalaureo medico et fuit affirmans Thesis conclusio.

An Chirurgia Medicinæ principiorum inops sit manca?

Die sabbati 18. martii 1730. Responsa Baccalaurei probata fuere.

Die martis 21. martii 1730. M.er Thomas Bernardus Bertrand disputavit de quæstione medico chirurgicâ, Respondente M.o francisco Josepho hunauld armorico, e regia scientiarum academiâ, et in horto regio Professore designato, Baccalaureo medico et fuit affirmans Thesis conclusio

Utrum in ascite paracentesim tardare, malum?

Die Sabbati sequenti Baccalaurei Responsa fuere probata.

Die Jovis 30. martii 1730. M.er ægidius adam disputavit de quæstione medico-chirurgicâ, Respondente M.o Ludovico Petro le hoc Rothomagæo, Baccalaureo medico, et fuit conclusio affirmans

An præcavendæ cataractæ, oculi paracentesis?

Die Sabbati sequenti Responsa Baccalaurei probata fuere.

Die Jovis 11.o maii 1730. M.er Camillus falconet Salubris Consilii Regii socius, è regiâ inscriptionum et numismatum academiâ disputavit de quæstione medico-chirurgicâ Respondente Paulo Jacobo Malouin Cadomæo Baccalaureo medico et fuit affirmans hujusce Theseos conclusio.

An Educendo calculo, cæteris anteferendus apparatus Lateralis?

Die sabbati sequenti Responsa Baccalaurei fuerunt probata.

# Vesperiæ Et Doctoratus.

Die Martis 26. 7.bris 1730. Celebratus est actus vesperiarum M.i Pauli Jacobi Maloüin, Præside M.o Claudio vergne, pro M.o Joanne-Claudio-Adriano helvetius, Regi a sanctioribus consiliis, medico Regis perpetuò ordinario, Reginæ medico primario, e Regiâ Scientiarum academiâ. hæ duæ quæstiones agitatæ sunt

An Circuitus Sanguinis: { a motu partium tonico / transpirationis causa

Prior a præside Exagitata fuit in vtramque partem et Candidato proposita. Posterior a M.o Thoma Bernardo Bertrand Solvenda Licentiato tradita fuit.

Die Martis 3.o 8.bris 1730. Pileo Doctorali donatus fuit M.r Paulus Jacobus Malouin a supra dicto præside, hæcque gemina quæstio fuit in vtramque partem proposita

An inflammationum { Sedes } vasa lymphatica / { curatio } Sanguinis missio revulsoria

Primam quæstionem inauguratus Doctor proposuit M.o Andreæ-Josepho Seron, alteram vero præses proposuit M.o Thomæ Bernardo Bertrand.

Die Mercurii 27. 7.bris 1730. Celebratus est actus vesperiarum M.i antonii-Nicolai Guenault, Præside M.o Claudio Brunet pro M.o Michaele Procope Couteaux duæ quæstiones agitatæ sunt

An quò mater foecundior, eò infans { vivacior / Solertior

Primam quæstionem actus Præses proposuit Candidato. alteram vero M.r Claudius vergne proposuit Licentiato.

Die Martis 10. 8.bris 1730. Pileo doctorali donatus fuit M.r Antonius Nicolaus Guenault a supra dicto præside, hæcque Duplex quæstio in vtramque partem agitata

Vtrum infantes a foecundioribus geniti { rarius ægrotent? / facilius curentur?

Primam quæstionem inauguratus Doctor proposuit M.o Davidi vasse. alteram vero Præses proposuit M.o Claudio vergne.

Die Mercurii 11.° 8.bris 1730. celebratus est actus vesperiarum m.i Ludovici Petri le hoc Preside m.o Joanne Baptista mongin, consiliario medico Regis ordinario, chirurgiæ idiomate Gallico Professore designato. hæ binæ quæstiones sunt agitatæ.

An lues venerea { a vermibus?
ab impuro concubitu solo?

Prior a preside exagitata fuit in utramque partem et candidato proposita: posterior a m.o Claudio Brunet solvenda Licentiato tradita fuit.

Die martis 24. 8.bris m.er Ludovicus Petrus le hoc inauguratus fuit Doctor a m.o Joanne Baptistâ mongin, et hæc gemina quæstio fuit in utramque partem proposita

An luis venereæ { certa sint signa?
curatio chirurgis committenda?

Primam quæstionem inauguratus Doctor proposuit m.o nicolao le Roy de saint aignan, alteram vero Præses proposuit m.o Claudio Brunet.

# Orationes Publicæ.

Die sabbati 3.° decembris 1729. m.er Joannes Baptista Thomas martineng, scholarum professor, medicinam Philiatris per biennium expositurus publicam habuit orationem, quâ sibi probandum proposuit; Medicinæ, quemadmodum et Belli artem non aliâs quam in Galliâ vel doceri diligentiùs vel feliciùs excoli.

Die Dominico 11.° Xbris 1729. m.er Elias col de vilars Chirurgiæ Tyrones et candidatos edocturus Gallico idiomate, orationem Gallicam habuit.

hic scribendi quia vivendi finem fecit M.er Steph. franciscus Geoffroy, exdecanus, facultatis Parisiensis decus et præsidium; quem luget ademptum lugebitque diu saluberrimus ordo. is enim Doctrinâ et peritiâ clarus, probitate et candore commendabilis, res nostras per quadriennium gessit tantâ cum vigilantiâ, tanto cum studio, ut non operibus, non vigiliis, non valetudini licet infirmæ pepercerit usquam, quoties de nostris

Privilegiis stabiliendis, de Scholæ nostræ amplificandâ dignitate ac famâ actum est, dignus Sanè, si fata voluissent, qui pro publici et facultatis bono longius traxisset ævum. meritissimus ille Exdecanus instantis interitus sibi conscius Commentarios posterioris anni 2i. sui Decanatus, nondum licet ab Examinatoribus lectos et probatos, in majoribus Codicibus Scribere contrà morem cœperat; sed cum non liceat nisi actu Decano aut Doctori à facultate ad id convocatâ nominato Scribere in illis Codicibus, Ego Decanus convocavi Doctores omnes in Scholas Superiores Die Veneris 2o. Martii 1731 horâ 10a. matutinâ, de Commentariis et rationibus posterioris anni secundi Decanatus Mi. S. f. Geoffroy Exdecani in majoribus facultatis Codicibus inscribendis deliberaturos. Rogatis singulorum Doctorum sententiis, ferè omnes censuerunt Mum. Hyacinthum Theodorum Baron actu Decanum, quod ex Commentariis, prius probatis, supradicti decanatûs inscribendum superest, propriâ manu, ut moris est, Scribere debere in majoribus facultatis Codicibus; eumque insuper enixè rogarunt, ut quantum patiuntur plurima quibus occupatur negotia, id fiat cum celeritate, ne, morâ, rebus Viduæ Exdecani, cui tanta debere se profitetur facultas, labes aliquantula aspergatur, et sic Conclusit.

H. T. Baron Decanus

## Demonstrationes Anatomicæ, Operationes Chirurgicæ et Pharmaceuticæ

Die Lunæ 2o. Januarii 1730 Magister Ægidius Adam, Anatomem in virili cadavere celebravit, secante Nicolao Antonio Bernardo Collignon filio Chirurgo Parisiensi.

Die Jovis 27o. Aprilis 1730 Mr. Joannes franciscus Leaulté operationes Chirurgicas super humano Cadavere edocuit, operi manum admovente Ludo. Roberto Gervais Chirurgo Parisiensi.

Die Lunæ 4o. 7bris 1730 Magister hyacinthus Theodorus Baron Pharmaciæ professor, selectas ex Pharmaciâ tam Galenicâ quàm Chymicâ

Chymicâ Medicamentorum compositiones, earumque vires explicavit, operante Carolo Habert Pharmacopoeo Parisiensi.

## Obitus Doctorum

Die Octobris 1729 M.^er^ Joannes Baptista Procope Couteaux Doctor non Regens obiit Cadire.

Die ~~14 Martii~~ 1730 M.^er^ Faustus Alliot obiit in Insulâ Sandominicanâ Gallicè S.^t^ Domingue ejus Manibus in Scholarum Sacello parentatum est. #

# obiit M. faust. Alliot die 11.° maji ut fertur ... vulgo ... mortuaire ... a parentibus Reneaume decan.

Die 8.° 8^bris^ 1730 M.^er^ Antonius Geoffroy fato functus est in Patriâ Balneolensi ætate circiter 45.

# Acta et Comitia Saluberrimi Medicorum ordinis

## à Die Sabbati 5.° 9.^bris^ 1729 ad Diem Sabbati 4. 9.^bris^ 1730

## M.° Stephano francisco Geoffroy Parisino iterum Decano.

Die Jovis 1.° Decembris 1729 habita sunt Comitia vulgò prima mensis dicta, ubi primum actum est de Morbis grassantibus. Decanus insuper de lite adversus quinque Demonstratores Barbitonsores Chirurgos Sancosmanos Dixit causam agi cœptam esse Die Veneris 28.° 9.^bris^ 1729 et remissam fuisse ad Diem 2.^am^ Decembris Sequentem, ob Judicum penuriam; addidit insuper Decanus Doctores Medicos debere Sedulò Judices

adire

adire.

Die Lunæ 2°. Januarii 1730 habita sunt solita Comitia vulgò Prima mensis. primum actum fuit de Catharro Epidemicè grassante. Iisdem Comitiis obtulit ~~et legit~~ Decanus libellum brevi mandandum typis pro facultate adversus Barbitonsores Chirurgos. et hunc non solum probarunt, sed huic etiam adjecerunt plurima utilia.

Die Lunæ 6°. februarii 1730 habita sunt solita Comitia Prima mensis dicta ad hunc usquè diem delata, in quibus actum est de morbis grassantibus, scilicet de Catharro Epidemico tunc minus frequenti, Peripneumoniâ, Apoplexiâ, Paralysi Catharrali, illi Catharrales morbi et febres desinunt cum Eruptionibus cutaneis.

Decanus insuper de Beneficio Capellaniæ Castelleti, vacante morte D^ri^. DuMesnil verba fecit.

Libellus pro facultate adversus Barbitonsores Chirurgos distributus fuit a Decano singulis Doctoribus qui aderant.

insuper addidit Decanus adiisse se Judices cum Rectore Universitatis et Doctoribus Medicis deputatis

Die Sabbati 28°. februarii 1730 convocatis Doctoribus Medicis, ut moris est, ad eligendos Examinatores Candidatorum Medicinæ ad Baccalaureatum promoveri cupientium, sorte ducti sunt primum Electores Examinatorum, tres ex majori ordine, scilicet Magistri Urbanus Leaulté, franciscus Gouel, et Claudius Vergne; ex minori, M.^ri^ Jacobus Antonius Millet, Joannes Baptista DuBois. hi quinque Electores, præstito prius solito juramento, proposuerunt, ex maj. ordine M.^os^ Hyacinthum Theodorum Baron, Ægidium Adam, Joannem Baptistam Thomam Martineng, ex iis tribus sorte ducti sunt M.^ri^ Ægidius Adam, Joannes Baptista Thomas Martineng: ex minori

M.^os^

M.os Joannem franciscum Leaulté, Joannem Damianum Chevalier, Guillelmum Josephum de L'Epine, ex quibus Sorte ducti Sunt M.i Leaulté et Chevalier, itaque quatuor Examinatores Candidatorum appellati Sunt M.i Ægidius Adam, Joannes B.a Thomas Martinenq, Joannes franciscus Leaulté et Joannes Damianus Chevalier qui Solitum præstitere juramentum et Sic conclusit

Die Mercurii 1.o Martii 1730 habita Sunt Solita Comitia Prima mensis dicta, in quibus actum est de morbis grassantibus.

Die Sabbati 4.o Mensis Martii 1730 Doctores Medici per juramentum convocati in Scholas Superiores convenerunt quam frequentissimi, et primùm probaverunt Responsa Pauli Jacobi Malouin Cadomœi Baccalaurei Medici in actu Quodlibetario die Martis 21 februarii celebrato, Præside M.o Joanne B.â Silva. Deinde Decanus dixit Capellaniam unam ex tribus Capellaniis in Castelleto Parisiensi fundatis, nunc vacare per obitum M.i Jacobi Du Mesnil de la Mogisiere, Presbiteri Cœnomanensis, M.i in Artibus, in utroque jure Licentiati, qui decessit Die Jovis 26.o Januarii 1730, et in fano Deo dicato Sub invocatione S.ti Severini Sepultus est; hanc Capellaniam esse ex numero beneficiorum quorum jus Patronatûs pertinet ad almam Studiorum Parisiensium Universitatem et cujus præsentatio pro Suâ vice et, ut aiunt, Turno recurrente, Saluberrimæ facultati competit: ad hanc Capellaniam appellandum esse à facultate Clericum aliquem, virum nempe virtute, probitate morum, integritate vitæ commendabilem. Itaque re in Deliberationem missâ, et collectis per Scrutinium Suffragiis, Doctores numero plures Suffragati Sunt M.o Marco

Guærino

Guarino Duchemin, Sacerdoti è Diœcesi Rhotomagensi, quem proindè facultati placuit præsentari ad Capellaniam vacantem in Castelleto Parisiensi, atque ità conclusit.

Post hæc Decanus coràm facultate aperuit quonam in statu erant negotia facultatem inter et Barbitonsores Chirurgos, ex quo lis à Supremâ Curiâ appunctata fuerat, (depuis que l'affaire avoit esté appointée) dixit Illustrissimum Protopræsidem ipsi Decano et facultatis deputatis testatum fuisse, se vehementer optare, ut lites facultatem inter et Barbitonsores Chirurgos componantur et ad concordiam res adducantur.

Addidit Decanus, jàm quædam de conciliatione inita fuisse colloquia inter utrumque Patronum in Curiâ: facultatem verò duobus Articulis plurimum insistere, nempe ut generalis fiat omnium controversiarum conciliatio, deindè ut Chirurgos edocendi jus ac potestas Medicis conservetur. nihilominus tamen litem in ordine suo dirigendam esse, ut facultas Barbitonsores Chirurgos judicio persequatur, si nulla fieri possit conciliatio. quæ quidem ab universo ordine probata sunt.

Die Veneris 25.° 9.bris 1729 causa adversus quinque Demonstratores Barbitonsores Chirurgos San Cosmanos dicenda erat; sed die 2.° x.bris sequenti agi cœpta est; Patronus facultatis, Magister Julien de Brunay; Patronus Academiæ, quæ pro facultate intervenerat, M.er Aubry; et pro Barbitonsoribus Chirurgis M.er Normand. M.r Julien de Brunay causam aggressus est dicere 2.° x.bris pro facultate. M.er Normand pro Barbitonsoribus Chirurgis, et M.er Aubry pro Academiâ; et die Veneris 17.° februarii 1730, post orationem Patroni Catholici D.i Gilbert de Voisins et undecim orationes, causa scriptis probanda ad judices decreto remissa fuit, et Causæ

relator

Relator à Senatu renuntiatus fuit Magister
Ludovicus le Moyne Ecclesiæ Parisiensis Canonicus.
dum causa dicebatur, omnis cura à Decano et
Doctoribus impensa fuit, et facultatis nomine
libellus mandatus typis, et Judicibus et Doctoribus
aliis quæ fuit distributus.
tandem Decanus facultati obtulit Thesim
cujusdam Emery, Collegii Ambianensis
aggregationem ambientis typis mandatam
sub hac verborum serie
An Anginæ menstruis fluentibus venæ sectio?
et à M.is De Basseville et Rohault Medicis
aggregatis Collegii Ambianensis, illo subDecano,
hoc autem Syndico ad facultatem delatam et
ejusdem censuræ subjectam. re in deliberationem
missâ, censuit facultas quinque Doctores
appellandos esse, tres ex majori, M.os nempè
Andry, Reneaume et falconet; duos ex minori,
scilicet M.os de la leu et Du Bois qui hanc
thesim examinarent et suum de eâ judicium
ad facultatem referrent, et sic conclusit.

Cum publico mandato per Petrum de la Grive
majorem facultatis Apparitorem die 27.°
februarii 1730 subscripto, promulgato, et valvis
Scholarum et viarum compitis affixo, Decanus
Medicinæ candidatis indixisset diem Sabbati
18.um Martii, quo sisterent se coram facultate,
supplicaturi pro admissione ad Baccalaureatum:
Doctores omnes, ut mos est, convocati sunt in
Scholas superiores horâ hujus diei decimâ
Candidatorum supplicationes audituri; congregatis
Doctoribus primum facta est mentio Theseos
à Raymundo de la Riviere, Baccalaureo,
die Jovis 16.° Martii propugnatæ, Præside
M.o francisco Pousse, de quâ sententiam
rogati Doctores censuerunt, hanc Thesim
supprimendam esse, aliamque à M.o francisco
Pousse sufficii debere; et quandoquidem Decano
tunc

tunc ægrotanti non licuerit, et per ægritudinem, et per temporis brevitatem hanc Thesin serius oblatam examinare et corrigere, qui eamdem ad M.^um Franciscum Bouffe, Præsidem emendandam remiserat, decreverunt nullam Thesim inposterum esse in Scholis propugnandam, nisi Decano prius exhibita fuerit quindecim diebus, antequam ejusdem Theseos argumentum in Scholis inferioribus à Bidellis promulgetur: alioquin licere Decano aliam quamcunque Thesim proponere, de quâ Baccalaureus respondere teneatur, Secundum jam pridem à facultate lata Decreta, et Specialim die Sabbati 2.° Januarii 1672 M.° Dyonisio Puylon Decano et die Jovis 19.° Januarii 1673 M.° Joanne Baptistâ Moreau Decano. et Sic conclusit ex majore Suffragiorum numero Germanus Preaux præsentium Doctorum antiquior, Decani propter invaletudinem absentis vices gerens.

Deinde intromissi Septem qui aderant Candidati Supplicaverunt facultati, Antonio Joanne Daval Parisino orationem habente. exin de Nomine, Cognomine, Patriâ, et Religione, et de unâ brevi quæstione Medicâ interrogati sunt à Septem Antiquioribus M.^is, quibus Satisfecere. undè eorum Supplicationi annuit facultas, et Diem Lunæ proximum ipsis indixit, quo Suas testimoniales de Baptismate, de Magisterio in Artibus, et Studii tempore litteras afferrent, et Sic conclusit Germanus Preaux præsentium Doctorum antiquior absente et ægrotante Decano.

Die Lunæ 20.° ejusdem Martii congregatis Doctoribus quam plurimis iidem Candidati, litteras Suas exhibuerunt; postea facultas Sex Doctores ex præsentibus appellavit, tres Scilicet ex majori M.^os Franciscum Picoté de Belestre, Alexandrum Petrum Mattot, Thomam

Bernardum

Bernardum Bertrand; tres ex minori Mos Andream de Laleu, franciscum Bailly et Ludovicum Claudium Bourdelin, qui ~~Candidatorum litteras examinarent et~~ quibus candidatorum litteras examinandas commisit nomine facultatis Mer. franciscus Afforty præsentium Doctorum antiquior, absente per morbum Decano.

Die Veneris 24o. Martii 1730 Convocati sunt Doctores horâ decimâ matutinâ, clarissimorum virorum qui examinandis Candidatorum litteris præpositi fuere, relationem audituri et de eâ suum judicium laturi. Antonius Joannes Daval litteras Licentiati in utroque jure attulerat, non verò attulit litteras Magisterii in artibus prorsus necessarias, quas propediem afferre pollicitus est, Otto Casimirus Barfeknetcht, Coeslinensis Pomeranus olim Lutheri religionem professus, jam diu extrà patriam peregrinus, actum sui Baptismatis offerre non potuit, sed actum suæ Abjurationis seu Conversionis ad fidem Catholicam Apostolicam et Romanam ~~attulerat~~. dixit verò se esse circiter 33 annos natum, nullas obtulit studii vel Magisterii in Artibus testimoniales litteras quibus non indigebat ut pote Medicinæ Doctor in Universitate Remensi renuntiatus. Cæterorum autem litteræ integræ erant et legitimæ unde facultas censuit Candidatos omnes esse admittendos ad examen die Lunæ proximo et sequentibus diebus horâ ipsâ post meridiem secundâ, et sic conclusit Mer. franciscus Afforty antiquus facultatis Decanus et ex præsentibus antiquior, absente propter infirmam valetudinem Decano.

Diebus Lunæ, Martis, Mercurii ^et veneris proximè sequentibus de Physiologiâ, Hygieine, Pathologiâ, ^et aphorismo Hippocratis Candidati tentati sunt, Magistro

francisco

francisco Bicot de Belestre Decani ægrotantis vices gerente.

Die Sabbati 10.ª Aprilis 1730 habita sunt Comitia Prima Mensis dicta, in quibus actum est de morbis grassantibus.

Eodem Die congregatis Doctoribus horâ decimâ matutinâ post Sacrum Clarissimorum Examinatorum relationem audituris et de eâ judicium laturis 1.º à Decano adhuc convalescente aperta fuit Scrutinii Capsa quâ continebantur Suffragia Doctorum, qui Lud. Petri le hoc Baccalaurei responsa audiverant in actu Quodlibetario Chirurgico, Die Jovis 30.ª Martii in Scholis propugnato, Præside M.º ægidio Adam, et facultas ejus responsa probavit.

Deinde M.er ægidius Adam, eorum qui Candidatos examinandi provinciam obierant antiquior renuntiavit Septem Medicinæ Candidatos, postquàm eorum Eruditionis periculum fecerint, ipsamque variis tentaverint examinibus, apprimè satisfecisse, dignosque videri, qui Baccalaureatu donentur, quæ quidem M.orum Examinatorum Sententia universi ordinis assensu, per Scrutinium lato, confirmata fuit quapropter eos ad Baccalaureatum admittendos esse conclusit

Tùm Antonius Nicolaus Guenault Baccalaureus Medicus, cum Ludovico Petro le hoc, francisco Josepho Hunault, Paulo Jacobo Maloüin, absente Raymundo de la Riviere accessit, atque suo et Commilitonum nomine postulavit à facultate, ut confecto Medico stadio, Baccalaureorum Emeritorum titulo donentur et ad Examen de Praxi admittantur. horum postulationi annuit facultas, eosque quattuor astantes Baccalaureos ad Examen de Praxi admisit, eâ tamen conditione, ut adsint actui Quodlibetario Medico-Chirurgico de quâ Paulus Jacobus Maloüin respondere debet. ille quidem actus intrà Quadragesimæ tempus, ut fieri solet, propter ægritudinem M.ri Camilli facolnet Præsidis celebrari non potuit. et sic conclusit

tandem sub finem Comitiorum Medicinæ
Candidati in Scholis inferioribus, altâ majoris
Apparitoris voce, Baccalaurei palam renuntiati
sunt et admissi ad Principium, quod ex inferiori
Cathedrâ pronuntiarunt: scilicet
Antonius Joannes Daval, Parisinus, Doctoris filius.
Joannes Baptista Ludovicus Chomel de Joinville,
Parisinus, Doctoris filius.
Hyacinthus Theodorus Baron, Parisinus,
Doctoris filius.
franciscus Achillas fontaine, Claromontanus
Bellovacensis, Doctoris filius.
Petrus Roussin de Montabour, Constantiensis.
Robertus Hubertus Linguet, Remensis.
Otto Casimirus Barsekrecht, Coeslinensis
Pomeranus.
Die Martis 2.º Maii habita sunt solita
Comitia Prima Mensis dicta, in quibus actum
est de morbis præterito mense grassantibus,
qui scilicet fuerunt Tusses contumaces,
Peripneumoniæ benignæ, Variolæ discretæ
et Erysipelatosæ, Morbilli et Petechiæ in
infantibus benignæ, malignæ in adultis.
Catharri Paralytici, Scorbutici in Nosocomiis,
febres intermittentes non mali moris, Anginæ
nonnullæ.
addidit insuper Decanus solvisse Patrono M.º
Julien de Prunay 504.tt summam Ludovicorum
aureorum n.º 21. insuper eidem Patrono
facultatis Marsupium centum Calculorum
argenteorum dedisse. dedit insuper Magistro
Aubry Patrono Universitatis summam
192.tt octo Ludovicis aureis, insuper utriusque
Clericis Scriptoribus nummum argenteum
singulis sex librarum.
Libelli mandati Typis 1600 in folio. 500 in
quarto; quæ singula à facultate fuerunt
probata.

Die

Die Jovis 1.° Junii 1730 habita sunt solita Comitia Prima Mensis dicta, in quibus actum est de morbis grassantibus.
Die Veneris 2.° Junii 1730 horâ post meridiem 3.â convocati Doctores omnes in Scholas superiores, Bursarum Partitionem pro Licentiis Decanatus M.i Nicolai Andry definierunt.
Die Lunæ 12.° Junii 1730 et sequentibus ejusdem hebdomadæ diebus novi Baccalaurei de omni materiâ Medicinali ab horâ 2.â ad quintam interrogati sunt, et die Sabbati 17.° Junii horâ decimâ matutinâ post sacrum, eorum responsa fuerunt probata per scrutinium, ex Baccalaureorum numero recesserant duo Daval et Roussin de Montabour.
Die Sabbati 1.° Julii 1730 habita sunt menstrua Comitia in quibus actum fuit de morbis grassantibus
Die 12.° Julii latum fuit sequens Senatus Consultum.

## Extrait des Registres du Parlement

Entre les Doyens Docteurs Regents de la faculté de Medecine en l'Université de Paris demandeurz en lettre en forme de Requeste Civile par eux obtenue en Chancellerie et Requestes afin d'enterinement des 17 et 21 fevrier 1725 d'une part, et la Communeauté des Maistres Barbierz Chirurgiens à Paris et George Marechal Ecuyer Premier Chirurgien du Roi Provost et Garde en la ditte Communeauté defendeurz d'autres et entre la ditte Communeauté et le dit Sieur Marechal, demandeurs en trois Requestes des 29 Mars 1.er et 14 Avril 1730 à cequ'ils fussent reçus opposants à la procedure de la faculté de Medecine et à l'Arrest d'apointé au Conseil sur la Requeste civile par elle obtenu le 24 Marz 1730 d'une part, et les dits Doyens et Docteurz Regents de la ditte faculté de Medecine defendeurz d'autre part, sans que les qualités puissent

puissent nuire ny prejudicier apres que Julien
de Brunay Advocat de la faculté de Medecine
et Normand Advocat de la Communeauté des
Chirurgiens et de Marechal ont esté oüys ensemble
Gilbert pour le Procureur general du Roi.
La Cour recoit les parties de Normand opposantes
a l'Execution de l'Arrest par defaut pour faire
droit au principal sur les lettres en forme de
Requeste Civile et Requeste afin d'enterinement
d'icelle apointe les parties au Conseil, et joint
à l'instance d'entre les parties distribuée à Mtre
Louis le Moine Conseiller pour leurs estre fait
droit sauf à disjoindre s'il y echet joint
les fins de non recevoir deffenses au contraire.
fait en Parlement le 12 Juillet 1730 collationé
et signé Ysabeau.
le 11 e Aoust 1730 signifié à Maistres Caland
Morel le jeusne et Beranger signé Bassery.
Die 14° Julii, sequenti instrumento intercessit
facultas adversus Chirurgos
A la Requeste des Doyens Docteurs Regents
de la faculté de Medecine de Paris qui ont
eleu leur domicile en la maison de Mtre Charle
Drouart Procureur en la Cour sise Rüe
Ste Croix de la Bretonnerie Paroisse St
Paul soit signiffié et declaré à Monseigneur
le Procureur General qu'ils s'opposent à
l'enregistrement de toutes lettres Patentes
que les Chirurgiens pourroient avoir obtenus
de sa Majesté qu'au prealable les dittes
lettres Patentes ne leurs ayent esté communiqués,
dont acte.
le 14 Juillet 1730 signiffié et Baillé copie
à Mr le Procureur General en son hotel
rüe Hautefeuille en parlant à son Portié
par nous huissier en Parlement soussigné
signé Bassery et controllé à Paris le 14
Juillet 1730.
Die 1° Augusti 1730 habita sunt solita Comitia
in quibus actum fuit de morbis grassantibus.

Diebus

Diebus Lunæ 14, Mercurii 16, Veneris 18º Augusti 1730 Doctores omnes ab horâ 3ª ad 6ªam in Scholas Superiores convocati sunt Emeritos Baccalaureos de Praxi Medicâ Examine publico tentaturi.
Die Sabbati 19ª Augusti 1730 ritè convocatus Saluberrimus ordo, suum de Baccalaureorum Emeritorum Examine de Praxi tentatorum responsionibus judicium per scrutinium laturus, probavit Baccalaureorum Emeritorum responsa eosque ad Licentias admisit. insuper Jus Rotuli assignatum est.
Die Veneris 25º Augusti Mer Claudius Vergne pro Decano ægrotante Baccalaureos emeritos ad Licentias admissos nomine totius Collegii Medici obtulit Academiæ Cancellario Dº Bouin in Aulâ Archiepiscopi Parisiensis.
Die Dominico 27º Augusti 1730 Mer Raymundus de la Riviere, Licentiandus Medicus Parisiensis, Baccalaureorum Emeritorum Paranymphus, de artis Medicæ Saluberrimæque facultatis splendore dixit, et Licentiandorum laudes celebravit in Scholis inferioribus.
Die Lunæ sequenti 28º Augusti 1730 convenere Doctores cum Academiæ Cancellario in Aulam Archiepiscopi Parisiensis et suffragia de ordine Licentiandorum tulerunt hoc modo.

Paulus Jacobus Maloüin Cadomæus.
Antonius Nicolaus Guenault Parisinus.
Ludovicus Petrus le Hoc Rothomageus.
franciscus Josephus Hunauld Armoricus.
Raymundus de la Riviere Parisinus.

Quibus ingenua procumbentibus, Cancellarius, cum Apostolicâ Benedictione, Licentiam docendi et faciendi Medicinam impertivit: tum Mº Paulo Jacobo Maloüin qui 1um obtinuerat Licentiæ gradum proposuit Cancellarius Quæstionem Medicam, de quâ ubi primus ille Licentiatus Respondit, Cancellarius, Mer Claudius Vergne, Decani vicem

vicem gerens, et Licentiati ad templum Deo
Sacrum sub Invocatione Beatæ Mariæ
Nostræ Dominæ se contulerunt, ubi præstito
Solito Sacramento, pro tot collatis in se
Beneficiis Deo optimo maximo gratias
egerunt amplissimas.

Die Veneris 1.a 7.bris 1730 habita sunt solita
Comitia vulgò Prima mensis dicta, ubi de
morbis grassantibus per mensem nuper elapsum
actum est.

Eadem Die Pharmacopoeorum Parisiensium
Custodes facultati obtulerunt descriptionem
Theriaces quam Publicè in horto suo conficere
meditabantur, Supplicaveruntque vellet tot
facultas hanc descriptionem testimonio suo
comprobare, tum etiam ejusdem Theriaces
expositionem et confectionem præsentiâ suâ
cohonestare. benignè auditâ eorum Suppli-
catione hoc negotium ad alia Comitia
remissum est.

Die 9.o 7.bris convocata facultas deliberatura
Super oblatâ à Pharmacopoeorum Parisiensium
Custodibus Theriaces ab iisdem preparandæ
et componendæ descriptione, censuit nominandos
esse Examinatores, qui de eâ descriptione suum
Judicium facultati referrent. cum Decano
M.o Stephano francisco Geoffroy et Pharmaciæ
Professoribus M.o H. T. Baron et M.o Petro
Afforty appellati sunt ex majori ordine

M.i Philippus Caron.
Michael Ludovicus Reneaume.

de minori ordine

M.i Andreas de Laleu.
franciscus Bailly.

Die 16.o 7.bris convocati fuerunt Doctores
audituri relationem Clarissimorum
virorum qui propositi fuerant Examini
Descriptionis Theriaces à Pharmacopoeorum
Custodibus facultati oblatæ, omnes eam

facultatis

facultatis approbatione dignam retulerunt quibus auditis, Pharmacopoeorum supplicationi annuit facultas sequens que Decretum typis mandandum ipsis concessit

## facultatis Medicæ Parisiensis Judicium de Theriacæ preparatione datum die 16.° 7.bris 1730

Anno Domini 1730 Die Martis 16.° 7.bris Saluberrima facultas auditâ relatione Clarissimorum virorum qui Theriaces descriptionem à Juratis rei Pharmaceuticæ Custodibus die 1.ª ejusdem Mensis facultati oblatam examinaverunt Censuit hanc Theriaces descriptionem similem esse et Andromachi Senioris descriptioni à Galeno traditæ eandemque approbandam esse atque à Pharmacopoeis religiosè observandam esse ut pote quæ ab omni ævo cæteris descriptionibus antiquior ac præstantior habita fuit, quam etiam Galenus à Romanis Imperatoribus pluries invitatus ut hoc Antidotum ipsis prepararet omnibus aliis hujus Antidoti descriptionibus attentè examinatis et post habitis elegit, tum ob optimum Medicamentorum quibus componitur delectum debitam eorum proportionem, tum ob præclaras ejus virtutes longo usu compertas, quam tandem ipsa facultas cæteris semper antoposuit, et speciatim anno 1683 cum multi novatores hoc Antidotum quasi vitiosum corrigere volebant, postquam de novo hanc Galeni Descriptionem summâ curâ ac diligentiâ perpendisset approbavit nec ulla in re immutandam censuit, ne virtutes ejus toties et à longo tempore comprobatæ hac immutatione minuerentur aut extinquerentur. et sic Conclusit Geoffroy Decanus

H. T. Baron. P. Afforty Pharmaciæ Professores.

Statuit insuper facultas quod Decanus cum duobus Pharmaciæ Professoribus et 4.or nominatis Examinatoribus Theriacæ Expositioni, Preparationi et Compositioni interessent

Postquam facultas triplici deliberatione scilicet diebus 9.o 12.o et 16.o 7.bris 1730 habitâ decrevisset Jubileum tantummodò pro Doctoris filio, omni extraneo exclusô, aperiendum esse; Ludovicus Maria Bousse Medicinæ Candidatus Doctoris filius die Sabbati 30.o 7.bris sistit se coram facultate ad id convocatâ et supplicavit pro admissione ad Examen Medicum obtulit que simul suas testimoniales litteras Baptisterii et Magistratûs in Artibus. illicò decrevit facultas eas sine morâ esse examinandas, quo facto et Examinatorum auditâ relatione Candidatus admissus est ad Examen quod ipsi assignatum ad diem Mercurii proximi 4.um 8.bris 1730 horâ post meridiem 3.â pro Physiologiâ et hygieine, et ad diem Veneris 6.um ejusdem Mensis pro Pathologiâ et Hippocratis Aphorismo. dictis diebus satisfecit Candidatus

Die Lunæ 2.o 8.bris 1730 habita sunt menstrua Comitia ubi actum est de morbis grassantibus. fuerunt Variolæ nonnullæ cum alvi fluxibus lethales

Die Sabbati 7.o 8.bris 1730 de Candidati responsis facultas per scrutinium judicavit, ejus que approbavit responsa, undè Baccalaureus renuntiatus est.

Iisdem in Comitiis M.er Claudius Vergne Chirurgiæ latinæ Professor coram facultate munus abdicavit suam ob infirmam valetudinem, supplicavit que facultati ut saluberrimo ordini placeret ipsum licet absentem pro præsente in omnibus actibus habere,

quod ab-

quòd ab urbe discedebat,^{id} ipsi libentissimè concessum est.
Iisdem in Comitiis in ejus locum, Chirurgiæ Professor viva voce appellatus fuit M^r. Ludovicus Claudius Bourdelin et de iis omnibus sic conclusit franciscus Afforty Doctorum præsentium antiquior.
Deindè Examinatores rationum prioris anni primi Decanatûs M^r. Stephani fransisci Geoffroy Decani sorte ducti sunt ex majori ordine M^{er}. franciscus Gouel M^{er}. Nicolaus Andry, M^{er}. Joannes Herment. ex minori autem M^{er}. Joannes Damianus Chevalier, M^{er}. Henricus Besnier et M^{er}. Claudius Brunet.
Die Lunæ 2^o. 8^{bris}, 1730 habita sunt menstrua Comitia Primamensis dicta ubi primum actum est de Morbis grassantibus, fuerunt Variolæ nonnullæ cum alvi fluxibus læthales.
Die Mercurii 18^o. 8^{bris} 1730 Divi Lucæ festo Sacrum celebratum est in Sacello Scholarum magno Doctorum conventu. deindè itum est ad Comitia appellante majore facultatis Apparitore. in iis major facultatis Apparitor recitavit Decreta quædam recitari solita, dein Apparitores duo deposuerunt fasces et Joan. Lud. de la Grive minor Apparitor gratias egit facultati, abdicavit, et in ejus locum suffectus est minor Apparitor Ludovicus Andel, et ambo Bidelli scilicet major Petrus de la Grive, et minor Apparitor illicò in Comitiis denominatus Ludovicus Andel, ab antiquiori præsentium, M^r. D^o. Afforty, Decani tunc ægrotantis vices gerente, moniti fuerunt, ut studio et officio in facultatem benè mereantur et præstitere sacramentum solitum, redditis illicò fascibus quas priùs deposuerant. insuper Baccalaurei novo sunt erga facultatem obstricti sacramento.

Die Jovis

Die Jovis 19. 8bris 1730 Piaculari Sacro parentatum est in Scholarum Sacello pro defunctorum Doctorum Manibus.
Subindè Doctores ad Comitia vocati sunt et posteà accesserunt quatuor Chirurgorum præpositi qui obtulerunt annuum vectigal quod accepit facultas. Dein suorum Catalogum exhibuerunt à nullo è Præpositis subscriptum, quod que subsignare recusarunt, illum Antiquior præsentium Magister pro Decano retinuit, et Accenso qui aderat suo Chirographo muniendum obtulit, de Proto Chirurgi Vicarii absentiâ, de Solito Jurejurando quod præstare denegabant, de Tyronum Chirurgorum negligentiâ in excipiendis Professorum Lectionibus Chirurgicis dictus Antiquior Mer. pro Decano ægrotante conquestus est, cui eadem Responsa quæ anno præterito fecerant, dederunt. undè sicut annis præteritis facultas iisdem motu rationibus contestatæ Denuntiationis instrumentum per Accensum ibi præsentem illicò scripsit, et eodem die ad Barbitonsores Chirurgos Sancosmanos denuntiavit. hæc autem sunt ejus verba.

## Procês verbal

L'an 1730 le 19 Octobre sur les dix heures du matin Je Pierre Simon Robinet huissier du Roi aux Requestes du Palais du Parlement de Paris y demeurant rüe du Verbois Paroisse St. Nicolas des Chams soussignez à la Requeste des Doyen et Docteurs Regens en la faculté de Medecine en l'université de Paris me suis transporté aux Ecoles Superieures de la ditte faculté rüe de la Bucherie Paroisse St. Ettienne Dumont ou ils ont eleus leurs domicile

pour

Pour faire mon Procés verbal de ce qui se doit passer au Sujet du Serment que doivent préter au dit jour et heure en la ditte faculté les Lieutenant et Prevosts des M.tres Chirurgiens Barbiers de Paris, les quels en pretant le dit Serment doivent payer vn Ecu d'or de cent quatorze Sols et presenter la liste de leurs Jurez et Maistres Signée d'eux aux fins de l'execution des anciens Reglemens et usages renouvellés par les Concordats de mil cinq cent Soixante et dix Sept et mil Six cent quarante quatre dont l'Arrest du Sept fevrier mil Six cent Soixante à ordonné l'Execution, les quels Prevosts au nombre de quatre Sçavoir Bonaventure DeCerf, Pierre Garnier, henry de la Croix Nicolas Chetelet Duplessy se sont presentez en la ditte faculté Sans estre accompagné du Lieutenant du Premier Chirurgien du Roi et ont Simplement presenté la liste de leurs pretendus Maistres Sans quelle fut Signée d'eux et Sans la vouloir Signer quoyque de ce interpellez par la ditte faculté et ont Jetté Sur le Bureau cent quatorze Sols pour l'année de leur redevance ordinaire, et à l'instant Se sont brusquement et precipitament retiré, Sans avoir voulu preter le Serment accoutumez, quoyque de ce requis par la faculté conformement aux anciens Reglements et usages et à ce qui s'est toujours pratiqué en pareil cas par les anciens Chirurgiens de S.t Cosme avant qu'ils fussent reunis avec les Barbiers Chirurgiens et à ce qui s'est pratiqué depuis la reunion des dittes deux Communeautés par l'Arrest du Sept fevrier mil Six cent Soixante, qui doit avoir Son Execution en entier, puis qu'il à même esté Executé pendant nombres d'années par la Communeauté des M.tres Chirurgiens Barbiers. de laquelle Comparution les Doyen

et Docteurs

et Docteurs Regents ont protesté de nullité
1.° parceque le Lieutenant du premier Chirurgien
Barbier du Roï comme Prevost perpetuel de la
ditte Communeauté doit estre present avec les
autres Prevosts en Charge conformement aux
Arrets et Concordats; 2.° la faculté de Medecine
proteste de Nullité de la ditte Comparution
en ce que les dits Prevosts en Charge ont refusé
de prêter le Serment ordinaire, quoy que le
dit Serment soit conforme aux ordonnances
et Reglemens, la faculté leur ayant declaré
quelle rien demandoit pas un nouveau ny un
autre que celuy que leurs Predecesseurs ont
preté de tous tems ainsy qu'il paroist par
les anciens Registres de la faculté ou les anciens
Chirurgiens ont signé aussy bien qu'on fait
depuis leur reunion les M.es Chirurgiens
Barbiers. 3.° la faculté ne pouvant point approu
ver la liste quils luy ont presentée de tous
ceux quelle comprend sous le nom de Messieurs
les Chirurgiens jurez de Paris, parceque
par l'Arrest du vingt trois avril mil six
cent cinq il leur a esté defendu de prendre
cette seule qualité et par le Contract d'union
ils doivent prendre à present celle de M.es
Barbiers Chirurgiens ainsy quils ont pris
dans leurs autres listes et Catalogues, et
encore parceque plusieurs de ceux qui sont
inscrits ne doivent pas estre reputés et reconnus
Maistres n'ayant pas esté receûs dans les
formes prescrites par l'ordonnance de Blois,
les Statuts de la faculté de Medecine, Concordatz
homologuez dans la Cour de Parlement et
par les Arrets contradictoires de la ditte
Cour; la ditte faculté ayant encore improuvé
le dit Catalogue parcequ'il n'estoit pas
signé —

Signé d'aucunes personnes, l'usage estant qu'il
le doit estre par les Lieutenant et Prevost,
pourquoy la ditte faculté nous à Requis de le
Signer et Parapher ne varietur, ce que nous
avons fait au desir de nostre present Procés
Verbal et donné acte à la ditte faculté des
protestations cy dessus par elle à nous Requiz
pour luy servir et valoir en tems et lieu
ce que de Raison, et m'ont les dits Sieur Doyen
et Docteurs Regens de la ditte faculté Requiz
de Signifier et bailler copie du present procés
verbal aux dits Lieutenant, Prevosts et Com-
muneauté des m.tres Barbiers Chirurgiens
de Paris du dit S.t Cosme en leur Bureau
et domicile rüe des Cordeliers a ce qu'ils n'en
ignorent dont acte et Maistre francois Afforty
ancien Doyen et Docteur de la ditte faculté
comme faisant fonction de Doyen par l'absence
de M.tre Estienne francois Geoffroy Doyen
d'icelle à Signé avec moi le present Procés
verbal conjointement avec M.tre Nicolas
le Tellier Docteur Regent de la ditte faculté
pour et au nom et en la presence de la ditte
faculté. le Tellier. Afforty
Robinet

Controllé à Paris le 20 octobre 1730

Et le Vendredy vingtieme jour du dit Mois
d'octobre mil Sept cent trente à la Requeste
des dits Sieurs Doyen et Docteurs Regents
de la ditte faculté de Medecine qui ont
eleü leurs Domiciles en leurs dittes Ecoles
Sises Rüe de la Bucherie Paroisse S.t
Estienne du Mont j'ay huissier susdit et
soubsigné aux Requestes du Palais demeurant
rüe du Verbois paroisse S.t Nicolas des
Champs Signifié baillé et laissé copie
du present Procés verbal cy dessus et
des autres parts à la Communeauté des
M.tres Barbiers Chirurgiens de S.t Cosme
en leur

en leur Domicile et Bureau de leur Commu-
nauté Rüe des Cordeliers en parlant à un
Portier qui n'a voulu dire Son nom de ce
interpellé Suivant l'ordonnance a ce qu'ils
n'en ignorent et leur ay parlant que dessus
reiteré les Protestations y mentionnes et
laissé et laissé en leur domicile parlant
comme dessus laissé copie du present Procés
Verbal et du present approuvé en la presente
Signification.
Signé Robinet.
Controllé à Paris le 20 Octobre 1730

Post Barbitonsores Chirurgos eodem die
19.º Octobris 1730 Pharmacopoei Privilegiati
Solitum praestitere Sacramentum.
Die Veneris 20.º 8.bris 1730 horâ post meridiem
3.â audita est relatio Clarissimorum virorum
qui prioris anni nostri primi Decanatûs rationes
examinaverunt et definita Bursarum
partitio pro licentiis annorum 1728 et
1730.
Die Lunae 30 8.bris 1730 Ludovicus Maria
Pousse Baccalaureus Medicus de omni-
materiâ Medicinali interrogatus est ab horâ
post meridiem 2.â ad 6.am
Die Martis 31.º 8.bris Sequenti per Scrutinium
probata fuere ejus responsa Sicut et Responsa
Petri Roussin de Montabour qui Scholas deseruerat
et qui ~~Supplicuerat~~ antea pro hoc eodem Examine atque
cum M.º L.º Maria Pousse examinatus fuerat
Die Lunae 30 8.bris

# Res gestæ In Academiâ Parisiensi à die Sabbati 5ª Novembris 1729 ad diem Sabbati 4um Novembris 1730 Mº Stephano francisco Geoffroy Parisino Decano

Anno Domini 1729 die 5ª Mensis Novembris habita sunt apud amplissimum Rectorem ordinaria Deputatorum Universitatis Comitia in quibus auditi sunt supplices pro litteris nominationis et nihil præterea factum est.

Anno Domini 1729 Die 24ª 9bris horâ post meridiem 4ª Mer Carolus Coffin antiquus Universitatis Rector et Collegii Dormano Bellovaci primarius ortum Serenissimi Delphini publicâ oratione nomine et jussu Universitatis in exterioribus Sorbonæ Scholis summâ cum laude et eloquentiâ Celebravit

Die Sabbati 3ª xbris habita sunt menstrua Deputatorum Comitia apud amplissimum Rectorem horâ solitâ in Laudunæo inquibus supplices auditi sunt, et conclusum est orationem quam Mer Coffin habuit de ortu Serenissimi Delphini Typis esse mandandam sumptibus et impensis Universitatis, et forum Rectorium, quod in Collegio Justiniano positum est reficiendum esse.

Die Martis 13ª xbris horâ octavâ matutinâ habita sunt apud Matturinenses Centuriata Universitatis Comitia Supplicationis Causâ, et indè—

et inde processum est ad ædem Deo Sacram
Sub invocatione S.ti Germani Parisiensis
Episcopi, seu, ut aiunt, veteris.
Anno Domini 1730 die 7.o Mensis Januarii
habita sunt ordinaria Comitia Deputatorum
Universitatis horâ Solitâ in Laudunæo
apud amplissimum Rectorem, in quibus
auditi sunt supplices, nihilque præterea
conclusum est.
Die Martis 31.o Januarii Cereos Solito more
Universitas detulit ad Principes Magistratus
et die proximè sequenti horâ sextâ matutinâ
pari apparatu et Comitatu sex, non suis,
sed publicis Curribus, Versalias convecta est,
ubi Regi, Reginæ, Delphino et Cardinali de
fleury Cerei oblati sunt, magno adstantium
et audientium plausu; communiter pransa
est Universitas et horâ septimâ iisdem
Curribus revecta, Parisios pervenit.
Die Dominicâ 19.â februarii, qui apud vulgus
Hilariorum dies dicitur, Rector et Universitatis
Deputati, ad prandium Solenniter invitati
nomine Reverendissimi Patris D. Du Luc
de Vintimille Parisiensis recèns Archiepiscopi
in Palatium Archiepiscopale convenerunt
et pransi splendidè, perhumaniter ab
Illustrissimo Archipræsule dimissi sunt.
Die Sabbati 4.o Martii habita sunt in Laudunæo
horâ Solitâ Comitia Deputatorum Universitatis
ordinaria, in quibus ego saluberrimi ordinis
Decanus, protuli nostram Conclusionem
latam die ipso 4.o Martii 1730 in Scholis
Superioribus facultatis, quâ saluberrima
facultas pro suâ vice præsentavit M.um
Marcum Guerinum Du Chemin
Presbyterum Rhotomagensem ad unam
è tribus Capellaniis in Parisiensi Castelleto

fundatis

fundatis vacantem per obitum M.i Jacobi Du Mesnil de la Mogisiere. ab omnibus Deputatis nostra Conclusio probata est et Rector amplissimus Conclusit dictum M.um Du Chemin fuisse per Saluberrimam facultatem jure legitimo præsentatum, ac proinde ab Universitate nominari. pretereà actum est de litteris patentibus, quas Communitas S.ti Spiritus Seu Seminarium Clericorum à Rege impetravit anno 1726. conclusumque est Universitatem à Suâ intercessione non recessuram nisi deleantur Clausulæ in his litteris patentibus expressæ, quæ Universitatis Studia deterunt. feria Secunda Secundæ hebdomadis in Quadragesimâ, habita Sunt horâ 7.a matutinâ Comitia Deputatorum Universitatis apud Mathurinenses ad aperiendum Rotulum, et placuit quotannis Sine ullâ intermissione usque et usque hunc morem renovari.

Die 17.o Martii habita Sunt Centuriata Universitatis Comitia apud Mathurinenses ad Supplicandum, ego cum Sapientissimis Decanis Theologiæ et Jurium contestatus Sum adversus Sedendi modum, quem Nationum Procuratores usurpabant; Procuratores verò contrà contenderunt; Itaque Rector amplissimus utrique parti concessit actum Suæ contestationis. processum est in Regiam Navarram.

Die 1.o Aprilis habita Sunt apud amplissimum Rectorem Menstrua Deputatorum Universitatis Comitia horâ revertentis Solis primâ; Supplices auditi; et privatæ res quædam Judicio Universitatis definitæ Sunt.

Die 18.o Aprilis feria 3.a post Dominicam in albis horâ Septimâ matutinâ habita est Synodus Academica apud Mathurinenses, appellati Sunt Beneficiarii; laudati Sunt qui Comparuerunt; absentibus indultum est.

die Jovis

Die Jovis 4°. Mensis Maii horâ primâ post meridiem, habita sunt apud amplissimum Rectorem in Lauduneo Comitia Deputatorum adjunctorum et magnorum officiariorum Universitatis ad excipiendas expensi et accepti rationes, pro anno integro 1729 à M°. Antonio Alexandro le Vasseur Quaestore generali reddendas, omnia sunt comprobata, et maximè diligentissimi Quaestoris laudata fides.

Die 6°. Mensis Maii habita sunt ordinaria Comitia, in quibus multa privatim acta sunt de Collegio S.ti Michaelis, quae neque ad Universitatem, neque ad saluberrimam facultatē satis pertinent, ut commemorentur.

Die Sabbati 3°. Junii habita sunt apud amplissimū Rectorem ordinaria Comitia horâ et loco solitis, in quibus conclusum est accipiendam esse ab illustrissimo Marchione de Broiglie summam decem millium quingentarum libellarum quam debet Universitati sed videndum esse ubi et quomodo ea collocari possit placuit insuper erogari M.is Coffin et Gibert singulis summam trecentarum libellarum non tàm in mercedem quàm in argumentum Benevolentiae et existimationis Academicorum omnium in tantos oratores.

Die 21°. Junii habita sunt apud Mathurinenses generalia Universitatis Comitia ad supplicandum; processum est ad aedem Deo sacram sub invocatione Beatae Mariae in Collegio S.ti Bernardi Cysterciensis.

Die 1°. Julii habita sunt ordinaria Deputatorum Universitatis Comitia in quibus conclusum est salubritatis ergò in Aulâ Mathurinensium, vitreorum Tympanum quod in singulis fenestris

intermedium

intermedium est additis Cardinibus versabile
fieri et id fodei Quæstoris generalis esse
committendum.

le quinze Juillet 1730 l'Université assemblée
par ses Deputés et adjoints chez Mr le Recteur
pour voir à fond ses Revenus et depences
annuelles à determiné et ordonné qu'il seroit
fait Registre en françois de l'arresté par
lequel il est constaté que le revenu ordinaire
de l'Université montoit à la somme de
15598.tt 15ſ 8.d et le revenu extraordinaire
à 3000.tt que d'ailleurs la Depence ordinaire
montoit annuellement a 7054.tt et la depence
extraordinaire au moins à 5000.tt ce que
j'ay mis icy pour servir de memoire.

Die 5.o Augusti habita sunt ordinaria
Comitia Deputatorum Universitatis horâ
et loco solitis in quibus multi auditi sunt
supplices et nemo eorum repulsam passus
est.

Die 26.o Augusti per antecessum habita
sunt Menstrua Comitia Deputatorum
Universitatis horâ solitâ in quibus actum
est de Collegio Hubantino, id est de
Ave Maria, utrum in eo ædificando
Universitas summam quæ persoluta est
à D.o Marchione de Broglie debeat
Collocare, res est remissa ad Patronos
Universitatis, ut videant utrum tuto
fieri possit.

Die sexto mensis 8.bris habita sunt generalia
Universitatis Comitia ad celebrandas
Solemnes Supplicationes, processum est ad
ædem deo sacram sub invocatione Sancti
Ludovici in Collegio Mazarinæo.

Die septimo ejusdem mensis habita sunt
ordinaria Comitia solito more apud
amplissimum Rectorem in quibus nihil
memoriæ

memoriæ dignum in Deliberationem missum est.

Die undecimo Mensis 8.bris habita sunt Comitia Deputatorum Universitatis ad instructionem seu confirmationem novi Rectoris die superiori electi M.i Nicolai Piat Eloquentiæ Professoris in Collegio Sorbonæ Plessæo. omnes ordines per suos Deputatos lubentissimè confirmaverunt Electionem hesterno die factam et ipse Rector ita conclusit.

# Res Gestæ
# apud Barbitonsores Chirurgos
# à Die Sabbati 5.° 9.bris 1729
# ad Diem Sabbati 4.um 9.bris 1730

## M.° Stephano francisco Geoffroy
## Decano Parisino.

Per hunc annum Decanus à Barbitonsoribus Chirurgis more Solito, monitus fuit per schedulas ipsi delatas et SubScriptas à Proto Chirurgi Vicario et Præposito perpetuo dicto Turssant aut ab alio è præpositis, ut adsit cum duobus Doctoribus, actibus et Magisteriis, his autem Decanus, nec ullus alius Doctor adfuit ob rationes in Commentariis anni præteriti jam allatas, quas ibi legere est, hi Sunt autem actus celebrati per hunc annum quibus Decanus advocatus fuit et quibus non adfuit, qui proindè à facultate non Sunt approbati.

Die Martis 15.° 9.bris 1729 Desport inter Chirurgos aggregatus fuit.

Die Lunæ 9.° Januarii 1730 Castera primum Suum Examen Subiit.

Die Jovis 26.° Januarii 1730 Petit filius pro ultimo Suo Examine interrogatus fuit.

Die Lunæ 6.° februarii 1730 Petit filius inter Chirurgos Sancosmanos cooptatus fuit.

Die Veneris 17.° februarii 1730 Jallet filius pro ultimo Suo Examine interrogatus fuit.

Die Sabbato 18.° februarii 1730 Duplessis filius pro ultimo Suo Examine interrogatus fuit.

Die Jovis 23.° februarii 1730 Jallet filius pro ultimo Suo Examine interrogatus fuit.

Die Lunæ 27.° februarii 1730 Jallet filius inter Chirurgos Sancosmanos cooptatus fuit.

Die Veneris

Die Veneris 30 Martii 1730 Duplessis filius inter Chirurgos Sancosmanos cooptatus fuit.
Die Sabbati 11.° Martii 1730 Faget inter Chirurgos aggregatus fuit.
Die Lunæ 13.° Martii 1730 Du Verney pro primo Suo Examine interrogatus fuit.
Die Veneris 24.° Martii 1730 De Leurge pro ultimo Suo Examine interrogatus fuit.
Die Lunæ 27.° Martii 1730 de Leurge inter Chirurgos Sancosmanos cooptatus fuit.
Die Veneris 14.° Aprilis 1730 Audous inter Chirurgos Sancosmanos aggregatus fuit.
Die Mercurii 19.° Aprilis 1730 Houstet inter Chirurgos Sancosmanos aggregatus fuit.
Die Veneris 28.° Aprilis 1730 fouilhou pro ultimo Suo examine interrogatus fuit.
Die Mercurii 3.° Maii 1730 fouilhou Magisterium adeptus est.
Die Veneris 12.° Maii 1730 Trippier in Tentativâ Suâ interrogatus fuit.
Die Lunæ 15.° Maii 1730 le Doux in Tentativâ Suâ interrogatus fuit.
Die Martis 16.° Maii 1730 Taillard in tentativâ Suâ interrogatus fuit.
Die Sabbati 20.° Maii 1730 Civadier in Tentativâ Suâ interrogatus fuit.
Die Lunæ 22.° Maii 1730 Blin filius pro ultimo Suo Examine interrogatus fuit.
Die Martis 23.° Maii 1730 Gerauld pro ultimo Suo Examine interrogatus fuit.
Die Jovis 25.° Maii 1730 la faye in Tentativâ Suâ interrogatus fuit.
Die Veneris 26.° Maii 1730 Cernaizot in Tentativâ Suâ interrogatus fuit.
Die Sabbati 27.° Maii 1730 la Chaud in Tentativâ Suâ interrogatus fuit.

Die Sabbati

Die Sabbati 3.° Junii 1730 Blin filius Magisterium adeptus est.
Die Lunæ 5.° Junii 1730 Geraud Magisteriu adeptus est.
Die Lunæ 19.° Junii 1730 Gaillard pro Suo primo Examine interrogatus fuit.
Die Mercurii 28.° Junii 1730 Trippier pro primo Suo Examine interrogatus fuit.
Die Veneris 30.° Junii 1730 le Doux pro Suo primo Examine interrogatus fuit.
Die Sabbati 1.° Julii 1730 fauchard in Tentativâ Suâ interrogatus fuit.
Die Lunæ 3.° Julii 1730 Tibe in tentativâ Suâ interrogatus fuit.
Die Sabbati 8.° Julii 1730 Cernaisot pro primo Suo Examine interrogatus fuit.
Die Mercurii 12.° Julii 1730 la Chaud pro primo Suo Examine interrogatus fuit
Die Sabbati 22.° Julii 1730 Civadier pro primo Suo Examine interrogatus fuit.
Die Mercurii 9.° Augusti 1730 la faye pro primo Suo Examine interrogatus fuit.
Die Mercurii 20.° 7.bris 1730 Botentuy filius natu minor Botentuy primi, pro ultimo Suo Examine interrogatus fuit.
Die Veneris 6.° 8.bris 1730 Botentuy Supradictus Magisterium adeptus est.
Die Lunæ 23.° 8.bris 1730 fauchard pro primo Suo Examine interrogatus fuit.
Die Martis 24.° 8.bris 1730 Coutavoz in Suâ Tentativâ interrogatus fuit.
Die Mercurii 25.° 8.bris 1730 Tibe pro primo Suo Examine interrogatus fuit.
Die Veneris 14.° Aprilis 1730 Dictus Edet interrogatus fuit expertus pro Dentibus approbante Decano.
Die Sabbati 17.° Junii 1730 Dictus le Roux interrogatus fuit expertus pro Dentibus approbante Decano.

Apud Chirurgos examinatæ atque
ad Magisterium admissæ
à Die Sabbati 5.° 9.bris 1729
ad Diem Sabbati 4.um 9.bris 1730
M.° Stephano francisco Geoffroy
Parisino Decano.

Magisterium in arte obstetricandi
adeptæ sunt probante Decano.

Die Lunæ 14.° 9.bris 1729 Dicta Bour.
Die Jovis 26.° Januarii 1730 Dicta forest.
Die Jovis 9.° februarii 1730 Dicta Josuet.
Die Jovis 9.° Martii 1730 Dicta Bélard.
Die Mercurii 22.° Martii 1730 Dicta Morin.
Die Lunæ 27.° Martii Dicta Balarde.
Die Jovis 6.° Aprilis Dicta Roussela.
Die Lunæ 22.° Maii Dicta de Bernage.
Die Jovis 22.° Junii 1730 Dicta Hurest.
Die Martis 10.° octobris 1730 Dicta Bertier.

# Res gestæ apud Pharmacopoeos et Aromatarios M.° Stephano Francisco Geoffroy Parisino Decano.

Die Mercurii Sexto Septembris 1730 et die Lunæ 11.° 7.bris 1730 dieque Lunæ 18.° 7.bris 1730 Decanus cum Pharmaciæ Professoribus, Doctoribus adjunctis et Rei Pharmaciæ Custodibus Juratis M.torum Pharmacopoeorum Parisiensium officinas lustravit, nec non Pratorianorum Pharmacopolarum officinas præsente eorundem Syndico.

Die Mercurii 17.° 7.bris 1730, 3.° 7.bris Die Lunæ 2.° 8.bris ejusdem anni Decanus, Professores Pharmaciæ cum adjunctis et rei Aromatariæ custodes Aromatariorum officinas lustraverunt.

Die Mercurii 11.° 8.bris 1730 dictus Antonius Maria Chillaud Custodis Jurati filius de universâ Pharmaciâ respondit et admissus fuit ad Specimen parandum et conficiendum.

Die Lunæ 16.° 8.bris 1730 dictus Chillaud exposuit medicamina ad Specimen Pharmaceuticum conficiendum necessaria ut examinarentur, et probata sunt. diebus vero sequentibus hujus Speciminis compositiones, tandemque Tabellam confecit.

Die vero 22.° ejusdem Mensis et anni, M.er Hyacinthus Theodorus Baron primus Pharmaciæ Professor conduxit eum ad Urbanæ Politiæ Propraetorem, ut solito Sacramento astringeretur præsentibus altero Professore, nec non Rei Pharmaceuticæ Custodibus.

Die 25.â

Die 25.ª Mensis 8.bris horâ decimâ matutinâ pridiè à Pharmacopoeorum Custodibus invitati duo Pharmaciæ Professores cum quatuor Examinatoribus (Decanus enim ob infirmam valetudinem aberat) petiere hortum Pharmacopoeorum præsentiâ suâ cohonestaturi elegantissimam expositionem medicamentorum omnium Theriacam ingredientium. huc etiam se contulere prius invitati viri Illustrissimi Urbanæ Politiæ Proprætor D.us Heraut et Procurator Regius D.us Moreau. hos Magistratus, magnâ astante hominum omnis ordinis frequentiâ allocutus est, propter absentiam Decani qui verba facere debuerat, M.er Hyacintus Theodorus Baron primus Pharmaciæ Professor, qui sequentem habuit de Theriacâ orationem.

Voici Messieurs un temoignage des plus authentique de l'amour et du zele que les Maistres Apoticaires de Paris ont toujours eû pour le bien public, et en même temps une preuve eclatante de leur adresse singuliere, à choisir, preparer et composer les medicaments; temoignages qu'ils ont deja donnés plus d'une fois, qu'ils reiterent encore aujourdhuy et qu'ils ne cesseront de donner par la suitte des temps, de concert avec la protection et l'approbation de la faculté de Medecine de Paris.
En effet Messieurs que signifie ce superbe appareil, ce magnifique spectacle de tants de Medicaments rares, exquis, choisis, tirés la plupart des divers endroits du monde; reunis et rassemblez avec ordre sur cette table, aux depens de la Communeauté des Maistres Apoticaires de

Paris

Paris, si ce n'est pour temoigner au Public l'attention qu'ils ont pour sa Santé et pour luy prouver invinciblement qu'il n'appartient qu'a euxe de vendre debiter et distribuer par l'ordre des Medecins les Medicaments, comme estant les seuls, qui sachent les dispenser preparer et composer avec tout l'art si necessaire pour leurs heureux Succés.

Daigné Messieurs appuyer de vostre authorité un droit si legitimement merité et maintenir de tout vostre pouvoir des pretentions si interessantes pour le Salut de tout un Peuple, à la Seureté et à la tranquilité duquel l'on vous voit veiller avec un zele veritablement paternel; par la Messieurs vous rendré un important et salutaire Service au public, vous redoublere le courage des M.tres Apoticaires de Paris et vous obligeré sensiblement la faculté de Medecine toujours attentive à tout ce qui peut interesser la vie et la Santé de touts les Cytoyens, dont elle est à juste titre et la Gardiene et la Tutrice.

La Dispensation que les Maittres Apoticaires de Paris ont l'honneur de vous exposer icy M.rs, est celle de la Theriaque, Antidote respectable par son antiquité, il à plus de seize siecles; estimable par le nombre et le choixe des Ingredientz qui le composent, il renferme l'elite de plus de soixante Drogues; recomandable enfin par ces admirables effets, il convient et est employé dans un nombre presque infini de maladies.

Andromaque le Pere Medecin de Neron, est le premier qui ait inventé et decrit cette fameuse composition, il fit même un Poëme Grec en vers Elegiaques qu'il dedia à l'Empereur, ou il enseigne la maniere de la preparer, et ou il designe les maladies auxquelles elle est convenable il apella

cete

cet Antidote Galené c'est à dire tranquille
on luy donna ensuitte le nom de Theriaque
tant parcequ'il remedie à la morsure des Bestes
venimeuses, qu'à cause des Viperes qui y entrent
sous la forme de trochisques ou de petits gateaux
preparés avec la Mie de Pain, l'Aneth et le
sel; maniere de preparer la Vipere pour cette
composition que la faculté de Medecine
decida en quatre vingt quatre la melieure
et preferable à la Chair ou à la seule poudre
de Vipere.

Jusques à l'invention de la Theriaque l'Antidote
de Mithridate avoit esté le seul qui fut
entre les mains de tout le monde, mais aussytot
que celuy d'Andromaque fut connu, le
premier devint presque hors d'usage, quoiqu'à
dire le vrai, ce dernier ne fut qu'une imitation
de l'autre, la seule difference qui s'y rencontre
ne consiste presque qu'en l'addition des Viperes
qui entrent de plus dans la Theriaque.
quoyqu'il en soit l'Antidote d'Andromaque
fut si fort estimé à Rome que quelques
Empereurs le voulurent faire composer dans
leurs Palais; la même chose se pratique
encore dans le Palais du Grand Seigneur, ou
des gens choisis exprés, s'occupent toute l'année
à preparer et composer la Theriaque. on la
prepare aussy tous les ans dans le Senat à
Venise, avec un Pompeux et magnifique etalage;
et Paris, grace aux soins des Mtres Apotiquaires,
poura de nos jours se vanter d'avoir une Theriaque
composée, sinon avec la même magnificence,
peut-estre avec plus de fidelité et d'exactitude
qu'elle ne l'est à Venise.

la reputation de ce remede s'est si bien
etablie, que plusieurs particuliers, dans
differents temps, ont entrepris en vain,
d'y faire remarquer des defauts ou superfluités

et d'y —

et d'y vouloir faire quelques changements, ou de
produire de nouvelle Theriaque de leur façon,
la Theriaque d'Andromachus s'est toujours
soutenue, et se soutiendra avec le nom de son
Autheur autant de temps que la Medecine
même, et qu'il y aura de bons Medecins qui en
connoistront le merite et l'excellence, l'on
suivra toujours scrupuleusement la description
de ce Medecin, que Galien, qui estoit d'ailleurs
bon Connoiseur, grand Critique et peu Adulateur,
à honoré de ces Eloges, de son approbation
et de son travail. il prepara luy même la
Theriaque pour les Empereurs Marc Aurele
et Severe suivant la formule de ce Medecin,
à laquelle il ne voulut rien changer.
Cette description donc de la Theriaque d'Andromaque,
que nous tenons de Galien, que la faculté de
Medecine de Paris à adoptée comme la meilleure,
~~et que l'on à suivie à la lettre~~, munis de
son approbation; pour la composition de cette
Theriaque, renferme soixante et cinq
Drogues ou Ingredients, tirez des Plantes,
des Animeaux, des Minereaux, de la terre,
et de la mer, dont une bonne partie sont
des Aromates, il y à aussy quelques simples
communs, des Racines, des Semences, des
Bois, des Ecorces, des Gommes ou des Sucs
epaissis, entre lesquels le plus considerable
est l'opium, à qui cet Electuaire doit
une de ses principales vertus qui est de
Calmer ~~et de~~ tranquiliser.
Je ne m'arrestray point icy Messieurs, à
vous decrire les vertus merveilleuses
q' Andromaque attribue à son Antidote,
encore moins à vous detailler le nombre des
maladies auxquelles il n'ais marque qu'il
convient, ~~je me contenteray~~ de vous faire
remarquer, q' Andromachus fils du precedent

et qui

et qui avoit mis en Prose la description que Son Pere avoit donné en vers, dit en peu de Mots que la Theriaque est bonne pour touttes Sortes de mauvaises dispositions provenantes de cause interne, et en particulier pour les meaux d'Estomac, pour les Venins et les fievres intermittentes. aussy l'experience nous apprend, qu'il n'est point de Medicament dans la Medecine, qui soit d'un vsage plus varié et plus etendu dans touttes Sortes de maladies, et qui parconsequent fournisse à plus et à de plus differentes indications; en effet Messieurs, il tranquilise, il anime, il echauffe, il tempere, il ouvre, il resserre, il epaissi, il divise les humeurs. en vn mot c'est vne clef artificielle capable de lier et de delier, de fermer et d'ouvrir selon les circonstances les ressorts de la nature.

Mais, Messieurs, ne nous y trompons pas, il en est de cet excellent remede comme de tous les autres, leurs Succès dependent presque toujours du plus ou du moins de sagesse et d'attention de celuy qui les ordonne, et quoyqu'il soit vray de dire en Medecine que les seuls remedes guerissent, les accidents où ils jettent souvent les malades, ne nous ont que trop convaincus, que c'est la prudence du Medecin qui en fait tout le merite.

## Apud Pharmacopoeos aulicos Sub Authoritate Summi Pretoris

Die Lunae 26.° 7.bris 1730 Dictus de la Porte Lugduneus Duce Christophoro Carre Pharmacopoeorum Pretorianorum Syndico à Decano et Pharmaciae Professoribus de rebus Pharmaceuticis in suis aedibus interrogatus fuit.

Die 10.a Mercurii Speciminis sui medicamenta probanda exposuit et hujus compositiones

eo ipso

eo ipso die et sequentibus perfecit tandemque confectâ coram Decano et Professoribus Tabellâ in album Prætorianorum Pharmacopoeorum relatus est.

# Codex Rationarius
# Accepti et Expensi
# ordinarii et Extraordinarii
# à M.o Stephano francisco
# Geoffroy Parisino
# 4.um Decano

à Die Sabbati 5.o 9.bris 1729
ad Diem Sabbati 4.um 9.bris 1730

## Tabula Accepti

## Caput primum

## Accepti ordinarii
## ex annuo Reditu facultatis

| | |
|---|---|
| Ex M.o Boucher d'Argis pro uno trimestri annuæ Locationis majorum facultatis ædium cadente in diem ultimum x.bris 1729 Decanus accepit Summam centum et viginti quinque librarum — — — | 125.tt |
| Ex eodem pro altero trimestri cadente in diem ultimum Martii 1730. — — | 125.tt |
| Ex eodem pro tertio trimestri cadente in diem ultimum Junii 1730. — — | 125.tt |
| Ex eodem pro quarto trimestri cadente in diem ultimum 7.bris 1730.— — — | 125.tt |
| Ex Petro la Grive filio pro Sex Mensibus Locationis minorum facultatis ædium cadentibus in diem ultimum 7.bris 1729 Summam centum et viginti librarum — | 120.tt |

Summa hujus paginæ est de six cent vingt livres

Ex eodem pro Sex Mensibus Locationis dictarum ædium cadentibus in diem ultimū Martii 1730 — — — 120.tt

Ex urbis Quæstore D.o Berthe pro ultimo Semestri anni 1729 annui proventûs facultati debiti ex majori contractu Summam centum Septuaginta quinque librarum — 175.tt

Ex eodem pro primo Semestri anni 1730 — 175.tt

Ex altero urbis Quæstore D.o Routhier pro ultimo Semestri anni 1729 annui proventus ex alio minori contractu Summā viginti Septem librarum cum Decem assibus — — — — 27.tt 10s

Ex eodem pro primo Semestri anni 1730 — 27.tt 10s

## Caput Secundum

## Accepti ex Baccalaureis in Quæstionibus Quodlibetariis

### Pro Stipendiis Lectorum et Registro

Ex M.o Raimundo de la Riviere — 4.tt 10s

Ex M.o Ludovico Petro Le hoc — 4.tt 10s

Ex M.o Antonio Nicolao Guenault — 4.tt 10s

Ex M.o francisco Josepho Hunauld — 4.tt 10s

Ex M.o Paulo Jacobo Malouin — 4.tt 10s

## Caput Tertium

## Accepti à Baccalaureis In Quæstionibus Quodlibetariis

### Pro horto

Ex M.o Raimundo de la Riviere — 3.tt 4s

ex M.o Ludovico Petro Le hoc — 3.tt 4s

ex M.o Antonio Nicolao Guenault — 3.tt 4s

Summa hujus paginæ est de cinq cent cinquante sept livres deux sols. [illegible]

Ex M.° francisco Josepho Hunauld ——— 3.tt 4ʃ
Ex M.° Paulo Jacobo Malouin ——— 3.tt 4ʃ

## Caput quartum
## Accepti ex Baccalaureis
## In Quæstionibus Quodlibetariis
## Pro ~~[illegible]~~ Anatome et
## Schedulis non Registratis

Ex M.° Raimundo de la Riviere ——— 16.tt
Ex M.° Ludovico Petro le Hoc ——— 16.tt
Ex M.° Antonio Nicolao Guenault ——— 16.tt
Ex M.° francisco Josepho Hunauld ——— 16.tt
Ex M.° Paulo Jacobo Malouin ——— 16.tt

## Caput quintum
## Accepti
## Ex Chirurgis Barbitonsoribus

Ex Chirurgorum Præpositis et Questore, absente Proto Chirurgi Vicario, pro annuo vectigali Decanus accepit quinque libras cum assibus quatuordecim. ——— 5.tt 14ʃ

Ex Singulis qui hoc anno Chirurgiæ Magisterium adepti sunt nihil accepit Decanus, qui hisce actibus non adfuit ex Decreto. ——— ad memoriam

## Caput Sextum
## Accepti
## Ex Medicinæ Studiosis
## Pro jure Inscriptionis et
## Pro jure Sigilli

Ex Medicinæ studiosis qui hoc anno

Summa hujus paginæ est de quatrevingt douze livres deux sols

nomen dederunt facultati accepit Decanus
Summam — — — — 181.lt 12s
Pro Sigillo 17 studiosorum testimoniis
apposito accepit Decanus summam — — 51.lt

## Caput septimum.

### Accepti
### à Medicinæ Candidatis examinandis
### Pro Anatomia et Schedulis
### non Registratis

à M.o Hyacintho Theodoro Baron — 16.lt
à M.o Joanne Baptista Chomel — 16.lt
a M.o Achilla francisco fontaine — 16.lt
a M.o Ottone Casimiro Barfecnekt — 16.lt
a M.o Roberto Huberto Linguet — 16.lt
a M.o Antonio Joanne Daval — 16.lt
a M.o Petro Roussin de Montabourg — 16.lt
a M.o Ludovico Maria Pousse — 16.lt

## Caput octavum

### Accepti
### a Candidatis admissis ad
### Baccalaureatum —

### pro jure Bursarum

a M.o Hyacintho Theodoro Baron — 16.lt
a M.o Joanne Baptista Chomel — 16.lt
a M.o Achilla francisco fontaine — 16.lt
a M.o Ottone Casimiro Barfecnekt — 16.lt
a M.o Roberto Huberto Linguet — 16.lt
a M.o Antonio Joanne Daval — 16.lt
a M.o Petro Roussin de Montabourg — 16.lt
a M.o Ludovico Maria Pousse — 16.lt

Summa hujus paginæ est de quatre cent —
quatre vingt huit livres douze sols.

# Caput nonum
## Accepti
## a Candidatis admissis ad Baccalaureatum
### Pro Sacello et ornamentis loco Sacchari

a M.º Hyacintho Theodoro Baron —— 16.tt
a M.º Joanne Baptista Chomel —— 16.tt
a M.º Achilla francisco fontaine —— 16.tt
a M.º Ottone Casimiro Barsecnekt —— 16.tt
a M.º Roberto Huberto Linguet —— 16.tt
a M.º Antonio Joanne Daval —— 16.tt
a M.º Petro Roussin de Montabourg —— 16.tt
a M.º Ludovico Maria Bousse —— 16.tt

# Caput decimum
## Accepti
## a Baccalaureis ad Medicinæ Licentiam admittendis

a M.º Paulo Jacobo Malouin —— 35.tt
a M.º Raimundo de la Riviere —— 35.tt
a M.º Ludovico Petro le hoc —— 35.tt
à M.º Antonio Nicolao Guenault —— 35.tt
à M.º Josepho Hinauld —— 35.tt

# Caput undecimum
## Accepti
## a Baccalaureis ad Medicinæ Licentiam admittendis.
### Pro Mulctis irrogatis

a M.º Paulo Jacobo Malouin —— 12.tt

Summa hujus paginæ est de trois cent quinze Livres

a M.° Raimundo de la Riviere. —— 12.#
a M.° Ludovico Petro le hoc. —— 12.#
a M.° Antonio Nicolao Guenault. —— 12.#
a M.° francisco Josepho Hunauld. —— 12.#

## Caput duodecimum Accepti a Baccalaureis ad Medicinæ Licentiam admittendis Pro jure Præsentationis et Sacello

a M.° Paulo Jacobo Malouin —— 6.#
a M.° Raymundo de la Riviere —— 6.#
a M.° Ludovico Petro le hoc —— 6.#
a M.° Antonio Nicolao Genault —— 6.#
a M.° francisco Josepho Hunauld —— 6.#

## Caput decimum tertium Accepti a Licentiatis in actu sui Doctoratûs

a M.° Paulo Jacobo Malouin. —— 180.#
a M.° Antonio Nicolao Guenault. —— 180.#
a M.° Ludovico Petro le hoc. —— 180.#

## Caput decimum quartum Accepti a Licentiatis in actu sui Doctoratûs pro Sacello

a M.° Paulo Jcabo Malouin. —— 1.# 12s

Summa hujus paginæ est de six cent dix neuf livres douze sols

a M.º Antonio Nicolao Guenault. —— I.tt 12s
a M.º Ludovico Petro le hoc. —— I.tt 12s

## Caput decimum quintum
## Accepti
## a Baccalaureis, Licentiatis et novis Doctoribus
## pro Aulæorum usu

pro decem Quodlibetariis Disputationibus accepit Decanus Summam —— 120.tt
in Præsentatione et Paranympho —— ad memoriam
pro tribus Vesperiarum actibus —— 36.tt
pro tribus Doctoratûs actibus —— 36.tt

## Caput decimum sextum
## Accepti
## à Reliquiis Examinis materiæ Medicæ tum in actibus Vesperiarum et Doctoratus

Ex Examine Materiæ Medicæ propter absentiam Doctorum relicta est Decano Summa —— 312.tt
Ex actu Vesperiarum M.i Pauli Jacobi Malouin propter absentiam unius Doctoris designati —— 2.tt 5s
Ex Doctoratu ejusdem propter absentiam duorum Doctorum designatorum —— 4.tt 10s
Ex actu Vesperiarum M.i Nicolai Antonii Guenault propter absentiam quatuor Doctorum. —— 9.tt
Ex Doctoratu ejusdem propter absentiam quinque Doctorum —— II.tt 5s

Somme de cette page est de cinq cent trente quatre livres quatre sols

Ex actu Vesperiarum M^ri Ludovici Petri-Le hoc propter absentiam trium Doctorum — 6^tt. 15^s

Ex Doctoratu ejusdem propter absentiam trium Doctorum — — — 6^tt. 15^s

## Caput decimum septimum

### Accepti ab Academiæ Quæstore

a M^ro Petro le Vasseur Questore pro honorario Professorum accepit Decanus Summam — — — — 1000^tt.

## Caput decimum octavum

### Accepti a Quæstore Postarum

pro anno 1730 Pensionis annuæ sex Professoribus nostris à Rege concessæ Decanus accepit Summam — — 1800^tt.

## Caput decimum nonum

### Accepti Extraordinarii ab eo qui primum Suæ Licentiæ gradum obtinuit

Decanus accepit a M^ro Paulo Jacobo Malouin 300^tt.

Summa hujus paginæ est de trois mil cent trente livres dix sols

Summa totius accepti est de six mil trois cent quarante livres deux sols

[signature]

# Tabula Expensi ordinarii et extraordinarii

## Caput primum

### Expensi

Ex rationibus prioris anni Secundi Decanatus nostri coram facultate redditis facultas debebat summam — 10988.tt 18s 5d

Decano debet insuper facultas honorarium summam centum et quinquaginta librarum — 150.tt

Majori Apparitori pro opera Extraordinaria 50.tt

Minori Apparitori pro eadem — 25.tt

## Caput Secundum

### Expensi

### Pro Stipendiis Professorum

M.o Ægidio Adam Pathologiæ Professori persolvit Decanus nonaginta libras — 90.tt

M.o Joanni Baptistæ Thomæ Martinenq Physiologiæ Professori — 90.tt

M.o Joanni francisco Leaulté Chirurgiæ latinæ Professori — 90.tt

M.o Eliæ Col de vilars Chirurgiæ Gallico Idiomate Professori — 90.tt

M.o Michaeli Peaget Botanices et materiæ Medicæ Professori — 90.tt

Summa hujus paginæ est de onze mil six cent soixante et trois livres dixhuit sols cinq deniers

11663 . Guilbert

# Caput Tertium

## Expensi ordinarii

## Pro Refusionibus.

Mº Joanni Cordelle Antiquiori Magistro — 4.tt

Mº Ægidio Adam Pathologiæ Professori — 2.tt

Mº Joanni Baptistæ Thomæ Martineng Physiologiæ Professori — 2.tt

Mº Joanni francisco Leaulté Chirurgiæ latinæ Professori — 2.tt

Mº Eliæ Col de Vilars Chirurgiæ Gallico Idiomate Professori — 2.tt

Mº Michaeli Peaget Botanices et materiæ Medicæ Professori — 2.tt

Mº Hyacintho Theodoro Baron Pharmaciæ Professori — 2.tt

Mº Petro afforty filio altero Pharmaciæ Professori — 2.tt

Mº Stephano francisco Geoffroy Decano — 4.tt

# Caput Quartum

## Expensi

## Pro Anatomia operibus Chirurgicis et Pharmaceuticis.

Mº Ægidio Adam pro Anatomes honorario Decanus persolvit — 30.tt

Dicto Colignon filio Chirurgo cujus manu usus est — 20.tt

Pro Sumptibus ejusdem Anatomes ut fert acceptilatio — 151.tt 2s

Summa hujus paginæ est de deux cent vingt trois livres deux sols

visis quitanciis

M.^o Joanni francisco Leaulté filio Chirurgiæ latinæ Professori pro honorario suarum Lectionum in Amphiteatro — 30.^tt

Dicto Gervais Chirurgo cujus manu usus est. 20.^tt

Pro Sumptibus istius cursus operationum Chirurgicarum — 130.^tt 19^s

Dicto Carolo Habert Pharmacopoeo pro operibus Pharmaceuticis — 20.^tt

Pro Sumptibus operum istorum Pharmaceuticorum ut fert acceptilatio — 13.^tt 16^s

# Caput Quintum
## Expensi
## Pro honorario Professorum
## Ex ære Academiæ.

M.^o ægidio Adam Persolvit Decanus — 200.^tt

M.^o Joanni Baptistæ Thomæ Martineng — 200.^tt

M.^o Joanni francisco Leaulté — 200.^tt

M.^o Michaeli Peaget — 200.^tt

M.^o Hyacintho Theodoro Baron — 200.^tt

Vidit quittanceis

# Caput Sextum
## Expensi
## Pro honorario Professorum
## à Rege concesso

M.^o ægidio Adam. — 300.^tt

M.^o Joanni Baptistæ Martineng. — 300.^tt

M.^o Joanni francisco Leaulté. — 300.^tt

M.^o Æliæ Col de Vilars — 300.^tt

Summa hujus paginæ est de deux mil quatre cent quatorze livres quinze sols

Mo. Michaeli Peaget — — 300.tt
Mo. Hyacintho Theodoro Baron — 300.tt

# Caput Septimum
## Expensi
## ordinarii et Extraordinarii
## Pro rebus Sacris

Pro Anniversario Mi. Guillelmi Luçon — 25.tt
Pro Anniversario Mi. Michaelis de Coloniâ — 8.tt
Pro missis et obitibus celebratis a die 4o. Januarii usque ad Diem 25.um Martii 1730 persolvit Decanus — — 22.tt 7s 6d
Apparitoribus qui per haec tempora ministraverunt — — 8.tt 10s
Pro missis et obitibus celebratis a die 1o. Aprilis 1730 usque ad diem 25.um Junii ejusdem anni — — — — 15.tt 10s
Apparitoribus qui per haec tempora ministraverunt. — — — 5.tt 15s
Pro Missis et obitibus celebratis a die 15o. Augusti 1730 usque ad diem 5.um 9.bris ejusdem anni — — — 17.tt 10s
Apparitoribus qui per haec tempora ministraverunt — — — — 5.tt 15s
Petro De la Grive pro Pane Azymo et vino Suppeditatis per annum 1730 ad Missarum celebrationem — — 6.tt
Eidem pro mundatis Sacelli linteis et aliis rebus ad Sacelli Scholarum usum Suppeditatis — — — 30.tt
Cereario Pelu pro Cereis et facibus ab ipso Suppeditatis per annum 1730 — 30.tt 17s 6d
Pro Pane Lustrico oblato Solenni ritu in Ecclesiâ S.ti Stephani de Monte — 30.tt
Die festo corporis Christi pro variis distributionibus. — — — 305.tt

Summa hujus paginae est de onze cent dix livres cinq sols

Visis quitanciis

Cereario dicto Belu pro præalbis facibus
Suppeditatis in hoc Solenni ritu —— —— 53.tt 13ſ
Pro duodecim Scutis —— —— —— 18.tt
Die Divo Lucæ Sacrâ pro Doctoribus et Missæ
præsentibus, quin pro Bidellis et offertorio
numeravit Decanus Summam —— —— 75.tt 14ſ
Dicto du Bellay Aurifabro pro vasibus
argenteis resarcitis Decanus persolvit
Summam ut fert acceptilatio —— —— 72.tt

# Caput octavum
## Expensi
## pro rebus Academiæ

In Supplicationibus Academicæ ad ædem
Deo Sacram Sub invocatione S.ti Germani
Episcopi Parisiensis in civitate Die Martis
13.o Decembris anni 1729 —— —— 21.tt 2ſ
in Supplicationibus Academicæ ad ædem
Deo Sacram Sub invocatione S.ti Ludovici
in Regiâ Navarrâ die Veneris 17.o Martii
anni 1730 —— —— —— —— 11.tt 9ſ
In Supplicationibus Academicæ ad ædem
deo Sacram Sub invocatione Beatæ Mariæ
in Collegio S.ti Bernardi die Martis
21.o Junii 1730 —— —— —— 8.tt 10ſ
In Supplicationibus Academicæ ad ædem
Deo Sacram Sub invocatione S.ti Ludovici
in Collegio Mazarinæo die Mercurii
4.o Mensis octobris 1730 —— —— —— 10.tt 10ſ
Decano et adjuncto qui comitati sunt
amplissimum Rectorem Cereos ad Magis-
tratus deferentem die 31 Januarii 1730 — 9.tt
Apparitoribus eodem die —— —— 3.tt

Summa hujus paginæ est de deux cent
quatre vingt deux livres dix huit sols

Visis quitanciis

Decano et adjuncto qui cum Universitate Versalias petierunt ad Cereos Regi, Reginæ, Delphino et Principibus offerendum die 1.° februarii 1730 — — — 15.lt

Apparitoribus eadem die — — — 5.lt

# Caput nonum
## Expensi
## Pro facultatis ædibus.

Petro la Grive Majori Apparitori pro mundato Scholarum circuitu per duodecim menses et Aquâ per æstivos calores conspersâ — 23.lt

Viduæ dicti hunould quæ ædium tecta refici curavit per hunc annum ut fert accepti-latio. — — — 50.lt

Viduæ dicti hallé Plumbarii pro variis operibus — — — 15.lt

fabro ferrario pro variis operibus in acceptilatione recensitis — — — 7.lt 10s

fabro lignario pro variis operibus in acceptilatione recensitis — — — 10.lt

Viduæ dicti Baulieu Vitrarii pro refectis et mundatis Scholarum et facultatis ædium Vitreaminibus pro anno 1730. — — 22.lt

dicto Gravelle pro restituto Areæ Scholarum Pavimento, ut fert accepti latio. — — 6.lt

Viduæ dicti Beaulieu Vitriarii pro refectis et mundatis Scholarum et facultatis ædium Vitreaminibus per annum 1729 — — 19.lt 7s

Dicto le Chevalier Latomo pro variis operibus in accepti latione recensitis — 64.lt 8s 68

Dicto Moreau grandvoyer pro jure — — 2.lt 10s

Summa hujus paginæ est de deux cent trente neuf livres quinze sols six deniers

Visa Guilaume [?]

# Caput Decimum
## Expensi
## ordinarii et Extraordinarii
## Pro rebus et litibus
## facultatis

Pro undecim Comitiis Primæ Mensis dictis distribuit Decanus — — 197.ᵗᵗ 4ſ

Pro annuâ Pensione D.ᵃᵉ Colin Viduæ M.ⁱ — fournier solvit Decanus ut fert acceptilatio. 150.ᵗᵗ

Pro Capitationibus plurium Doctorum et Baccalaureorum solutis per annos 1726, 1727 et 1729 quorum hæc sunt nomina.

a M.º Collot pro semestri anni 1726 debetur 16.ᵗᵗ 10ſ

à M.º Aignan pro anno 1726 debetur summa 33.ᵗᵗ Sed ex eo quod illi debetur propter licentias anni 1726, 15ſ 5ᵈ. propter primam Præsidentiam M.ⁱ Du Bois 4.ᵗᵗ et ex Battillariis M.ᵒʳᵘᵐ Mery et Du Bois 1.ᵗᵗ quæ summæ de 5.ᵗᵗ 15ſ 5ᵈ deductæ à summâ 33.ᵗᵗ remanet summa — — — — 27.ᵗᵗ 4ſ 7ᵈ

à M.º Guillot pro anno 1726 — 33.ᵗᵗ Sed ex eo quod illi debetur propter Licentias anni 1726. 3.ᵗᵗ 5ſ 5ᵈ et ex Battillariis M.ᵒʳᵘᵐ Du Bois et Mery 1.ᵗᵗ et ex semi licentiæ anni 1728 8.ᵗᵗ 5ſ 5ᵈ quæ summæ de 12.ᵗᵗ 10ſ 10ᵈ — deductæ à 33 libris, remanet summa — 20.ᵗᵗ 9ſ 2ᵈ

à M.º Mery Baccalaureo pro anno 1726 — 16.ᵗᵗ 10ſ

à M.º Aignan pro anno 1727 debetur summa — 33.ᵗᵗ

à M.º Guillot pro eodem anno — — 33.ᵗᵗ

à M.º hurauld Baccalaureo pro semestri 1727 — — — 8.ᵗᵗ 5ſ Solvit

a M.º Senac pro semestri anno ejusdem — 8.ᵗᵗ 5ſ

à M.º de La Leu pro anno 1729 debetur — 33.ᵗᵗ Solvit

à M.º Vasse pro eodem anno — — 33.ᵗᵗ

à M.º Cosnier pro eodem anno — — 33.ᵗᵗ

Summa hujus paginæ est de six cent neuf livres sept sols neuf deniers

Visa quilan[illegible]

Pro Capitatione duorum Apparitorum pro anno 1729 — — — 19.tt 16ſ

Petro la Grive filio pro appensis Aulæis in Scholis inferioribus in diversis actibus per annum 1730 Decanus persolvit ut patet ex acceptilationibus — — 92.tt

Eidem pro Papyro Atramento et Calamis per hunc annum Suppeditatis — — 15.tt

Eidem pro igne Suppeditato in Scholis Superioribus — — — 14.tt 10ſ

Dicto Barbanchon pro affixis per urbem — 42.tt

Ei qui recepit hoc anno annuum facultatis proventum — — — 10.tt

Manui Conductitiæ quæ plura Senatus consulta, diversosque libellos pro facultatis negotiis transcripsit — — — 24.tt

Scribæ Di. Godefroy in Senatu Consilii Patroni 30.tt

Petro la Grive pro variis Statutis majoribus et minoribus compactis et pro foliis persolvit Decanus — — — — 27.tt

Scribæ Mi. Aubry facultatis et Universitatis Patroni 19 9.bris 1729 — — — 6.tt

Pro variis Senatus consultis Specialim l'ordonnance de la Marine in 4.o 1689 M.o Julien de Brunay Patrono nostro deditis — — 12.tt

Die 10 Decembris 1729 Illustrissimi Patroni generalis Secretario Gilbert de Voisin obtulit Decanus — 24.tt

Die 27.o februarii 1730 Decanus pluribus Doctoribus Stipatus cum multis gratiarum actionibus obtulit M.o Julien de Brunay, Patrono facultatis qui ejus causam optimé defenderat ac vehementer, Summam — 504.tt

Eidem et eodem tempore obtulit elegans Marsupium centum calculos argenteos cum insignibus facultatis continens — 191.tt

Ejusdem Scribæ — — 6.tt

Eodem die Decanus dedit D.o Aubry facultatis et universitatis Patrono — — 192.tt

Ejusdem Scribæ — 6.tt

Summa hujus paginæ est de douze cent quinze livres dix sols

Vidi quilomeils

D.° Godefroy in Senatu consilii Patrono
propter vacationes extraordinarias in diversis
causis — — — — 100.^tt

Die 2.° Mensis Martii pro apposito Sigillo
Regio quatuor Libellis facultatis — — 7.^tt 8.s

Die 5.° Martii variis manibus conductis
qui plurimos facultatis libellos transcripserunt;
Pro Patrono generali et aliis judicibus qui
avide hos libellos expetebant — — 42.^tt

Dicto Quillau facultatis Typographo pro
variis operibus pro facultate Typis mandatis
et Specialim pro duobus millibus et centum
Exemplaribus libelli majoris facultatis, in
folio cusis. 1600 et pro quingentis Exemplaribus
in 4.° ejusdem libelli cusis ut fert accepti-
latio Decanus Solvit Summam — — 2065.^tt

M.° Vernage pro Scriba Supremæ Curiæ pro
nominatione Judicis cognitoris — — 12.^tt

Janitori M.i le Maine Judicis cognitoris
designati — — — — 6.^tt

Die 1.° Augusti 1730 Decanus dedit M.°
Julien de Pranay ad recipiendum Saccum
instrumentorum facultatis ratione Senatus
consulti quo negotium libelli Supplicis civilis
et negotium adversus quinque demonstratores
conjunguntur, et appointé — — 18.^tt

Ejusdem Scribæ — 3.^tt

Pro vecturis Epistolarum à facultatibus
et Collegiis Medicis Regni ad Decanum
Scriptarum ratione novarum Georgii Marechal
constitutionum Susceptarum adversus
Medicos et Pharmacopoeos — — 50.^tt

Pro Rhedis per Judicium litis facultatis
et pro variis facultatis negotiis à Decano
impensis — — — 195.^tt

Accenso dicto Robinet qui postridie festi
Divi Lucæ instrumentum vulgò Proces-

Summa hujus paginæ est de deux mil
quatre cent quatre vingt dix huit livres huit sols

Visis quilaneity

Verbal adversus Chirurgos Scripsit ~~et eodem~~ die SanCosmanæ Communitati Significavit 6.#

Pro Caducis impensis numerantur pro more 60.#

Summa hujus paginæ est de Soixante et six livres.

Summa totius expensi est de vingt mil trois cent vingt trois livres quinze sols huit deniers.

Summa verò totius accepti est de six mil trois cent quarante livres deux sols.

Ergo Summa totius expensi superat Summam totius accepti de treize mil neuf cent quatre-vingt trois livres treize sols huit deniers.

facultas ratas et gratas habet rationes posterioris anni Ultimi decanatus magistri Stephani francisci-Geoffroy Exdecani fato functi. Eique ob res faculteti praeclare gestas Solitum decrevit honorarium Centum et quinquaginta librarum, singulis doctoribus praesentibus, Aulicis et Causariis honorarium trium libellorum, Decano et antiquiori duplum, majori bidello Summam quinquaginta librarum, minori verò vigniti quinque libras, Insuper statuit summam de treize mil neuf cent quatrevingt trois livres treize sols huit deniers, quæ à facultate magistro Stephano francisco Geoffroy debetur, a Magistro hyacintho Theodoro Baron + Decano esse persolvendam ut moris est. Tandem censuit decreta lata diebus Martis Tertio aprilis, decimo aprilis et sexto ejusdem mensis aprilis anni 1731. esse inscribenda ad calcem harum rationum et singulorum doctorum chyrographo sub signanda et sic conclusit die Veneris vigesimo aprilis 1731. H. T. Baron Decanus

Anno Domini 1731 die Martis tertio Aprilis facultate legitimè convocatâ per Juramentum, horâ decimâ matutinâ De praesenti rerum facultatis statu Decanum dicentem audiitura et deliberatura exposuit Decanus facultatem quam plurimis et

debitis et impensis urgeri, tum pro
reparandis aedibus et litibus persequendis,
tum pro summâ de treize mil neuf
cent quatre vingt trois livres treize
sols huit deniers Exdecano facto functo
debita: vellet itaque facultas iis
omnibus et singulis providere. quibus
auditis re in deliberationem missâ
Doctores omnes unanimi consensu
statuerunt urgentibus facultatis
rebus alio otiis esse succurrendum
majori que suffragiorum numero
hæc fuere decreta.
1.° ex symbolis quæ singuli et omnes
Doctores in omnibus distributionibus
et actibus Baccalaureorum licentiatorum
recipiunt, pars dimidia pro
facultatis onere sublevando conceditur.
2.° id omne quod singulis Doctoribus
tempore Licentiaturæ distribui solet,
soluto tamen prius duorum annorum
tributo virilim Regi persolvendo, ad
liberandam facultatem Decano
relinquitur.
3.° non intelligit facultas quidquam
immutari in distributionibus illis
quæ Doctoribus ob munus aliquod
peculiare persolvuntur, qui quidem
Doctores honorarium solitum et
solidum accipient.
4.° quia res agitata maximi ponderis
erat, censuit facultas iterum atque
tertio convocandos esse Doctores omnes
de eadem re deliberaturos, et hic conclusit

Baron Decanus

Die Veneris sexto Aprilis 1731 horâ post meridiem tertia facultas ntê per juramentum convocata de præsenti rerum facultatis statu secundo deliberatura, majori suffragiorum numero decrevit standum esse priori Decreto lato Die Martis 3º Aprilis ejusdem Mensis et anni et sic conclusit Baron Decanus

Die vero Martis decimo Aprilis 1731 horâ decimâ matutinâ Doctores omnes ntê per juramentum convocati de præsenti rerum facultatis statu 3º et ultimo deliberaturi censuerunt unanimi consensu standum esse præcedentibus Decretis, quæ quidem vim atque vigorem habitura sunt usque ad Martinalia tantum anni 1732 voluit insuper illa Decreta inscribenda esse ad calcem rationum ultimarum reddendarum Mi Sti Fi Geoffroy Exdecani fato functi et Doctorum omnium Chirographo muniendas et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

pro Dº Mattot De L'Epine

Chevillot [illegible] pour [illegible] De Belestre Perjun

Bourdelin pro Dº De La Vigue.

Ferrin Gröul Andry Breaux Afforty J.

Renaume

Hunauld Brunet Adam Agenard De Cerf Bertrand

Vergnes pro domino Recquet Adam Martinenq Couturier

Lemoine

Dubois pro D. Bourdeles Col de Villars Humean Lepy

Delaleu Afforty Flair Le Collis Millet

Geoffroy Faivet

Péaget Bourdelin Jacques Germain

pro dno Helvetius Winslow

Launay Dessevruille Gasnier Baron

Mery pro Delorme Vasse Cosnier De L'Epine Lottas Fremond Boyer

Guenault Le Hoc De Larmière

# In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen

# Commentarius Rerum facultatis Medicinæ Parisiensis Cum Tabulis Accepti et Expensi

à Die Sabbati 4° Novembris 1730 ad diem 3um Novembris 1731

## M°. Hyacintho Theodoro Baron Parisino Decano.

---

Anno Domini 1730 Die Sabbati 4° 9bris quæ prima erat post festum omnium Sanctorum Doctores Medici omnes à M°. Stephano francisco Geoffroy Decano prius per Schedulam ab Apparitoribus delatam invitati, convenere in Scholas Superiores horâ decimâ matutinâ post sacrum, Decanum et Professores Electuri. tum Mer. Stephanus franciscus Geoffroy Decanatu decedens et Singuli Professores qui anno Superiori docuerant brevi et eleganti oratione concre=dita sibi à facultate munera abdicarunt. mox ex Singulis Doctoribus præsentibus quinque Sorte ducti Sunt, tres Scilicet de majori ordine Mi. Petrus Alexander Mattot

Jacobus Benignus Winslow, Joannes Baptista Mongin, duo verò de minori ordine M.^i David Vasse et franciscus Mery, qui Decani et Professo=rum Electores renuntiati sunt. hi quinque viri Clarissimi solito prius devincti Sacra=mento secessere in Sacellum et factâ inter se deliberatione ad Comitia reversi, retulerunt se in Decanum elegisse de majori ordine M.^os Vrbanum Leaulté, et Hyacinthum Theodorum Baron, de minori verò ordine, M.^um Guillelmum Josephum de L'Epine, his tribus nominibus in urnam conjectis sorte ductus est a M.^o Stephano francisco Geoffroy, M.^er Hyacinthus Theodorus Baron qui solito praestito Juramento inter manus M.^i S.^tni f.^ci Geoffroy Exdecani, ab eodem insignia Decanatûs accepit et universo ordine comprobante Decanus renuntiatus est in biennium.

Ab iisdem deinde Electoribus nominati in Pro=fessorem Scholarum, de majori ordine M.^er Thomas Bernardus Bertrand, de minori, M.^{ri} franciscus Bailly, Joannes Baptista du Bois, et sorte ductus est a M.^o Hyacintho Theodoro Baron Decano, M.^er J. B. Dubois. in Chirurgiae Professorem M.^er Joannes ~~franciscus~~ Couthier de majori, de minori M.^i Andreas de laleu, Antonius le Moine et e Pileo ductus est M.^er J. f. Couthier. in Rei herbariae Professorem de majori M.^i Claudius du Cerf, de minori M.^i Jacobus Trant Ludovicus Hieronimus Cosnier, et eductum est nomen M.^i Claudii du Cerf. in utriusque Pharmaciae Professorem M.^i Nicolaus Andry, Raymundus Jacob finot de majori; de minori M.^er Joannes Damianus Chevalier et sors cecidit in M.^um R. J. finot. atque sic Electi Professores in manibus novi Decani solitum praestitere Juramentum tandem Electores in Academiae Censorem appellaverunt, ut moris est, M.^um S.^tnum f.^um Geoffroy Exdecanum et sic cum omnibus conclusit.

H. T. Baron Decanus

Postero die apud Decanum accessere facultatis Apparitores obsequium et observantiam pollici=
=turi; eos ad fidem et diligentiam ergà facultatis negotia valdè hortatus est Decanus. eodem die Decanum etiam convenerunt Baccalaurei ipsum cum officiosâ honoris significatione salutaturi, et de Scholæ disciplinâ diligenter observandâ moniti discessere nec defuerunt Pharmacopoeorum Parisiensium Custodes, suæ ergà Decanum et facultatem observantiæ testimonium exhibentes, quos cum humanitate et Benevo=
=lentiâ prosecutus est Decanus. contrà Barbi=
=tonsores Chirurgi originis suæ obliti et accep=
=torum à facultate beneficiorum inmemores, huic quo olim ultrò fungebantur officio defuerunt.

# Quodlibetariæ Quæstiones

Hoc Anno 1730 cum ob natum Serenissi=
=mum Ducem Andium Regni spem alteram publicæ exultationis in partem veniret Schola Medica Parisiensis lectionum suarum inducias in quindecim dies protrahendo, scilicet ad Diem Lunæ vigesimum sextum Novembris, prima quoque Thesis Quodlibetaria, quæ juxtà con=
=suetudinem Die Jovis proximo post Martina=
=lia propugnari debet ad Diem vigesimum tertium Novembris remissa fuit. quo quidem die, nullis ex novis Doctoribus ad Regentiam tunc temporis promoveri cupientibus, M.^or Hya=
=cinthus Theodorus Baron facultatis Decanus disputavit in ordine suo de Quodlibetariâ Quæstione à sextâ ad meridiem respondente Baccalaureo M.^o Hyacintho Theodoro Baron Parisino Decani Præsidis filio et fuit Quæstio talis affirmativè conclusa.

## an Duodenum ventriculus alter.?

Eo ipso die circà undecimam horam dum singuli Baccalaurei propositis sibi Quæstionibus ex tempore respondere meditantur major facultatis

Apparitor, ut moris est, quædam facultatis Decreta tum et nomina et cognomina Doctorum Parisien=sium altâ voce recitavit his verbis.

# Sequuntur nomina et agnomina honorandorum Magistrorum nostrorum in Saluberrimâ facultate Parisiensi actu Regentium A. R. S. H. 1730.

## Magistri

Joannes Cordelle Antiquior Scholæ Magister.
Germanus Preaux Professor Regius.
franciscus Afforty Antiquus facultatis Decanus.
franciscus Picoté de Belestre.
Vrbanus Leaulté.
franciscus Gouel.
Joannes Baptista Dodart Regi à Sanctioribus Consiliis et Archiatrorum Comes Regiæque Scientiarum Academiæ Socius.

Petrus Marais
Petrus Joannes Burette Professor Regius et è Regiâ nummismatum Academiâ.

Alexander Petrus Mattot.
Claudius Burlet Hispaniarum olim Medicus Primarius, Serenissimi Delphini Regiæque Prolis Medicus et Regiæ Scientiarum Academiæ Socius.
Philippus Caron Antiquus facultatis Decanus.
Joannes Baptista Chomel Medicus Regis ordina=rius et è Regiâ Scientiarum Academiâ.
Philippus Hecquet Antiquus facultatis Decanus.
Nicolaus Andry Antiquus facultatis Decanus.
Petrus le Tonnelier
Ludovicus Lemery Medicus Regis ordinarius, Regiæque Scientiarum Acade=miæ Socius.
Raymundus Jacob finot Pharmaciæ Professor Designatus.
Michael Ludovicus Reneaume de la Garanne, Scholarum Professor, Regiæ Scientiarum Academiæ Socius.

Jacobus fourneau.
Stephanus franciscus Geoffroy Academiæ Censor, Professor Regius, Regiæ Scientiarum Academiæ Parisiensis Regiæque Societatis Londinensis Socius et in horto Regio utriusque Pharmaciæ Professor.
Joannes Herment Medicus Regis ordinarius.
Petrus Azevedo.
Antonius Pepin.
Joannes Baptista fermelhuis in Regiâ Artium Academiâ Socius honorarius.
Jacobus Benignus Winslow Regiæ Scientiarum Academiæ Societatisque Regiæ Berolinensis Socius, Teutonicæ linguæ Regius Interpres.
Claudius Vergne.
Claudius Du Cerf materiæ Medicæ Professor designatus.
Salvator Cluscard
Joannes Claudius Adrianus Helvetius, Regi à Sanctioribus Consiliis, Medicus Regis perpetuò ordinarius, Reginæque Medicus Primarius et è Regiâ Scientiarum Academiâ.
Michael Procope Couteaux.
Joannes Baptista Mongin Chirurgiæ Idiomate Gallico Professor designatus et Medicus Regis ordinarius.
Joannes franciscus Couthier Chirurgiæ Professor designatus.
Hyacinthus Theodorus Baron facultatis Decanus.
Camillus falconet Salubris consilii Regii Socius, Regiæ utriusque Aulæ Equestris Medicus ordinarius et è Regiâ Numismatum Academiâ.
Ægidius Adam.
Thomas Bernardus Bertrand.
franciscus Pousse.
Joannes Baptista Martinenq Scholarum Professor.
Joannes Baptista Silva Salubris Consilii Regii Socius, Serenissimi Ducis Borbonii Medicus ordinarius.

Antonius de Jussieu Regiæ Scientiarum Academiæ Regiarumque Societatum Angliæ et Prussiæ Socius in horto Regio Botanices professor.
Joannes Besse Dotariæ Hispaniarum Reginæ à Consiliis et Medicus Primarius.
Henricus Besnier.
Elias Col de Vilars Chirurgiæ Idiomate gallico Professor, Consiliarius et Medicus Regis in Castelleto.
Petrus Antonius Lepy.
Antonius le Moine.
Andreas de La Leu.
franciscus Bailly.
Claudius Antonius Renard.
Petrus Afforty, Pharmaciæ Professor.
Nicolaus le Tellier.
Michael Peaget.
Jacobus Antonius Millet.
Joannes franciscus Leaulté.
Ludovicus Vernage, Medicus Regis ordinarius.
Ludovicus Claudius Bourdelin Chirurgiæ Professor.
Emmanuel Mauritius Duverney.
Ludovicus de Santeul.
Claudius Brunet.
Joannes Damianus Chevalier.
Claudius de la Vigne de frecheville Medicus Regis et Domûs Reginæ ordinarius.
Gabriel Antonius Jacques.
Josephus de la Grive, non Regens.
Guillelmus de Magny.
Ludovicus Simon Emmerez.
Petrus Maloet Regis Consiliarius et Medicus necnon Domûs Regiæ Invalidorum Ducum et Militum ordinarius et è Regiâ Scientiarum Academiâ.
Jacobus Trant è Regiâ Scientiarum Academiâ.
Philippus Davier de Breville Dotariæ Hyspaniarum Reginæ Consiliarius et Medicus ordinarius.
Thomas Renatus Gasnier.

Andreas Josephus Seron.
David Vasse.
Nicolaus le Roy de S.t Aignan.
Ludovicus Joannes le Thieullier in majori Consilio Medicus Regis ordinarius.
Ludovicus Hieronimus Cosnier.
Guillelmus Josephus de L'Epine.
Joannes Baptista Du Bois Scholarum Professor Designatus et Serenissimæ primæ Dotariæ de Conty Medicus ordinarius.
franciscus Mery, materiæ Medicæ Professor.
Bernardus de Jussieu Regiæ Scientiarum Academiæ Regiæque Societatis Londinensis Socius et in horto Regio Botanices Prodemonstrator.
Joachimus Joannes Costar.
Desiderius Claudius fremont.
Joannes Baptista Boyer.
Paulus Jacobus Malouin.
Antonius Nicolaus Guenault.
Ludovicus Petrus le Hoc.
franciscus Josephus Hunauld Regiæ Scientiarum Academiæ Socius et in horto Regio Anatomes ac Chirurgiæ Professor.
Raymundus de la Riviere.

Die Sabbati 2.â Decembris probata per Scrutinium et laudata fuere responsa quæ dederat in Thesi propugnata 23.â Novembris Baccalaureus M.er H.us J.rus Baron Decani filius.

Die Jovis 7.â Decembris de Quodlibetariâ Quæstione disputavit in ordine suo M.er Joannes franciscus Couthier Professor Chirurgiæ designatus, respondente M.ro Petro Roussin de Montabourg, Constantiensi Baccalaureo Medico, et fuit Quæstio talis affirmativè conclusa.

an aër præcipuus Secretionum opifex.

Die 9.o Decembris apertâ Capsâ probata et laudata fuere responsa Baccalaurei.

Die Mercurii 20.° Decembris de Quodlibetariâ Quæstione disputavit in ordine suo M.^er Joannes Baptista Mongin Consiliarius Medicus Regis ordinarius Chirurgiæ Gallico Idiomate Professor designatus Respondente M.° Ludovico Mariâ Pousse Parisino Baccalaureo Medico et fuit Quæstio talis Conclusione affirmante.

an Sal, Sulphur, aqua et terra Hominis principia?

Die Sabbati proximè sequenti aperto Scrutinio facultas probavit responsa Baccalaurei.

Die Jovis 11.° Januarii 1731 M.^er Antonius Nicolaus Guenault de Quodlibetariâ Quæstione disputavit extra ordinem, Respondente M.° Joanne Baptista Chomel de Joinville Parisino Baccalaureo Medico et fuit Quæstio talis affirmativè conclusa.

an à facili Perspiratione vita longior?

Die Sabbati proximè sequenti, post apertum Scrutinium probata sunt Baccalaurei Responsa.

Die Jovis 18.° Januarii disputavit extra ordinem de Quæstione Quodlibetariâ M.^er Franciscus Josephus Hunauld Regiæ Scientiarum Academiæ Socius et in horto Regio Anatomes et Chirurgiæ Professor, Respondente M.° Achille Francisco Fontaine, Claromontano in Bellovaco, Baccalaureo Medico, et erat Quæstio affirmans.

an Bilis præparatio in omento?

Die Sabbati sequenti probavit facultas per Scrutinium Responsa quæ dederat Baccalaureus.

Die Jovis 25.^a Januarii de Quodlibetariâ Quæstione extra ordinem disputavit M.^er Ludovicus Petrus le Hoc Consiliarius Medicus Regis ordinarius in ejus Castelleto, Respondente

M.° Roberto Huberto Linguet, Remensi, Bacca=
=laureo Medico. Sic se habuit Quæstio affirma=
=tivè conclusa;

## an omnes animantium motus ab aëre?

Die Sabbati sequenti probata sunt responsa
Baccalaurei per scrutinium.
Die Jovis 1.° februarii M.er Raymundus de la
Riviere extra ordinem disputavit de Quæstione
Quodlibetariâ, respondente M.° Ottone Casimiro
Barfeknecht Coeslino Pomerano Baccalaureo
Medico et fuit Quæstio talis conclusione affirmante.

## an succus lacteus fœtûs Alimentum?

Die Sabbati proximè sequenti apertâ Capsâ
probata fuere responsa Baccalaurei.
Cum quatuor supradicti novi Præsides primis
Actibus Quodlibetariis, ut debebant, præesse recu=
saverint omnibus Scholæ emolumentis ac Privi=
legiis privati fuere, nec iisdem frui licuit, nisi
post Regentiam ad quam admissi fuere omnes,
factâ priùs facultati supplicatione.

# Antiquodlibetariæ Quæstiones vulgò Pastillariæ

Die Mercurii 10 Januarii 1731 horâ
decimâ matutinâ Actum Pastillariæ
celebravit M.er Antonius Nicolaus Guenault
et hæ duæ Quæstiones propositæ et agita=
tæ sunt in utramque partem

an Perspiratio secretionum { Uberrima?
Utilissima?

Priorem Quæstionem dictus M.er A. N.
Guenault priùs agitatam proposuit M.° J. B.
Chomel de Joinville Baccalaureo Medico,
posteriorem verò pariter agitatam M.er J. B.
Bertrand loco M.ri C. Vergne proposuit M.° A. J.
Seron.

Die Mercurii 17.º Januarii horâ 10.ª matu=
=tinâ M.^er J. f. Hunauld celebravit Actum
Pastillariæ et hæ duæ Quæstiones agitatæ
fuerunt.

an omentum | Lubricandis intestinis natum?
Peritoneo continuum?

Priorem Quæstionem M.^er J. f. Hunauld
prius discussam proposuit M.º A. f. fontaine
Baccalaureo Medico, posteriorem verò M.^er
C. Brunet proposuit enodandam M.º D. Vasse.

Die 24.º Januarii M.^er L. P. le Hoc celebravit
Actum Pastillariæ horâ 10.ª matutinâ, et
hæc Quæstio bimenbris Discussa fuit.

an Aër | in Speciali organo Secernatur?
moveat corpus?

Prius menbrum discussum proposuit Actûs
Præses M.º R. H. Linguet Baccalaureo
Medico, posterius verò M.^er D. Vasse pro D.º
Mongin proposuit M.º N. le Roy de S.^t Aignan.

Die 30.ª Januarii M.^er R. de la Riviere
horâ decimâ matutinâ Actum Pastillariæ
celebravit et hæ duæ Quæstiones discussæ
fuerunt.

an fœtûs Alimentum | Sanguis maternus?
Amnii liquor?

Prior à M.º Raymundo De la Riviere Præside
discussa proposita fuit M.º O. C. Barfexnecht
Baccalaureo Medico, posteriorem verò M.^er J. f.
Couthier proposuit enodandam M.º L. J. le
Thieulier.

# Vesperiæ et Doctoratus.

Die Jovis 9.ª Novembris 1730 Celebratus
est Actus Vesperiarum M.^i J. f. Hunauld Licentiati
Præside M.º J. f. Couthier. hæc autem fuit Quæstio
bimenbris in utramque partem agitata

Vtrum Arthritis à Vino | Burgundo?
Campano?

Priorem Quæstionem M.^er J. f. Couthier proposuit

resolvendam M.º H. T. Baron Baccalaureo Medico, alteram M.ᵉʳ J. B. Mongin solvendam dedit Licentiato M.º Hunauld.

Die Lunæ 13.ª Novembris celebratæ sunt Vesperiæ M.ⁱ R. De la Riviere Licentiati Præside M.º C. Du Cerf pro M.º A. Geoffroy absente et tales fuere Quæstiones in utramque partem agitatæ.

an ex Ciborum diversitate Digestio fælicior? vita diuturnior?

Priorem Quæstionem Actus Præses proposuit M.º J. B. Chomel de Joinville Baccalaureo Medico, alteram M.ᵉʳ J. F. Couthier solvendam dedit Licentiato M.º R. de la Riviere.

Die Mercurii 15.º Novembris Laureâ Doctorali donatus est M.ᵉʳ F. J. Hunauld, Præside M.º J. F. Couthier hæc autem fuit Quæstio duplex in utramque partem agitata.

utrum Luis venereæ curatio tutior Salivatione? Transpiratione?

Primam Quæstionem novus Doctor proposuit enodandam M.º J. L. le Thieulier, posteriorem à D.º Præside prius in utramque partem agitatam solvit M.ᵉʳ J. B. Mongin.

Die 16.ª Novembris Pileo Doctorali insignitus est M.ᵉʳ R. de la Riviere M.º C. Du Cerf Præside loco M.ⁱ Antonii Geoffroy absentis hæc autem Quæstio bimembris in utramque partem discussa fuit

an Rheumatismo venæ Sectio? purgantia?

Priorem Quæstionem novus Doctor M.º L. de Santeul, posteriorem Præses M.º J. F. Couthier solvendam proposuit.

# Quæstiones Cardinalitiæ

Die Jovis 8.º februarii 1731 Quæstioni Cardinalitiæ præfuit à Sextâ ad meridiem M.ᵉʳ F. Afforty Antiquorum facultatis Decanorum Antiquior, respondente M.º H. T. Baron Baccalaureo Medico Decani filio et hæc fuit Quæstio affirmativè conclusa

an longior jucundiorque vita Sobrietatis obligata legibus?

Die Sabbati proximè sequenti probavit facultas et laudavit Responsa quæ dederat Baccalaureus, ut moris est, per Scrutinium.
Die Jovis 15ª februarii Mer G. Breaux Professor Regius de Cardinalitiâ Quæstione disputavit, respondente Mº J. B. Chomel de Joinville Baccalaureo Medico; talis erat Quæstio affirmante Conclusione.

an omnes animi passiones exceptâ moderatâ lætitiâ sanitati noceant?

Die Sabbati sequente probata sunt responsa Baccalaurei.
Die Jovis 22º februarii Quæstioni Cardinalitiæ præfuit Mer J. Cordelle Antiquior Scholæ Magister ipsius infirmi et Caesarii vices gerente Mº H. T. Baron facultatis Decano, respondente Mº A. f. fontaine Baccalaureo Medico et fuit Quæstio talis affirmativè conclusa.

an lintea in variolis mutanda?

Die Sabbati proximè sequenti probata fuere responsa quæ fecerat Baccalaureus.
Die Jovis 1º Martii Mer G. J. Dellpine de Cardinalitiâ quæstione disputavit respondente Mº L. M. Bousse Baccalaureo Medico sic se habuit Quæstio negativè conclusa.

an statim a pastu somnus?

Die Sabbati 3ª ejusdem Mensis probata sunt responsa Baccalaurei.
Die Martis 13º Martii Mer L. J. le Thieulier in majori consilio Regis Medicus ordinarius Quæstioni Cardinalitiæ præfuit, Respondente Baccalaureo Medico Mº R. H. Linguet et fuit Quæstio talis affirmativè conclusa.

an alimenta saccharo condita salubria?

Eodem die circa meridiem facultas probavit responsa quæ dederat Baccalaureus.
Die Jovis 8ª Martii de Cardinalitia Quæstione disputavit Mer L. H. Cosnier, respondente Mº O. C. Barfeknecht Baccalaureo Medico et fuit Quæstio talis affirmante conclusione.

an Melancolicis Balneum?
Die Sabbati proximè sequenti probavit facultas responsa Baccalaurei.
Die Jovis 15.a Martii M.er N. le Roy de St Aignan absens per M.um D. Vasse qui illius locum adimplevit, de Cardinalitiâ Quæstione disputavit, Respondente Baccalaureo Medico, M.o C. Roussin de Montabourg, et erat Quæstio talis affirmativè conclusa.

an Ananas alimentum, medicamentum?
Die Sabbati 17.â ejusdem Mensis probata sunt Baccalaurei responsa per scrutinium.

## Oratio Publica

Die Dominicâ 26.o Novembris 1730 horâ post meridiem 3.â M.er Michael Ludovicus Reneaume de la Garanne Scholarum Professor et Regiæ Scientiarum Academiæ Socius, Elementa Medicinæ per biennium Philiatris traditurus, de inquirendâ in rebus Medicis veritate elegantissimam orationem habuit, plaudente magnâ audientium coronâ, ipso que Amplissimo Academiæ Rectore Nicolao Piat præsente.
Hoc anno 1730 cum M.er Elias Col de Vilars, cui Chirurgos vernaculâ linguâ docendi munus à facultate demandatum fuerat, suâ in rebus Chirurgicis peritiâ plurimos devantes Chirurgos in gremium facultatis reduxerat, sequenti Programmate discipulis suis notum fecit diem quo lectiones suas resumeret.

## Dieu Aidant

Maistre Elie Col de Vilars Docteur Regent de la faculté de Medecine en l'Université de Paris Conseiller Medecin ordinaire du Roi en son Chatelet Professeur de Chirurgie en francois, ayant donné un ample Traité des Tumeurs l'année passée, pour satisfaire à la promesse qu'il a faitte aux Aspirans en Chirurgie, traitera cette année des Playes, des Ulceres, des Luxations et des fractures et faira un Cours d'operations, qu'il indiquera par une Affiche particuliere.
Il commencera ses Leçons Lundy 27 Novembre.

1730 a onze heures du matin et continuera tous les Lundis, Mercredis et Vendredis à la meme heure aux Ecolles de Medecine Rüee de la Bucherie.

# Demonstrationes Anatomicæ, opera Chirurgica et Galeno-Chymica

Die Lunæ 29 Januarii 1731 et sequentibus M.er L. C. Bourdelin Chirurgiæ Professor, è Regiâ Scientiarum Academiâ, operationes Chirurgicas quæ circà corpus humanum exercentur publicè perficiendas proposuit in Virili Cadavere quibus exequendis operibus manum ministravit L. R. Gervais Chirurgus Barbitonsor peritissimus, nec minori plausu atque Auditorum concursu prosecutæ sunt clarissimi Professoris orationes quam fuerant anno 1727 cum primâ vice Chirurgiam edocuit.

Dieu Aidant ~~m.tre~~ Elie Col De Vilars Docteur Regent ~~en~~ Medecine de la faculté de Paris Conseiller et Medecin ordinaire du Roi en son Chatelet Professeur en Chirurgie en Langue francoise fera publiquement et gratuitement en faveur des estudians en Chirurgie un Cours d'Anatomie sur un Cadavre viril dont J. B. Ruffel tres habile Barbier Chirurgien de S.t Cosme demontrera les parties, il commencera Mardi six Mars 1731 a dix heures du matin et continuera a la même heure les jours suivans aux Ecoles de Medecine.

hoc autem munere tam præclarè functus est dictus M.er Col de Vilarz ut vel Barbitonsores Chirurgi Sancosmani non potuerint quin illum plausibus prosequerentur tanquam virum Rei Anatomicæ et Chirurgiæ peritissimum.

Die Sabbati 21.e Aprilis 1731 et sequentibus per Mensem integrum horâ post meridiem tertiâ M.er J. B. T. Martineng Scholarum Professor Pathologicus, Antropologiam partium ve hominis naturam functiones et usus in Cadavere

virili elegantissimâ oratione et Methodo exposuit, secante J. Bajet Barbitonsore Chirurgo Parisiensi peritissimo.

Die Sabbati 23° Junii et sequentibus M^er Petrus Afforty Pharmaciæ Professor selectiores utriusque Pharmaciæ operationes orationibus publicis exposuit, operi manum admovente Claudio Pages Pharmacopoeo Parisiensi peritissimo.

# obitus Doctorum

Die 4° Novembris 1730 horâ sextâ vespertinâ fato functus est in Regiâ Versaliarum urbe ubi sepultus jacet vir Illustrissimus M^er Joannes Baptista Dodart Regi à sanctioribus consiliis Archiatrorum Comes; jam ab anno pluries Apoplexiâ correptus, tandem sublatus est.

Die Sabbati 9° Decembris horâ 9^â matutinâ ipsius manibus facultas solenniter parentata est in Scholarum sacello, ubi prius invitatus adfuit vir Illustrissimus DD^us Dodart fato functi filius, Libellorum supplicum Magister, qui Decano et facultati gratias egit amplissimas.

Die 6° Januarii 1731 horâ sextâ vespertinâ Phtisi consumptus obiit anno ætatis suæ 59 M^er S. F. Geoffroy exdecanus facultatis et Academiæ Censor, Regiæ scientiarum Academiæ societatisque Regiæ Londinensis socius, Regii Galliarum Collegii lector et in horto Regio Chymiæ Professor; ipsius corpus comitante et optimum suum defensorem lugente facultate, delatum est, stipantibus, ut moris est, sex fratribus, facultatis insignibus decoratis ad ædem Deo sacram sub Invocatione S^ti Pauli ubi humatum est.

Die Sabbati 27° Mensis Januarii pro sublevatione illius animæ solenniter celebratum est sacrum in Scholarum sacello convocatis ad hoc per schedulam ab Apparitoribus delatam Doctoribus omnibus juxta Decretum latum 23° Januarii 1731.

Die Martis 6° februarii supremum vitæ diem clausit subitaneâ morte correptus M^er Salvator Cluscard anno ætatis 73 ipsius corpus comitante facultate sepultum est in æde sacrâ Sancti Severini.

Die Sabbati 17.º februarii piis ejus manibus more Solito Sacra peracta Sunt in Scholarum Sacello.

Die 20.â februarii vitam cum morte com=
=mutavit M.er Joannes Baptista fermelhuis Regiæ Artium Academiæ Socius annos 75 natus, ipsius corpus insciâ facultate huma=
tum est in templo Deo Sacro Sub Invocatione S.ti Germani vulgò de l'Auxerrois.

ejus manibus parentatum est in Scholarum Sacello die Sabbati 3.º Martii more Solito.

Die Jovis 5.º Julii horâ 5.â matutinâ migravit ad plures M.er Joannes Cordelle Antiquior Scholæ Magister ætatis Suæ 93 Apoplexiâ et Paralysi correptus, ipsius corpus eâdem die Sub vesperam delatum est in ædem S.ti Nico=
=lai de Cardueto, ibique humatum facultate funeris Pompam præsentiâ Suâ cohonestante, Stipantibus Sex facibus, facultatis insignibus decoratis.

Die 14.º Julii pro ipsius Manibus Sacra Solem=
=niter peracta Sunt in Scholarum Sacello, con=
=vocatis ad ea per Schedulam omnibus Doctoribus.

Die Dominicâ 10.â Augusti finem vivendi fecit febre malignâ correptus Versaliis M.er C. Burlet Hispaniarum Regis olim Medicus primarius, posteà Serenissimæ Principissæ 1.æ Dotariæ de Conty Medicus ordinarius, Denique Serenissimi Delphini Regiæque prolis Medicus ordinarius et Regiæ Scientiarum Academiæ Socius

Die Sabbati 18.º ejusdem Mensis Solenne Sacro pro ipsius animâ precatum est in Scholarum Sacello.

Die Dominicâ 26.º Augusti fato functus est M.er Joachimus Joannes Costar horâ decimâ vespertinâ febre malignâ correptus, ipsius corpus comitante facultate Sepultum est in æde S.ti Sulpicii 27.º ejusdem Mensis et anni.

ubi verò ad templum perventum est Superiores Cathedras quæ Sunt à dextris facultati Semper in talibus reservari Solitas M.er Languet Ecclesiæ S.ti Sulpicii Pastor unà cum Clero conscendit et occupavit, relictis facultati

inferioribus sedibus, quod ubi vidit Decanus, con=
=gregatis in circulum Doctoribus, rogatisque
singulorum sententiis, statutum est, quando=
=quidem Sti Sulpicii Pastor, solitum et debitum
facultati honorem reddere recusaret, recedendum
esse ne facultatis jura læderentur et ex unanimi
omnium consensu sic conclusit H. T. Baron Decanus
igitur Doctores omnes statim recesserunt et
cappis depositis abiere.

Die sabbati 1o. Septembris in Scholarum sacello
piis Manibus hujus Doctoris solemni sacro
parentatum est convocatis per schedulam
Doctoribus omnibus.

Die 29o. Septembris horâ 2â. matutinâ extinctus
est acutissimo morbo, anno ætatis suæ 47 Mer
Antonius le Moine Eques Medicus Regis qui
in Peste ~~[illegible]~~ anno 1720 et 1721 grassante
à Rege missus fuerat à la Canourge et dans le
Gevaudan, corpus ipsius delatum est, comitatum
præbente facultate ad ædem Deo sacram sub
Invocatione Sti Stephani in Monte, ubi quiescit,
die 30â. ejusdem Mensis.

Die Sabbati sequenti 6â. 8bris solenni sacro ipsius
parentavit facultas manibus in Scholarum
sacello, convocatis ad pium istud officii genus
per schedulam ab Apparitoribus delatam, Doc=
toribus.

H. T. Baron Decanus

# Acta et Comitia Saluberrimi Medicorum Parisiensium ordinis

Anno Domini 1730 Die Veneris Decimo Novembris in Scholas Superiores convenere horâ post meridiem 3.ª per Schedulam ab Apparitoribus pridiè delatam convocati Doctores prioris anni primi Decanatus M.ⁱ Stephani francisci Geoffroy Exdecani rationes audituri, nec non Examinatores rationum posterioris anni ejusdem Decanatus electuri: quoad primum Articulum lecta, audita, probataque Sunt illius Commentarii et rationes tum Accepti tum Expensi: quoad Secundum more Solito tres ex majori ordine M.ⁱ Raymundus Jacob finot, Nicolaus Andry, Jacobus Benignus Winslow: totidem ex minori, Scilicet M.ⁱ Ludovicus Claudius Bourdelin, Gabriel Antonius Jacques, Bernardus de Jussieu Sorte ducti Sunt et appellati Examinatores Rationum 2.ⁱ anni 1.ⁱ Decanatus M.ⁱ S. f. Geoffroy Exdecani et Sic conclusit

H. T. Baron Decanus

---

Die Veneris 24.° Novembris Saluberrima facultas legitimè convocata fuit horâ 3.ª Pomeridianâ de audiendâ relatione Clarissimorum virorum, qui rationes posterioris anni 1.ⁱ Decanatus M.ⁱ S. f. Geoffroy examinaverant, nec non de re ad facultatem pertinente deliberatura. 1.° audita est relatio Clarissimorum Examinatorum qui Commentarios et rationes comprobaverant et ea digna censuerunt quæ in majoribus facultatis Codicibus inscriberentur. 2.° exposuit Decanus M.ᵘᵐ Petrum Afforty primum Pharmaciæ Professorem crastina die apud Pharmacopoeos Parisienses in Theriaces Medicamentorum ponderatione ante Decanum Magistratus alloqui et orationem habere

meditari, proindeque sibi Decano qui Caput est facultatis et apud Pharmacopoeos primo loco sedet, aut post Pharmaciæ Professorem loquendum fore, aut mutam agendam esse personam; eandem M.um P. Afforty contendere Pharmaciæ Professores solos esse Magistros et Præsides apud Pharmacopoeos Parisienses, ut potè à facultate deputatos, proindeque sibi primo Pharmaciæ Professori oratoris vices gerendas esse. Dixit Decanus facultatem jus habere mittendi Præsides et interrogatores apud Pharmacopoeos, non solùm duos Pharmaciæ Professores, sed etiam Decanum, quod quidem jus licet à Pharmacopoeis olim denegatum fuerit Decano, illud tamen à facultate recu=peratum esse ex Contractu initi facultatem inter et Pharmacopoeos anno 1672 et Senatus consulto confirmati eodem anno; insuper Senatus Consulto lato 28 Aprilis 1671 Statutum fuisse ordinem quo apud Pharmacopoeos Parisienses sederent et loquerentur Decanus et Pharmaciæ Professores, cujus quidem Senatus Consulti dispositionem sic legit facultati Decanus.

in Examinibus quibuscumque Decanus quidem primo loco sedeat, interroget verò eo ordine quo fuerit ad Doctoratum promotus, ita ut Pharmaciæ Professorum alter vel ambo, si Decano fuerint antiquiores ante Decanum interrogare debeant, ex quibus conclusit Decanus sibi ut potè M.o P. Afforty antiquiori ante M.um P. Afforty loquendi jus pertinere.

addidit Decanus quòd in hac occasione etiam si junior esset M.o P. Afforty, nihilominùs jus sibi pertinere primo loco loquendi, quia hac Medicamentorum Theriaces ponderatio apud Pharmacopoeos Actus esset solemnior cui facultas præesse voluerit, non tantum per Decanum et Pharmaciæ Professores, ut fieri solet, sed per specialem Deputationem ad=junctis nempe Decano et Professoribus quatuor aliis Doctoribus, proindeque sibi Decano in hac facultatis deputatione idem jus pertinere quod in aliis omnibus in quibus Decanus semper

oratorium munus adimplet. re sic exposita et in deliberationem missa, rogatis que singu=
=lorum Doctorum præsentium qui ibi aderant sententiis, unanimi consensu statutum est quod Decanus crastina die apud Pharmacopoeos Parisienses Magistratus primum alloqueretur facultatis nomine M.er vero P. Afforty secundo tantum loco, si vellet orationem haberet, et sic cum omnibus conclusit.

H. T. Baron Decanus

Die 28.o Novembris Decanus accepit litteras a Medicis Cadomensibus, quibus juxta Edictum anni 1707 Programma facultati Medicinæ Parisiensi mitterent valvis Scholarum affigendum, quo notum fieret Doctoribus Medicis omnibus Cathedram in Collegio Medicorum Cadomen=
=sium vacantem per obitum M.i Angot concursui esse committendam 1.o Martii 1731 quod quidem Programma à majore Apparitore subsignatum valvis Scholarum affigi curavit Decanus et Decanum facultatis Cadomensis certiorem fecit hujus Promulgationis, ipsi remittendo exemplar hujus Mandati à majore facultatis Apparitore subscriptum.

Die Sabbati 2.o Decembris habita sunt in Scholis superioribus Menstrua facultatis Comitia in quibus actum est de morbis superiori mense et etiamnum grassantibus, qui fuerunt febres malignæ continuæ et intermittentes quas comitabantur dolores Rheumatici et subseque-
bantur partium internarum Gangrenæ, febres Scarlatinæ, Variolæ, quartanæ simplices et duplices, Catarrhi, Peripneumoniæ nothæ, Apoplexiæ, Paralyses, Rheumatismi, Erisipe=
=lata Phlegmonodea.

Iisdem in Comitiis dixit Decanus M.um I. B. Dodart Archiatrorum Comitem jam a decem diebus esse fato functum, illius que Manibus pro more Scholarum Christianissimo esse parentandum, sed tanti viri memoriam impensa ergà facultatem officia et dignita=
=tem ipsius familiæ, quæ recolenda erat, pos=
=tulare ut solemni modo illud fiat, Missam que quæ vulgò submissâ voce celebratur pro cæteris Doctoribus esse altâ et canorâ voce dicendam, rogatis singulorum Doctorum qui tunc aderant sententiis super eâ re unanimiter

Censuerunt annuendum esse Decani postulationi,
et sic conclusit. H. T. Baron Decanus

Iisdem etiam in Comitiis legit Decanus Epistolam
Decano et Doctoribus Scriptam à Mº J. B. fernelhuis
Doctore Medico quâ rogabat Doctores, ut ob infirmam
valetudinem honorarium quod Doctoribus tantum
præsentibus diversis in Actibus facultatis conceditur,
ipsi absenti vellent erogare. annuere Doctores omnes
Supplicationi, et cum illis conclusit.
H. T. Baron Decanus

Die Sabbati 9º Decembris convocata fuit facultas
Medica in Scholas Superiores horâ decimâ matutinâ
post sacrum ad requiem animæ Illustrissimi Archi=
atrorum Comitis Mⁱ J. B. Dodart Solenniter
celebratum, de re magni momenti ad facultatem
pertinente deliberatura. Dixit Decanus ultima
quæ debebantur venerandæ memoriæ Illustrissimi
Archiatrorum Comitis facultatem officia persol=
=visse, nunc inquirendum esse quânam ratione cum
nuper renuntiato Archiatrorum Comite agendum
esset. narravit Decanus, jam omnibus notum esse
quod Die 2ª Decembris Rex Christianissimus
elegerit in suum Medicum Primarium D.^um
Chirac Doctorem Monspeliensem, se eum
die 5º ejusdem Mensis proprio et privato nomine
Versalias invisisse, ipsi Super novâ dignitate
gratulaturum, qui quidem Illustrissimus Archia=
=trorum Comes humanissime Decanum excepit,
illique Significavit se hanc Decani Salutationem
Summo honori habere, addidit se Semper Singulari
observantiâ nostram facultatem Singulosque
illius Doctores prosecutum fuisse, Rogavit Decanum
ut Suos illos erga facultatem animi Sensus
Doctoribus omnibus testificaretur. postea exposuit
Decanus, quod licet D.^us Chirac non esset in facul=
=tatis gremio genitus nihilominus opportunum
esse per Doctores Deputatos ipsum Salutare, pos=
=tulavit igitur Decanus ut deliberaretur, an sit
Deputandum Illustrissimo Archiatrorum
Comiti.º quisnam foret Deputatorum numerus.º
an Sorte eligerentur.º an ipsis honorarium decer=
=neretur.º an Bidelli cum fascibus Deputatos
concomitarentur.º quibus omnibus in delibera=
=tionem missis, Decretum est, Archiatrorum
Comitem a Decano et septem Deputatis, Decani
arbitrio eligendis, absque ullo honorario, præeun=
=tibus facultatis Apparitoribus fasces gestantibus

nomine facultatis esse salutandum, hortandumque ut in eo quem tenet authoritatis et praeminentiae gradu, Medicinae dignitatem et Medicos Collegas suos adversus temerarios Barbitonsorum Chirurgorum ausus, adversus protervam illicite practicantium turbam defendat ac tueatur et sic conclusit H. T. Baron Decanus

Die Sabbati 23.° Decembris horâ post meridiem 3.ª legitime convocati convenerunt Doctores Medici in Scholas Superiores, posterioris anni 1.i Decanatus M.i S. f. Geoffroy Exdecani rationes audituri, necnon Examinatores Rationum prioris anni 2.i Decanatus electuri. lecta, audita et probata sunt illius Commentarii et rationes; Examinatores verò de more sorte ducti sunt, tres ex majori ordine, scilicet M.i franciscus Picoté de Belestre, Raymundus Jacob finot, franciscus Couthier. totidem de minori M.i Elias Col de Vilars, Petrus Maloet, Desiderius Claudius fremont et sic conclusit H. T. Baron Decanus

Die Martis 2.° Januarii habita sunt in Scholis Superioribus Menstrua facultatis Comitia in quibus actum est de morbis grassantibus, qui fuerunt Peripneumoniae, Catarrhi, Tusses, Rheumatismi, Variolae benignae, febres benignae intermittentes, quae in malignas transiere, Rheumatismi qui in febres inflammatorias Rheumaticas abiere, febres Peripneumonicas et Pleuriticas, febres quartanae.

Iisdem die et horâ, speciali Articulo convocata fuit facultas Clarissimorum virorum qui rationes prioris anni 2.i Decanatus M.i S. f. Geoffroy Exdecani examinaverant relationem audituri, qui quidem Examinatores retulerunt se nihil in illis invenisse quod redargui posset et quod in majoribus facultatis Commentariis inscribi non mereretur.

Die 5.° Januarii 1731 litteras accepit Decanus ab Illustrissimo Episcopo Monspeliensi tum etiam à D.° Chycoineau Universitatis Monspeliensis Cancellario scriptas, quibus juxta Edictum 1707 mitterent Programmata quibus notum fieret omnibus Cathedram in facultate Medica Monspeliensi vacantem per absentiam D.i Astruc hujus facultatis Professoris, disputationi esse committendam, rogarentque Decanum ut haec Programmata valvis Scholarum affigi

Curaret, quod quidem paucis interjectis diebus fecit Decanus, hujusque promulgationis certiores fecit Illus=trissimum Episcopum et D.um Chicoyneau singulis ipsis remittendo Programmatis Exemplar à majore facul=tatis Apparitore subscriptum.

Die Martis 23.º Januarii convocata fuit facultas horâ 3.ª post meridiem rationes auditura prioris anni 2.i Decanatûs M.i S. f. Geoffroy Exdecani, necnon Exa=minatores rationum posterioris anni 2.i Decanatûs electura; his in Comitiis lecta, audita et probata sunt Commentarii et rationes M.i S. f. Geoffroy Exdecani et Examinatores rationum 4.i anni ipsius Decanatûs more solito sorte ducti, tres ex majori ordine scilicet M.i Clau=dius Du Cerf, Ægidius Adam, Joannes Baptista Thomas Martineng; totidem ex minori ordine M.i Michael Peaget, Andreas Josephus Seron, Ludovicus Hieronimus Cosnier.

Iisdem in Comitiis cum M.er S. f. Geoffroy Exdecanus Decanatûs sui tempore dono dedisset nomine facultatis Marsupium continens centum calculos argenteos M.º Nicolao le Tellier in negotiis et litibus adversus Bar=bitonsores Chirurgos de facultate optimè merito et hanc summam in sui Expensirationibus retulisset, plurimi Doctores multum obmurmuravere, quod Decanus incon=sultâ facultate talem summam impendisset, atque ut tam detrimentoso medeatur abusui, censuerunt reno=vandum esse Decretum, quo cavetur ne Decanus incon=sultâ facultate de summâ superante summam 40 libellarum disponat, et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

Eodem Die exposuit Decanus Missam in Scholarum sacello propediem esse celebrandam ad requiem animæ M.i S. f. Geoffroy Exdecani fato functi petiit que an non deceret facultati, ut pro viro cui tanta debere se profitetur facultas et cujus invitanda erat familia, sacrum illud solenniter celebra=retur, Decani postulationi libenter annuit fa=cultas et statutum est, quod non solum pro M.º S. f. Geoffroy, sed etiam pro omnibus Doctoribus fato functis sacra deinceps altâ voce celebrarentur atque ad ejusmodi sacra singuli Doctores invi=tarentur peculiari schedulâ ab Apparitoribus deferenda et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

Sic autem se habuit schedulæ formula singulis Doctoribus delatæ.

Doctor Sapientissime

Aderis si placet, in Scholarum sacello, Die Sabbati 27.º Mensis Januarii anni 1731 horâ

Nonâ matutinâ interfuturus Sacro Solemni quo facultas parentabit Manibus M^ri S. f. Geoffroy Exdecani.

H. T. Baron Decanus

Die 1^o. februarii anni 1731 facta est facultatis Deputatio versus Illustrissimum Archiatrorum Comitem D^num Chirac, quae Die nonâ Decembris 1730 in facultatis Comitiis decreta fuerat. haec priùs fieri non potuit, propter varia et frequentia Regis itinera, quae impediere quominùs Illustrissimus Archiatrorū Comes certam diem facultati daret, sed tandem die ultimâ Januarii post meridiem, nuncium accepit Decanus à M^o. De la Vigne Medico Regis et Reginae ordinario tùm et à M^o. falconet, D^um Chirac postridiè Versaliis summo honori accepturum facultatis congra=tulationem eumque rogare Decanum ut cum suis Collegis vellent apud se prandium sumere.

Itaque die 1^a. februarii, quo quidem die Academia procedebat Versalias Cereos Regi delatura Decanus cum adjuncto Rhedis Academiae ad Regiam Versa=liarum urbem vecti sunt, et postquam Cerei Regi, Reginae Principibus que viris oblati sunt, Decanus cum adjuncto M^o. Adam et M^ris Reneaume de la Garanne, le Tellier, Leaulté filio, Chevalier qui seorsim eodem mane profecti sese contulerant in aedes M^i. de la Vigne, quas ipse excipiendis hos=pitio facultatis Deputatis Doctoribus urbaniter obtulerat, factis etiam comitibus M^o. Burlet Regiae Prolis Medico, ipsoque M^o. De la Vigne omnibus veste talari et humerali Coccineo indutis, prae=euntibus facultatis Apparitoribus cum fascibus apud Illustrissimum Archiatrorum Comitem se contulerunt, ipsique eleganti oratione facul=tatis nomine congratulatus est Decanus.

facultatem humanissimis et urbanissimis verbis et maximâ cum honoris significatione excepit Illustrissimus Archiatrorum Comes et professus est se semper Medicos Parisienses et facultatem omni suâ ope et authoritate adjuturum, posteà liberali prandio Doctores Deputatos refecit.

Die 3^a. februarii habita sunt in Scholis Superio=ribus menstrua facultatis Comitia, in quibus actum est de morbis grassantibus, qui fuerunt Peripneumoniae Catarrhi, febres cum Diarrhaeis, Rheumatismi, Arthritides, Variolae benignae, Dysenteriae, Apoplexiae.

Eodem die accessit apud Decanum D^us. Chirac ipsum honorificè invisurus, sed cum abesset Decanus, Illustrissimus Archiatrorum Comes

Sequens inscriptum propriâ manu exaratum reliquit.
Chirac Premier Medecin du Roi est venû pour avoir l'honneur de visiter Monsieur Baron Doyen de la faculté et en sa personne tout le corps de la faculté ce 3 fevrier 1731.
Die Mercurii 7ª februarii horâ post meridiem 3ª legitime convocata fuit facultas in Scholis Superioribus, Epistolæ ad Decanum Scriptæ quæ ad Sanctiora facultatis jura pertinet lectionem auditura et de eâ Suam Sententiam laturi: his in Comitiis dixit Decanus se à facultate Nannetensi Medicâ Sequentes litteras accepisse quas sic coram facultate legit.

## A Messieurs Messieurs les Doyen et Professeurs de la faculté de Medecine de Paris

Messieurs nous croirions manquer à nostre devoir, si nous ne vous donnions pas avis des demarches de la faculté de Medecine de Montpellier. vous verres, Mrs, par la copie de la lettre quelle nous à adressé les projets quelle fait contre vos droits les nostres; nous avons jugé à propos de luy faire la reponse cy incluse, et nous sommes prests, Mrs, de nous joindre à vous, s'il est necessaire, pour soutenir des droits aussy anciens que legitimes. nous avons l'honneur d'etre avec bien du respect Mrs vostres humbles et tres obeissants serviteurs Laffart Doyen
à Nantes ce 10 Janvier 1731
Cherbonel Syndic de la faculté

## Copie d'une lettre de Mrs de la faculté de Medecine de Montpellier à Mrs de faculté de Medecine de Nantes.

Messieurs nous avons veû avec douleur nos Docteurs solemnellement receûs dans nostre Ecole obligés de subir de nouveaux Examens et de se remettre sur les Bancs de la faculté de Medecine de Paris pour acquerir le droit d'y pratiquer la Medecine et cela depuis le Reglement de 1707 donné a la requisition de feu Mr fagon premier Medecin du Roi et Docteur de la faculté de Paris qu'il

avoit voulu favoriser et mettre au dessus de touttes les autres. comme depuis ce tems là jusques a ce jour la Charge de Premier Medecin du Roi n'a esté occupée que par les Docteurs de la même faculté, nous avons crû que touttes les representations que nous aurions pû faire sur l'injustice qu'on faisoit à nos Docteurs et à ceuse des autres facultés seroient inutiles et infructueuses; et nous avons attendu une occasion plus favorable pour porter nos plaintes aux pieds du Thrône; elle est heureusement arrivée par le Choix que le Roi à fait de Mr. Chirac ancien Proffesseur de nostre faculté pour son premier Medecin, qui à essuié luy même bien des traverses de la part de la faculté de Paris, lorsqu'il à esté appellé par feu son A.R. Monseigneur le Duc d'orleans et nous esperons qu'il ecoutera favorablement nos plaintes sur cet Article et qu'il voudra bien employer son credit pour delivrer nos Docteurs de cette servitude et pour rouvrir les portes de cette Capitale à tous ceux qui auront assez de talens pour les y mettre en Pratique, comme c'est un interest general de touttes les facultés, nous avons crû devoir vous inviter de porter les mêmes Plaintes à Mr. le Premier Medecin, et il est apparent que quand touttes les facultés du Royaume se reuniront à demander la revocation de l'Article du Reglement de 1707 qui est devenû si onereux aux Docteurs de touttes les facultés, qui ont voulu s'etablir à Paris Mr. le Premier Medecin s'employera plus volontiers: c'est dans cet esprit que nous vous donnons avis des demarches que nous faisons pour vous inviter à en faire de pareilles, et de le faire le plustot que vous pourez et avec un grand secret pour eviter les contradictions qui pourroient survenir. en attendant j'ay l'honneur d'estre avec toutte la veneration possible Messieurs vostre tres humble et tres obeissant serviteur

Haguenot Proffesseur et Syndic de la faculté.
ainsy signé a l'original
à Montpellier ce 1.er Janvier 1731

## Copie de la reponse de Messieurs de Nantes a celle de Messieurs de Montpellier

Messieurs nostre faculté est sensible autant qu'elle doit à l'honneur que vous luy faites de demander son accession à la vostre pour soutenir le dessein que vous avez formés de faire revivre un droit que vous croyez interesser tous les Docteurs

en Medecine du Royaume. nous voyons à la verité
avec chagrin les atteintes que veulent donner à
nostre Profession des gens qui rougissent d'y estre sub=
=ordonés, pendant qu'ils en tirent leur plus grand lustre:
gens que la faculté de Paris à tant de peine actuelle=
=ment à faire rentrer dans les bornes dont ils ont tou=
=jours tenté de sortir. voila ceux contre lesquels on doit
s'élever et employer le credit de ses amys qui sont en
place. nous regardons d'un autre œil que vous la
revocation de l'Article de l'Edit de 1707, Edit celebre
que dicta dans tous ses points la sagesse du feu Roï
Loüis 14 instruit par l'Illustre Mr. fagon des Prero=
=gatives de chaque faculté, qui se trouvent par la conser=
=ves remediant en même temps aux abus qui pouroient
s'estre glissés et au relachement qui s'estoit introduit
presque partout.
il nous paroist Mrs. que vos pretentions sont outrées
de vouloir que les Docteurs formés chez vous puissent
exercer la Medecine indifferement dans toutes les villes
de france; ce seroit un avantage bien grand pour eux,
qu'apres trois années d'Etude dans lesquelles vous com=
=prenez la Reception; car tel est vostre usage, étants
alors bien munis de lettres de tous les degrés qu'ils
ont acquis, ils se trouvassent de niveau avec ceux
qui n'ont pû obtenir ces mêmes degrés qu'apres un
travail de six ans. vous sçavés que l'Article de
l'Edit qui demande douze inscriptions et fixe le
nombre de trois années, ne deroge point aux statuts
des facultés qui exigent un plus long terme (nous
demandons 4 ans d'etude avant de se presenter)
nous sommes dans le cas, et avons constamment
usé de nostre droit envers tous ceux qui se sont
presentés et lorsqu'au ~~l'Edit même~~ quelqu'un
s'est voulû prevaloir du Doctorat de Montpellier,
il a eû le desagrement de se voir condamner
à estre deux ans sur les Bancs pour subir tous
les Examens, et c'est en quoy la Cour de Parlement
de nostre Province n'a jamais manqué de nous
maintenir. vous voyez par là que nous n'admettons
personne pour l'aggregation, ou plutôt pour la
Regence, la licence estant chez nous un Acte
d'Université, et le Doctorat une Ceremonie qui
se passe en sa presence. les receptions dittes per
saltum ne nous sont point connuées, parceque
nous ne nous sommes jamais departis de la seve=
=rité de nos loix. l'Edit a voulu rendre tous les
Docteurs en Medecine de même Alloy et reprimer
l'entreprise de l'ubique terrarum à la faveur des

quels termes nul n'a pû s'introduire dans nostre ville ou depuis l'Etablissement de l'Université (la bulle est de 1460) qui certainement n'est pas nouveau personne n'a esté receû qu'apres les rudes Epreuves de six années. ces raisons et la grande estime que nous faisons de la faculté de Medecine de l'Université de Paris a l'instar de la quelle la nostre a esté fondée ne nous permettent pas d'entrer dans le projet que vous proposés, projet si contraire au vüees du feu Roi, si prejudiciable à l'interest commun et particulier, que nous ne pouvons penser que Mr. Chirac aux soins de qui Sa Majesté a fait l'honneur de confier une santé qui nous est si pretieuse, se prête jamais a en solliciter l'execution. j'ay l'honneur d'estre avec toutte la veneration possible Mrs Vostre &c

a Nantes ce 20 Janvier 1731

addidit Decanus se ab alio Medicinae Collegio parem Medicorum Monspeliensium Epistolam accepisse cum verbis sequentibus nullo Chirographo subsignatis.

La Copie de cette lettre circulaire vous est envoyée Monsieur, sous le secret, par un College qui vous est tres respectueusement attaché et dont tous les menbres feront toujours gloire d'estre Eleves de vostre celebre faculté.

his lectis Epistolis dixit Decanus in hoc negotio ad omnes facultates Medicas aequè pertinente nihil aliud sibi moliendum videri, quam ut ad Illustrissimum Galliae Cancellarium xito recurratur, ab eoque omnium Academiarum Protectore efflagitetur, ut inter omnes Medicinae facultates tam sapienter institutum ordinem prudenterque sancitas leges, per ambitiosa Medicorum Monspeliensium consilia non sinat everti. re in deliberationem missa rogatisque singulorum Doctorum sententiis Censuit facultas unanimi consensu. 1°. quamprimum agendas esse facultati Nannetensi gratias, laudandamque ipsius fidem ac fortitudinem qua propositum sibi proditionis commercium generosè repulisset. 2°. inviseendum esse Illustrissimum Galliae Cancellarium et enixè rogandum ut facultatis Medicinae Parisiensis statuta et leges sarta tecta que conservaret acueretur contra temerarios Monspeliensium ausus. 3°. data occasione ab eo postulandum, ut pro ea qua valet authoritate, velit juvare facultatem quae Privilegiorum suorum confirmationem ac renovationem obtinere meditabatur et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

Juxta Decretum superius, sequentem Epistolam rescripsit Decanus facultati Medicinae Nannetensi.

Messieurs

La faculté de Medecine de Paris assemblée au sujet de la lettre que vous luy avez fait l'honneur de luy ecrire m'a chargé de vous temoigner combien elle est sensible aux offres de service que vous luy faittes et reconnoissante des marques d'estime ~~et~~ de consideration et d'amitié que vous luy donné en l'avertissant de ce qui peut blesser ou interesser ses droits. elle n'a pû s'empecher d'admirer la fermeté et la solidité avec laquelle vous avez repondu à la lettre de Mrs de Montpellier et de louer hautement vostre zele à soutenir vos interests et les nostres. elle profitera Mrs de vostre bon avis et prendra touttes les mesures necessaires pour faire avorter des pretentions aussy outrées et aussy peu legitimes que sont celles de Mrs de Montpellier. elle accepte avec bien du plaisir l'offre que vous luy faittes de vous joindre à elle en cas de besoin, et en revanche vous offre tous les secours qu'elle pourra vous donner dans cette affaire et dans touttes les autres qui pouront vous regarder. je profite bien volontiers ~~dans~~ de cette occasion pour vous assurer de l'estime infinie et de la parfaite consideration avec laquelle je suis Messieurs vostre treshumble et tres obeissant serviteur

à Paris ce 8 fevrier 1731 Baron Doyen

Die Veneris 9.º februarii convenit Decanus Illustrissimum Galliae Cancellarium D.num d'Aguesseau adjuncto sibi M.º francisco Bousse ipsius Medico et huic Magistratui exposuit temerarium facultatis Monspeliensis consilium ipsi enarrando praecipuas res quae continebantur in Epistolis Medicorum Nannetensium, ipsi supplicuit ut pro summa quâ pollet authoritate, in Academiam et facultatem nostram benignitate, velit nos adversus Doctores Monspelienses defendere; illius etiam authoritatem deprecatus est Decanus pro confirmatione et renovatione Privilegiorum nostrorum. omnia bona promisit Illustrissimus Cancellarius, pollicitus que est se nihil circa illud negotium acturum aut conclusurum fore quin de eo prius facultatem certiorem faceret; quod attinet ad Privilegiorum confirmationem

prudentissimè respondit dignissimus Cancellarius
se quidem omni favore et gratiâ facultatem Medicam
Parisiensem semper esse prosecuturum sed expectandum
et tacendum esse ad tale consilium exequendum
usque dum tempora fiant propitiora.
Die sabbati 24.ª februarii horâ 10.ª matutinâ convenere
post sacrum in Scholas Superiores legitimè convocati
Doctores Medici, clarissimorum virorum qui rationes
posterioris anni 2.ⁱ Decanatûs M.ⁱ S. f. Geoffroy Exdecani
examinaverant, relationem audituri; qui quidem
Examinatores clarissimi retulerunt coram facultate
se lectas rationes probare, nec per se stare quin in majori=
=bus facultatis Commentariis inscriberentur, et sic
Conclusit H. T. Baron Decanus

Die Veneris 2.ª Martii habita sunt in scholis
Superioribus menstrua facultatis Comitia horâ
sesquisecundâ matutinâ in quibus actum est de
morbis grassantibus, quæ fuerunt Peripneumo=
=niæ lethales, Rheumatismi, febres, Variolæ malè
suppuratæ, Erysipelata pulmonum, febres malig=
næ, Catarrhales; Diarrheæ, Dysenteriæ Scorbutus.
Eodem die speciali e articulo convocata fuit
facultas saluberrima, horâ decimâ matutinâ
de Commentariis et rationibus posterioris anni
2.ⁱ Decanatûs M.ⁱ S. f. Geoffroy Exdecani in
majoribus facultatis Codicibus inscribendis
deliberatura: in his Comitiis dixit Decanus
à facultate probatas fuisse rationes ultimas
et Commentaria M.ⁱ S. f. Geoffroy fato functi
ac decretum esse ut in majoribus facultatis
Codicibus inscriberentur, verum ambigi cujusnam
manu, vellet itaque facultas de hoc articulo
decernere; re in deliberationem missâ, rogatis
que singulorum Doctorum sententiis omnes
censuerunt M.ᵘᵐ Hyacinthum Theodorum
Baron actu Decanum quod ex Commentariis
supradictis inscribendum superest, propriâ
manu, ut moris est, scribere debere in majori=
=bus facultatis Codicibus, Decanumque insuper
rogarunt enixè, ut quantum patiuntur plurimâ
=ma quibus occupatur negotia, id fiat cum cele=
=ritate, ne morâ, rebus Viduæ Exdecani cui
tanta debere se profitetur facultas labes ali=
quantula aspergatur; et sic conclusit
H. T. Baron Decanus

Die Martis 3ª Aprilis habita sunt in Scholis superioribus menstrua saluberrimæ facultatis Comitia horâ sesquidecimâ matutinâ, in quibus actum est de morbis grassantibus, quæ fuerint Peripneumoniæ malignæ, Erysipelata, Rheumatismi, Podagrici, Catarrhi, variolæ, Morbilli, febres malignæ, scorbutus.

Eodem die speciali Articulo per Juramentum legitimè convocati sunt Doctores Medici omnes per schedulam ab Apparitoribus pridiè delatam horâ decimâ matutinâ in Scholas superiores de præsenti rerum facultatis statu Decanum dicentem audituri: in his Comitiis coram frequentissimo Doctorum adstantium numero narravit Decanus se propriâ manu juxta Decretum facultatis latum 2º Martii Commentarios et rationes Mʳⁱ S. F. Geoffroy Exdecani in majoribus Codicibus inscripsisse. sed antequam coram facultate specialiter ad id convocatâ, reddantur dictæ rationes et Commentarii, se muneri et officio defuturum existimasse si interim rerum facultatis statum Doctoribus omnibus non exponeret, ut ipsi negotiis litibus et debitis oneratæ quocunque modo succurreretur. exposuit itaque Decanus facultatem quam plurimis et debitis et impensis urgeri, tum pro reparandis ædibus et litibus persequendis, tum pro summâ de treize mil neuf cent quatre vingt trois livres treize sols huit deniers Exdecano fato functo debita, vellet itaque facultas iis omnibus et singulis providere: quibus auditis, re in deliberationem missâ, Doctores omnes unanimi consensu statuerunt urgentibus facultatis rebus citò citius esse succurrendum, majorique suffragiorum numero hæc fuere decreta.

1º ex Symbolis quæ singuli et omnes Doctores in omnibus distributionibus et Actibus Baccalaureorum Licentiatorum ve percipiunt, pars dimidia pro facultatis onere sublevando conceditur.

2º id omne quod singulis Doctoribus tempore Licentiarum distribui solet, soluto tamen prius duorum annorum tributo vicesimo Regi persolvendo, ad liberandam facultatem Decano relinquitur.

3º non intelligit facultas quidquam immutari in distributionibus illis quæ Doctoribus ob munus aliquod peculiare persolvuntur, qui quidem Doctores honorarium solitum et solidum accipient.

4º quia res agitata maximi ponderis erat, censuit facultas iterùm atque tertiò convocandos esse Doctores omnes de eâdem re deliberaturos. et sic conclusit H. T. Baron Decanus

Die Veneris 6.° Aprilis 1731 horâ post meridiem 3.ª facultas ritè per Juramentum convocata de præsenti rerum facultatis statu secundò deliberatura majori suffragiorum numero decrevit standum esse priori Decreto lato die Martis 3.° Aprilis ejusdem Mensis et anni et sic Conclusit

H. T. Baron Decanus

Die verò Martis 10.ª Aprilis hora decimâ matutinâ Doctores omnes ritè per Juramentum convocati de præsenti rerum facultatis statu tertiò et ultimò deliberaturi, Censuerunt unanimi consensu standum esse præcedentibus Decretis, quæ quidem vim atque vigorem habitura sunt tantum usque ad Martinalia anni 1732; voluit insuper illa Decreta inscribenda esse ad Calcem rationum ultimarum reddendarum M.ʳⁱ S. f. Geoffroy Exdecani fato functi et Doctorum omnium Chirographo munienda, et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

Die Veneris 20.ª Aprilis horâ ipsâ post meridiem 3.ª legitimè convocatus est saluberrimus ordo, posterioris anni 2.ⁱ Decanatûs M.ʳⁱ S. f. Geoffroy Exdecani fato functi rationes auditurus. lecta, audita et probata sunt prædicta Commentaria et rationes ipsorum quæ Calci coràm facultate à Decano inscripta sunt tria Decreta quæ sublevandæ facultatis causâ tulerat facultas in tribus ultimis Comitiis, omnesque Doctores qui adfuerunt ista Decreta Chirographo suo munierunt, et cum omnibus conclusit

H. T. Baron Decanus

Die Martis 24.° Aprilis 1731 per Juramentum Convocati sunt Doctores omnes Medici in Scholas superiores horâ decimâ matutinâ per schedulam ab Apparitoribus pridiè delatam, de rebus ad facultatem quam maximè pertinentibus deliberaturi.

primò dixit Decanus, cum rescivissem Chirurgos Barbitonsores Sancosmanos à Magistratibus nuperrimè licentiam impetrasse Cadavera à Nosocomiis repetendi, veritus sum, quod comprobavit eventus, ne eâ occasione nova adhuc ab inquietâ Chirurgorum Sancosmanorum gente intentaretur querela, neve libellum supplicem quem ad obtinenda Cadavera offerre Decano tenentur, deinceps offerre desinerent. quapropter illicò facultatis Patronos adivi D.ᵒˢ

D'hericourt et Mayeux quorum fuit tale consilium;
scilicet cum nobis non nisi rumore publico, non verò
juridicè constaret ipsos hanc obtinuisse licentiam
Cadavera è Nosocomiis repetendi, nihil agendum,
usquedum nobis notum foret Chirurgos Cadaver
habuisse non oblato mihi libello Supplice, quod si
hoc accideret, tunc jura nostra esse exercenda. —
itaque ubi primùm mihi de eâ re sollicitè inqui=
renti innotuit Cadaver è Nosocomio non impetratâ
Decani veniâ apud Chirurgos translatum fuisse,
facultatis nomine Cadaver illud præsentibus et —
secantibus Chirurgis juridicè repetendum curavi,
ut jam olim factum fuerat anno 1672 decanatu
agente M.e Dionisio Puylon. sequitur Instrumentū
Juridicum.

# Proces verbal de lenlevement du Cadavre à Saint Cosme

L'an 1731 le 12e Avril apres mydy en Execution des
Arrests de nos Seigneurs de Parlement en datte des
12 Mars 1633, 27 Mars 1657 et autres Arrests en
forme de Reglement deument signifiés à la Re=
=queste de Maistre Hyacinthe Theodore Baron
Docteur Regent et Doyen de la faculté de Mede=
=cine de Paris qui à esleû son domicile en la
Maison de M.tres Charles Drouard Procureur
en la Cour scize Rües S.te Croix de la Bretonnerie
Paroisse S.t Paul, nous Jean Mauger huissier au
Parlement demeurant rüe du Platre Paroisse
S.t Jean en Greve soussigné sommes transporté
en la maison ditte S.t Cosme de la Communeauté
des M.tres Barbiers Chirurgiens de cette ville ou
estant et parlant aux S.rs Pierre Garnier Bonne=
=avanture Serre, Nicolas Crestolet Duplessis,
Prevosts et Gardes d'icelle Communeauté ac=
compagnés de plusieurs M.tres Chirurgiens de
Paris, nous leurs avons enjoints de faire ouverture
des Portes de la salle et Chambre de la ditte
Maison pour faire enlever le Cadavre et sujet
par eux pris et sur lequel les dits Chirurgiens
faisoient faire les dissections Anatomiques contre
et au prejudice des dits Arrests et Reglemens, sans
avoir la permission ny consentement du dit sieur
Doyen et aussy au prejudice de la ditte faculté
conformement aux dits Arrests a quoy les dits
sieurs Prevosts nous ont declaré qu'ils ne sont
pas refusans de nous faire ouverture des Portes

De leur Bureau, mais quils empechent formellement
le dit enlevement du Cadavre sur lequel ils travai=
=llent actuellement, attendu quils sont autorisés à ce
faire par une deliberation faitte au Bureau de l'ho=
=pital general de la Pitié en datte du 12e Mars dernier
inscritte sur les Registres des dits sieurs Chirurgiens
duquel ils nous ont fait la representation pourquoy le
dit Cadavre se trouve dans l'exception des autres dont
est parlé dans les Arrests de la Cour pourquoy protes=
tent de nullité de tout ce qui pourra estre par nous
fait à la Requeste des dits sieurs Medecins pour
raison du dit Cadavre et de tous depens dommages et
interests et ont les dits sieurs Prevosts refusés de
signer leur reponse de ce interpellés attendu laquelle
reponse et le refus qui nous esté formellement fait
de nous remettre le dit Cadavre pour le faire enlever
conformement aux dits Arrests et Reglemens nous
avons declaré aux dits Chirurgiens parlant comme
dessus que nous renderions nostre present Procés verbal
de Refus par eux faits de satisfaire aux dits Arrests
pour par les dits Sieurs Medecins se pourvoir par
devant Nos Seigneurs du Parlement pour faire
ordonner l'execution des dits Arrests et Reglemens
cy devant dattés et enoncés et prendre par les dits
Sieurs Medecins telle autre conclusion quils avi=
seront bon estre, lequel present Procés verbal à
esté dressé à l'instant et en la presence des dits
Sieurs Chirurgiens auxquels nous avons laissé
copie du present, presents et assistés de Louis De
benoist demeurant rüe Grenier St Lazare Paroisse
St Nicolas des Champs et de françois Dubuisson
demeurant rüe des Cordeliers Paroisse St Cosme
tous deux Praticiens temoins qui ont signés tant
en la copie qu'au present original. Signé Dubui=
=sson, De Benoist, Mauger. Controllé le 13 Avril
1731. R. 63. fol. 23.

Cum autem ut patet instrumento superiori
illegitimé subreptum Cadaver concedere
recusassent Barbitonsores Chirurgi Decanus
cum Mo Nicolao le Tellier senatui obtulit
libellum supplicem cujus hic est tenor.

## A Nos Seigneurs de Parlement

Suplient humblement les Doyen et Docteurs
Regents de la faculté de Medecine de Paris, disans
que les Chirurgiens de Paris estant naturelle=
=ment et par les tiltres de leur etablissement sous
le dependance de la faculté elle leurs à permis

de faire des Anatomies aux conditions qu'ils n'en le=
=veroient aucun Cadavre sans premierement en avoir
obtenu la permission du Doyen scellée du Sceau de
la faculté. cette precaution à toujours esté necessaire
non seulement pour qu'il ne se fit aucune acte que
sur des sujets que les supplians jugent sains et entiers
pour ne pas infecter le public, et les Medecins et les Chi=
=rurgiens qui ont coutume de se trouver à ces dissections
mais encore afin que la faculté elle même en estant
advertie par la permission qui luy en est demandée
soit en estat de maintenir sa discipline et d'estre
munie d'abord elle même de sujets sains et dans les temps
convenables aux Anatomies, autant qu'il luy en
est necessaire pour les demonstrations Anatomiques
et les operations de Chirurgie qu'elle à toujours eu
coutume d'enseigner gratis dans ses Ecoles par ses Pro=
fesseurs du Cours de Medecine et de Chirurgie, qu'elle
les puisse retenir par preference aux Chirurgiens
suivant l'Article 56 des Statuts de la faculté qui
ordonnent que les Magistrats seront supliés de ne
faire delivrer aucun Cadavre aux Chirurgiens sans
le consentement du Doyen, qui observera de ne les
accorder aux Chirurgiens qu'apres que les Professeurs
en Medecine tant de la faculté, que les Professeurs
Royaux n'en auront plus besoin ca esté pour
maintenir cette bonne discipline que la Cour
par les Arrests du 11 Avril 1551, 28 Janvier
et 11 Novembre 1615, 14 decembre 1630, 15 Mars
1632, 12 Mars 1633, 23 Novembre 1646, 17 Janvier
1647, 27 Mars 1657, 28 Mars 1659, et 4 Mars
1672 à fait defenses au Lieutenant criminel,
Maistres et Gouverneurs de l'hotel Dieu et à
tous autres en general même a l'executeur de la
haute justice et ses valets de delivrer aucun
corps mort aux Chirurgiens et aux Aspirans
à la Maitrise de Chirurgie, aux dits Aspirans
et à tous autres d'en enlever pour faire Anatomie
et dissection sans en avoir obtenu auparavant
la permission signée du Doyen de la faculté
à peine de 400.<sup></sup>tt Parisis d'amandes dont en cas de
contravention sera delivré executoire et les
Actes des Aspirans à la Maitrise declarés
nuls et ceux qui presideront aux dits Actes
decheus de leur Maitrise, defenses aux M.tres
Chirurgiens de recevoir les Aspirans à la
Maitrise de Chirurgie et d'assister aux dissections
des corps morts sous les mêmes peines et en cas de

Contravention permis au Doyen de la faculté de Mede=
cine de faire Saisir et enlever les corps qui auront
esté pris et enlevés par les dits Aspirans à la Maistrise
de Chirurgie, ou autres sans sa permission en quelques
lieux qu'ils puissent estre, même dans les lieux et Am=
phiteatre des Chirurgiens. ces Arrests portent aussy
permission de faire ouverture des Portes de tous les
lieux des dits Chirurgiens par l'un des huissiers de la
Cour, et en cas de rebellion et d'enlevement par force
des dits corps, il a esté enjoint au Lieutenant criminel
du Chatelet, de Robe courte, Prevost de l'Isle, Cheva=
lier du Guet, les Lieutenants Archers et autres officiers
de justice de preter main forte à l'execution des dits
Arrests et faire en sorte que la justice soit obeie à
peine d'en repondre en leurs propres et privés noms,
et que l'Executeur de la haute justice ne poura prendre
ni exiger des dits Aspirans à la Maistrise pour la deli=
vrance des dits Cadavres plus grande somme que 3.<sup></sup>tt
suivant l'ancien usage aux termes du dit Arrest
de Reglement de 1633, en execution duquel il a esté
fait defenses à touttes personnes de quelle qualité et
conditions quelles puissent estre d'en tirer ni prendre
aucun droit sous quelque pretexte que ce soit. ces
defenses ont esté reiterée par l'Arrest du 8 Mars
1659. apres tant de Reglemens et d'Arrests confirma=
=tifs les Chirurgiens n'avoient pû jusques a present
trouver aucun pretexte de se dispenser de ce devoir
et de l'execution des dits Arrests de la Cour et Statuts
de la faculté, dont l'Edit de Mars 1707 ordonne l'exe=
=cution et de ses usages qu'ils ont suivis jusques a present;
les Aspirans en Chirurgie ayant exhumés des Cada=
=vres et la justice en ayant eu connoissance, ils furent
decretés et constitués prisonniers; ils s'excuserent sur
la rareté des sujets et sur les sommes que l'on exigeoit
d'eux au prejudice des Reglemens, Messieurs les
Administrateurs des Hopitaux se sont determinés
pour eviter un tel scandale de leurs accorder des
Cadavres et les Chirurgiens ont voulu profiter de cet
evenement et de la bonté des Magistrats pour se
soustraire de la subordination et de tous les Regle=
=mens. il est indiferent aux Supplians qu'ils puissent
les enlever des Hopitaux ou des mains de l'execu=
=teur de la haute justice pourveu que ce soit toujours
apres en avoir obtenû le consentement du Doyen de
la faculté et pourveu qu'il se trouve alors en cet
endroit des Cadavres aussy sains que ceux que l'on
pouroit prendre de l'Executeur de la haute justice,
afin que les Anatomies puissent estre continuées
jusques à la parfaitte demonstration de touttes les
parties sans infecter l'auditoire, mais il faudra

toujours que les Reglemens soient executés et que les Chirurgiens les obtiennent de Messieurs les Adminis=trateurs du consentement du Doyen de la faculté qui est authorisé par tous les Arrests et Reglemens et par les dits Statuts à en faire la distribution. l'Article 25 de l'Edit de Mars 1707 qui a enjoint aux Magistrats et aux Directeurs des Hopitaux de faire fournir des Cada=vres aux Professeurs en Medecine pour faire les Demonstrations d'Anatomie pour enseigner les ope=rations de Chirurgie a en même temps confirmé par l'Article 37 les Statuts et usages de la faculté de Mede=cine et ordonne que ces Statuts et usages soient observés comme par le passé ayant reconnu qu'on ne peut rien ajouter pour le bon ordre et l'utilité publique. cet Edit qui ordonne qu'il sera donné des Cadavres aux Medecins, ordonne en même temps l'execution des dits Statuts et veut que l'on n'y puisse rien changer ny aux usages de la faculté, ces Statuts et ces usages veulent que les Chirurgiens commencent par obtenir la permission du Doyen, ainsy ils ne sont pas en droit de rien changer ny innover.

Neantmoins les Supliants furent surpris d'apprendre que les Chirurgiens faisoient des Anatomies contre tous les dits Reglemens, sans en avoir obtenus la per=mission du Doyen de la faculté, c'est pourquoy ils ont en execution des dits Arrests et Reglemens en=voyé Mtre Mauger huissier de la Cour pour faire son procés verbal de cette prevarication aux Reglemens, enlever le Cadavre conformement aux Arrests pour en faire Anatomie aux Ecoles de Medecine il en a dressé Procés verbal du 12 Avril pre=sent Mois 1731 qui contient les reponses des Chirur=giens qu'ils n'estoient pas refusans de faire ouver=ture des Portes de leur Bureau, mais qu'ils em=pechoient formellement l'enlevement du Cada=vre sur lequel ils travailloient actuellement, attendu qu'ils estoient authorisé de ce faire par une deliberation faitte au Bureau de l'hopital general en datte du 12 Mars dernier que les Chirurgiens ont dit estre inscripte sur leur Re=gistre pourquoi ils ont soutenu lors du dit Procés verbal que le dit Cadavre se trouvoit dans l'excep=tion des autres dont il est parlé dans les Arrests de la Cour. cette reponse est une mauvaise excuse, car les Chirurgiens n'ignorent pas que les Arrests cy dessus et les Statuts de la faculté non=seulement ne font d'exeption en faveur des Chi=rurgiens pour les Cadavres des hospitaux puis=qu'ils defendent à touttes personnes specialement

aux Administrateurs de l'hotel Dieu de les delivrer Sans le consentement du Doyen, que les Statuts et Reglemens contiennent des prohibitions generales contre touttes personnes de les delivrer Sans la permission du Doyen M.rs les Administrateurs n'ont pas attendû rien innover ni changer dans l'ordre et dans la discipline etablie depuis Si longtemps pour le bien public; ni de dispenser les Chirurgiens de se rendre toujours à leur devoir.

Ce considerè nos Seigneurs il vous plaise ordonner que les dits Arrests et Reglemens les Statuts de la faculté de Medecine et l'Edit de Mars 1707 Seront executés Selon leur forme et teneur, ce faisant quitératives defenses Seront faittes à tous M.tres Chirurgiens Barbiers et Aspirans à la Maitrise de Chirurgie, d'enlever des hopitaux ou en tels autres lieux que ce puisse estre aucun Cadavre pour faire dissection Anatomique Sans la permission Signée du Doyen de la faculté et Scellée du Sceau de la faculté de Medecine de Paris a peine de 500.tt d'Amandes et de nullité des Actes des Aspirans à la Maitrise et en cas de contravention permis au dit Doyen de faire Saisir et enlever les corps qui auront été pris et enlevés par les dits M.tres Chirurgiens aspirans à la Maitrise de Chirurgie ou autres Sans sa permission en quelques lieux qu'ils puissent estre même dans l'Amphiteatre des dits Chirurgiens, et pour la contravention marquée par les responses des dits Chirurgiens dans le procés verbal du dit Mauger huissier les condamner à 400.tt Parisis d'Amandes Suivant les Reglemens Sans prejudice aux Suplians en leurs autres demandes, fins et Conclusions condamner la ditte Communeauté des Chirurgiens aux depens et vous ferez bien.

Oblato Libello Supplici Sic respondit Senatus

Soient parties appellés

Itaque Decanus in judicium provocavit Chirurgos sequenti Vadimonio.

L'an 1731 le 19 Avril en vertu de l'ordonnance cy=dessus et à la Requeste des Susdits assignation a esté donnée à la Communeauté des Chirurgiens de Paris en leur Bureau à S.t Cosme de comparoistre à la huitainne pardevant nos Seigneurs de la Cour de Parlement pour repondre aux fins de la ditte Requeste et en outre comme de raison: Signé Genssa huissier en la ditte Cour

Controllé à Paris le 19 Avril 1731

Signé Herbault

his omnibus et singulis enarratis Decani diligentiam in tuendis et conservandis facultatis juribus ac Privilegiis laudavit universus ordo et probavit quæcunque in hoc negotio viriliter gesserat.
Postea exposuit Decanus se ab Illustrissimo Urbanæ Politiæ Proprætore centum Exemplaria Arresti Supremi Consilii lati Die 17.° Martii 1731 singulis Doctoribus distribuenda nuper accepisse; se quidem in eo plurima facultatis dignitati, Privilegiis ac juribus adversa deprehendisse, præsertim Articulo 6.° et 8.° vellent itaque Doctores, omnes et singulos istius Arresti Articulos sedulo pensitare et quid rei agendum sit decernere, Arrestum autem sic legit Decanus.

# Arrest du Conseil d'estat du Roy

## concernant la discipline et la Police des trois corps de la Medecine

## Extrait des Registres du Conseil d'estat

### Du dix sept Mars 1731

Le Roi s'estant fait representer les Arrests de son Conseil des 3 Juillet, 25 8.bre 1728 et 11 Mars 1731 par lesquels sa Majesté pour prevenir les dangereux inconveniens de la distribution d'un nombre considerable de Remedes appellez specifiques et autres qui se fait par differens particuliers, auroit ordonné qu'ils seroient examinez et auroit à cet effet choisi son premier Medecin et son premier Chirurgien avec ceux des differens corps de la Medecine de la Chirurgie et des Apoticaires qu'elle à jugé les plus capables de proceder à cet examen; et sa Majesté reconnoissant de plus en plus l'importance d'un objet si interessant pour la Santé de ses Sujets, elle à crû devoir s'expliquer plus particulierement sur l'examen des dits remedes, soit pour prevenir l'application trop generale que l'on à coutume d'en faire, et qui par la devient toujours dangereuse ou pour se rendre certain des differens succés des dits remedes dans le cas ou il conviendra d'en faire usage, et sa Majesté desirant encore que

ceux dont elle a fait choix pour former la presente Commission, puissent par leur sagesse et par leur experi=ence eteindre les contestations qui pourroient naistre dans les trois Professions dont l'intelligence et la cor=respondance sont si necessaires, à quoy voulant pourvoir veu l'avis du Sieur Herault conseiller d'estat, Lieute=nant general de Police, ouy le rapport sa Majesté estant en son Conseil, a ordonné ordonne que les Arrests des 3 Juillet 25 8bre 1728 et 11 Mars 1731 seront executez selon leur forme et teneur et en con=sequence ordonne

Article premier qu'il ne sera à l'avenir expedié ny delivré aucuns Brevets par son premier Medecin pour la distribution des remedes particuliers, qu'apres avoir esté examinez à la Commission, et en consequence d'une deliberation signée de tous ceux qui la composent, et que pour plus grande sureté dans l'usage des dits remedes, les maladies et les circonstances auxquels ils seront jugez applicables, soient specifiez dans les dits Brevets et Privileges.

2e Art. ne pourront les dits Brevets et Privileges estre accordez que pour le temps et espace de trois ans passé lequel temps seront tenus ceux en faveur de qui ils auront esté expedié de les rapporter, pour en obtenir le renouvellement, qui ne sera delivré que sur les Certificats donnez par les Medecins et Chirurgiens des lieux ou les dits remedes auront esté employez sur le bon effet qu'ils auront produit. et en cas qu'aucuns des dits Brevets ou Privileges ayent esté expediez pour un temps indefini, ils ne pourront avoir lieu que pendant le dit temps de trois années à compter du jour de leur datte, le tout a peine de nullité, mille livres d'amende applicable aux hopitaux des lieux, mesme de punition exemplaire contre ceux qui auront, le dit temps passé, continué à distribuer leurs remedes sans avoir obtenu le renouvellement de leurs Brevets dans la forme prescritte cy dessus.

3e Art. veut sa Majesté que les Minuttes des dits Brevets et Privileges, ainsy que le Registre qui en sera tenu, demeurent entre les mains du premier Medecin, pour y avoir recours en cas de besoin.

4e Art. et pour eviter toutte surprise dans le Public de la part des distributeurs des dits remedes qui auront esté examinez et approuvez, ordonne sa Majesté que l'original des Affiches sera conforme à la teneur des Brevets qui les authoriseront, et visé du premier Medecin, ou de tel autre qui sera par lui proposé à cet effet, à peine de cinq cens livres d'amende.

5. Art. ordonne sa Majesté que son premier Medecin sera tenu d'adresser un double imprimé de chaque Brevet ou Privilege aux Doyens des facultez ou ag=
=gregations de Medecine, lesquels auront soin de l'infor=
=mer exactement du succès ou des inconveniens des dits Remedes.

6. Art. entend pareillement sa Majesté que lorsqu'il arrivera des maladies Epidemiques ou des cas extraor=
=dinaires jusqu'icy inconnus, soit en fait de Medecine ou de Chirurgie dans la ville de Paris, il en soit donné avis à la Commission par les Medecins ou Chirurgiens chargez du soin des malades, lesquels seront invitez s'il est ainsy jugé à propos, à venir faire le detail de la ditte maladie ou des dits cas extraordinaires à la ditte Commission, à laquelle les Medecins et Chirurgiens des Provinces seront pareillement tenus dans les mêmes cas d'en envoyer le recit, qui sera adressé au Premier Medecin, et qui contiendra aussy la maniere dont auront esté traitez les malades, et du tout sera tenu Registre dans lequel sera fait mention du progrez et de l'issüe de la maladie ou des dits cas extraordinaires.

7. Art. enjoint tres expressement sa Majesté à tous les corps des facultez de Medecine et d'Aggregations du Royaume, ainsy qu'à tous les Lieutenants du premier Chirurgien, de denoncer à la ditte Commission tous les distributeurs de remedes et Colporteurs qui ne se trouveront munis d'aucun brevet du premier Medecin dans la forme cy dessus prescritte.

8. Art. et pour prevenir touttes sortes de contes=
=tations et de Procès entre les trois Professions des Medecins, Chirurgiens et Apoticaires en ce qui peut regarder les differens objets et la police des dittes Professions, veut sa Majesté que la ditte Commission aprés s'estre fait representer les Statuts et Reglemens, donne son avis sur les difficultez nées ou à naistre concernant l'exercice, la disci=
=pline et les limites de chacune des dittes Professions, pour, le dit avis vû et rapporté, y estre pourvû par sa Majesté.

9. Art. fait sa Majesté deffenses à tous Gou=
=verneurs et Magistrats des villes dans les Provinces de permettre à Gens sans qualité, comme operateurs ou autres, de distribuer et debiter aucuns remedes, s'ils n'ont esté approuvez de la Commission, et qu'il ne leur soit apparu de l'expedition des Brevets ou Privileges dans les formes cy dessus.

enjoint Sa Majesté au Sieur Heraut Conseiller d'Etat, Lieutenant general de Police et aux Sieurs Intendants et Commissaires departis dans les Provinces et generalitez du Royaume de tenir la main à l'execution du present Arrest, qui sera lû et publié et affiché par tout où besoin sera, et sur lequel toutes lettres necessaires seront expediées fait au Conseil d'Etat du Roi Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 17 Mars 1731 Signé Phelippeaux

Peractâ lectione, re in deliberationem missâ rogatisque singulorum Doctorum sententiis unanimi consensu censuit facultas in hoc Arresto Medicarum facultatum jura ac Privilegia maxime concussa quodammodo vilescere; 1º quia Arresto titulus tria distinguit Medicinæ corpora trois corps de Medecine dum unicum sit Medicinæ corpus, quod constituunt Medicinæ facultates cujus quidem Medicinæ corporis, Chirurgorum et Pharmacopoeorum Communitates partes sunt administræ, nec seorsim sumptæ constituunt Medicinæ corpora des corps de Medecine. 2º quia in illâ novâ jurisdictionis specie vulgò la Commission Chirurgi et Pharmacopoei Medicorum Ministri, Medicis æquantur. 3º quia Chirurgi et Pharmacopoei à Medicis judicandi, Medicorum constituuntur judices; 4º quia de contentionibus et litibus oriundis aut jam ortis, inter illa, ut aiunt tria Medicinæ corpora, huicce jurisdictioni datur cognoscere, cum facultas nullum alium judicem agnoscat ~~agnoscat~~ quàm Senatum Parisiensem. proindeque decrevit facultas intercedendum esse adversùs Supremi Consilii Arrestum nec omninò agnoscendam esse novam jurisdictionem vocatam vulgò la Commission. nihil tamen in re tam gravis momenti agendum esse, quin priùs à Decano consulerentur facultatis Patroni num liceret adversùs Supremi consilii Arrestum intercedere et quænam adhibenda foret intercessionis ratio, et sic conclusit.

H. T. Baron Decanus

Die Mercurii 2ª Maii, habita sunt in Scholis Superioribus menstrua facultatis Comitia, horâ sesquidecimâ matutinâ in quibus actum est de morbis grassantibus, quæ fuerunt Peripneumoniæ malignæ et lethales, febres malignæ, mitiores variolæ, scorbutus.

Iisdem in Comitiis dixit Decanus se more solito et juxta Decretum facultatis numerasse ex ære

suo pecuniam viduæ M.ri S.ri f.i Geoffroy exdecani à facultate debitam.
posteà exposuit Decanus se, de Arresto supremi consilii, juxtà conclusionem facultatis latam in ultimis Comitiis consultasse facultatis Patronum in Senatu Parisiensi D.um d'Henicourt, qui sedulò perpensis suprà dicti Diplomatis articulis, summam cautionem ac circumspectionem à facultate adhibendam esse judicavit, eò quod juxtà dispositionem Arresti, Rex ipse proprio motu et nullo postulante hoc Arrestu protulisse videretur. intercessionem oppositionem quæ facultatis tantummodò fieri posset si requirentibus, vel Archiatrorum Comite, vel Chirurgis nova illa jurisdictio la Commission instituta fuisset, tunc enim facultati daretur locus objiciendi ab istius modi hominibus occupatam fuisse Regis religionem, postularetque eadem ut sua rationum momenta in medium proferre liceret. verùm in hoc casu talem facultatis oppositionem, Regiæ majestati injuriosam fore cum Regis voluntati directè adversari nefas. addidit non timendum esse ne occasione hujus Arresti lis facultatem inter et Chirurgos, quæ hodiedùm coram Senatu versatur, neve in posterùm aliæ movendæ lites ad novam jurisdictionem la Commission deferantur. 1.º quia Rex hoc Arresto, à Senatu judicandam litem specialiter ad se non evocat; 2.º quia eodem Arresto non revocatur Privilegium quo gaudet facultas plurimis Diplomatibus Regiis stabilitum, causas suas coram Senatu agendi; 3.º quia hoc Arrestum in Commentariis Senatûs non fuit relatum, quod tamen absolutè necessarium foret, ut lites facultatis quarum Senatus constitutus est judex coram Rege evocarentur. tandem dixit non satis apertè declarari in hoc Arresto de quibus nam contentionibus cognosceret la Commission insuper ambiguum esse quâ formâ dijudicarentur lites. proindeque expectandum donec, vel litis instruendæ modus, vel judicandi forma pleniùs ennotescerent tunc si minùs benè ordinata foret, facultas Regi libellum supplicem offerret, quo intercessionem suam et intercessionis causas rectiùs allegare posset. tum promisit Decanus se consulturum quoque Patronos in Sanctiori consilio, quia illud negotium ad supremum consilium spectaret.

Die Veneris 1.° Junii habita sunt in Scholis Superio=
ribus horâ sesquidecimâ matutinâ menstrua facul=
tatis Comitia in quibus actum est de morbis grassan=
tibus, quæ fuerunt Peripneumoniæ malignæ et lethales,
Variolæ, morbilli, Scorbutus.
in his Comitiis retulit Decanus se adiisse D.os de Godefroy
et Mayeux celeberrimos in Sanctiori consilio Patro=
=nos, ipsis petiturus quid esset agendum Aresti Supremi
consilii occasione lectis et diligenter examinatis sin=
=gulis Aresti Articulis Patroni hæc fecere responsa.
1.° formam illam jurisdictionis si recte, et cum favore
Medici primarii administretur esse facultati perutilem
ex eo quod hac ratione breviter et nullis ferè sumptibus
jurgia et contentiones ortæ inter varia Medicinæ
membra terminarentur, quod præterea via nobis
aperiatur Privilegia ac jura nostra repræsentandi,
quæ quidem via nobis ad hoc usque tempus interdicta
fuit. reverà in eo quidem graviter peccare formam
hujusce Conventûs, quod Chirurgi et Pharmacopoei
ministri nostri, nostrorum judices constituantur, sed
licere Regi eligere quos voluerit cognitores, satius
autem nobis esse ac convenientius in nostris negotiis
eos habere judices qui sua nostraque norunt jura,
ac quorum maximè interest ut exerceantur, quam
alios quoslibet extraneos, rerum nostrarum prorsus
inscios; demum ex appellatis à Rege cognitoribus
solos chirurgos nobis esse posse adversos, de Pharma=
=copoeorum in Medicos propensâ voluntate nos
esse certissimos, proindeque ex hoc Tribunali
emersura consilia, Medicis futura semper pro=
pitia, cum quinque Medici et duo Pharmaco=
poei superiores sint numero quatuor Chirurgis.
itaque definierunt nullam in præsentiarum
à nobis faciendam esse intercessionem huic Aresto,
quod si quid in illo Conventu aliquid nobis contra=
=rium ac nocivum peragatur deinceps, tunc inter=
=cessionem nostram adhibendi ad huc tempus fore.
sed cum hactenus in illâ novâ jurisdictione nihil
aliud dijudicatum sit nisi de Privilegiis Aquy=
=tarum et circumforaneorum, nihil adversus
eam molitus est d. Decanus.
Die Jovis 7.° Junii per magnum facultatis
Apparitorem mandatum suum promulgavit
Decanus et per Plateas affigi curavit, quo inno=
tesceret omnibus Baccalaureos Medicos de
Chirurgiâ examine probatorio esse tentandos.

Die Lunæ 18.° Junii et diebus Martis, Jovis et Veneris sequentibus legitimè convocati fuere Doctores omnes Medici in Scholas Superiores ab horâ tertiâ ad sextam. Baccalaureos de Chirurgiâ examine probatorio tenta=buri; in quo quidem examine de Universâ Chirurgiâ, tum Medicâ, tum manuali interrogati Baccalaurei splendida suæ in chirurgicis peritiæ ediderunt specimina.

Die Sabbati 23.° Junii per Schedulam in singulorum Doctorum ædes delatam legitimè convocata fuit facultas in Scholas Superiores horâ decimâ matu=tinâ post sacrum de Baccalaureis quorum nuperrimè in Chirurgicis scientiæ periculum factum est suam sententiam scrutinio latura: ipsorum responsa unanimi consensu probavit facultas, et sic cum omnibus conclusit. H. T. Baron Decanus

Iisdem in Comitiis ut potè frequentioribus dixit Decanus Viduam M.r le Bert Doctoris Medici Pari=siensis fato functi, nuperis diebus domum suam adiisse tristem rerum suarum statum sibi expo=suisse, enixèque rogasse ut eas facultati convocatæ vellet enarrare, ab eâ pensionem viduis Doctorum concedi solitam, ubi res est angusta domi, petiturus. rogatis super eâ re singulorum Doctorum sententiis unanimi ferè consensu censuerunt pensionem illi singulis annis persolvendam esse ducentarum libellarum, quam quidem summam ducentarum librarum scilicet quinquaginta libras singulo quoque trimestri per antecessum à Decano enu=merandam esse censuerunt. primum autem trimes=tre incepit primo Julii anni millesimi septingen=tesimi trigesimi primi et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

Die Lunæ 2.° Julii 1731 horâ sesquidecimâ matutinâ in Scholis Superioribus habita sunt menstrua facultatis Comitia in quibus actum est de morbis grassantibus quæ fuerunt Perip=neumoniæ malignæ et lethales, Erisipelata morbilli; variolæ benignæ ut plurimum; febres tertianæ simplices et duplices, Rhumatismi, Catarrhi.

Eâdem die eâdem horâ convocata fuit facultas per Schedulam ab Apparitoribus pridiè delatam de Codice Medicamentario propediem in lucem edendo, de Epistolâ ab Illustrissimo Comite de Genlis Decano et Doctoribus scriptâ, de Locatione

majorum facultatis ædium, necnon de aliis rebus ad facultatem pertinentibus deliberatura.

In illis Comitiis narravit 1º Decanus Codicem Medicamentarium, jam à plurimis annis inchoatum, penè esse absolutum; Præfationem et geminum indicem scilicet unum Authorum, alterum rerum Alphabeticum ad illius complementum desiderari; Indicem verborum à Mº de Vilars esse confectum; Indicem Authorum, cui titulus est Authorum delectus qui de Pharmaciâ scripserunt in Classes distributus à M^tis falconet et de Jussieu esse absolutum et à Clarissimis viris Codicis confectioni à facultate præpositis dignum qui Typis mandaretur cum Codice, esse judicatum; denique Præfationem à me Decano fuisse compositam et à suprà laudatis Doctoribus maximè probatam. verùm Typographum nomine Cavelier hunc indicem Authorum Typis mandare absolutè recusare, eò quod esset majoris voluminis, quæ quidem recusatio Codicis impressionem ac promulgationem tandiu desideratam retardaret. rogavit itaque Decanus super eâ re Doctorum sententias, qui statuerunt quamprimum Codicis impressionem esse absolvendam, et si dictus Cavelier renuere perseveret Indicem Authorum Typis mandare, nihilominùs quod reliquum est Codicis citò typis esse mandandum et actum recusationis à Typographo esse repetendum, ut nempe si fortè facultas hunc indicem suis impensis Typis mandare vellet, à dicto Cavelier in judicium trahi non posset, eò quod ergà illum obligaretur facultas per actum concessionis Codicis Medicamentarii omnes quæ fierent Codici additiones ipsi concedere, et sic conclusit.

H. T. Baron Decanus

2º dixit Decanus se abhinc mense ab incognito quodam schedulam accepisse, quâ morbus quidam Endemius describebatur, rogabaturque facultas vellet ut miseris ægrotantibus auxilium ferre; verùm cum hæc schedula à nemine subsignata esset, nec designaretur locus eo morbo infectus, respondit Decanus honestiùs cum facultate, à quâ opem efflagitabant, agendum esse, nempe locum malo affectum designandum esse et morbi descriptionem ab ædilibus, si Civitas foret; à præcipuis incolis, si sit Vicus tantum,

Subsignari debere, ut in talibus fieri solet. quo factum est ut paulo post Decanus accepit Epistolam ab Illustrissimo Comite de Genlis hujus Parochiæ ægrotantis Domino, quam facultati legit Decanus his verbis conceptam.

A Messieurs les Doyen Docteurs et la faculté de Medecine de Paris

a Genlis ce 18 May 1731

J'ay l'honneur de m'adresser a vous, M^rs pour implorer le secours de vos lumieres en faveur des habitans de ce lieu affligés pour la pluspart d'affections schirreuses et scorbutiques, de facon que cette maladie devient comme une contagion locale, par la quantité de gens ausquels elle se communique. je joins ici un estat de ce mal signé par les principaux d'entre eux, et ils vous supplient instamment ainsy que moi de faire vos observations sur ce memoire et d'avoir la bonté de donner vos avis et vostre decision à ce sujet. J'ose me flatter M^rs qu'aimant autant que vous faittes à procurer la santé, ou du moins du soulagement aux personnes qui ont recours à vous, vous ne refuserez point la grace que je vous demande, dans un cas qui est bien plus pressant et de plus grande consequence, puisque la chose devient publique, par le progrés que fait le mal sur toutte une Parroisse entiere. J'ay l'honneur d'estre avec respect M^rs vostre tres humble et tres obeissant serviteur Brulart Comte de Genlis.

tum Decanus legit etiam schedulam a præcipuis hujus vici incolis subsignatam, quâ morbi natura et symptomata describuntur, quæque quidem descriptio sic se habet.

Memoire des habitans de Genlis

Il regne dans Genlis une maladie Endemique qui afflige beaucoup de personnes de l'un et l'autre sexe.

c'est un mal hypochondriaque qui, quand il est inveteré et negligé donne en plusieurs beaucoup de symptomes scorbutiques.

on ne scait quelle en est l'occasion originaire l'endroit ou cette maladie regne est marecageux, la quantité d'Etangs qui se trouvent au dedans et aux environs du lieu y rend l'Atmosphere de l'air mal sain et plus chargé que partout ailleurs de brouillards epais et tres fœtides sur tout sur la fin de l'esté, dans l'Automne et aux aproches de l'hiver, temps ou

regne dans ce lieu beaucoup de fievres et de maladies aigües. les eaux que les habitans y boivent pour la plus part, sont des Eaux de Puits que l'on croit malfaisantes et qui ont peine à passer on leur attribue des douleurs de dents et fluxions ausquels les habitans sont fort sujets. quoyqu'il en soit de la cause occasionnelle de cette maladie, on observe que ceux qui en sont attaqués sont gens que leur profession ne jette point dans de violents exercices du corps, et qui de naissance sont d'une comple=
=xion peu robuste, soit que pauvres ils ne vivent que de nourritures grossieres, soit que plus aisés en fortune ils se puissent procurer les aisances de la vie.

cette maladie dans son prime abord, ne donne point de symptomes fort apparens, aussy ceux qui en sont attaqués quoyque fort sujets aux fluxions, maux de dents, Rhumes de cerveau et quelquefois à des vomissemens d'eaux et de glaires qui abondent n'y font presque point d'atten=
=tion; ce n'est que dans le progrès du mal et par la mani=
=festation des symptomes fascheux que l'on s'en apercoit.

Le siege de cette maladie paroist estre originairement dans le bas ventre vers le nombril, la pluspart ont l'estomac gonflé; ils ont tous des embaras dans les vis=
=ceres, et des duretés schirreuses dans l'hypochondre gauche, les quelles dans quelques uns descendent jusques dans l'aine, en tous l'estomac est derangé dans ses fonctions, ses fibres en contrainte perpetuelle, au lieu d'une transpiration douce et bienfaisante, transude une colle glaireuse; ils ont tous de temps à autres des resserremens de Poitrine accompagnés dans quelques uns de douleur de dent. ils ne sont pas fort sujets à la fievre et elle n'est ordinairement pas bien violente quand elle leur arrive. ils rendent tous par haut et par bas des matieres glaireuses, lesquelles en quelques uns desséchez dans les intestins et teintes de Bile sortent avec les excremens sous la figure de morceaux de jeaunes d'oeufs durcis.

la pluspart ont des douleurs vagues dans les membres semblables à des Rhumatismes. la teste pesante et embarassée se plaignent de Bourdonnemens et de tintemens d'oreille et sont travaillés de temps en temps d'insomnies, d'inquietudes et de frayeurs noc=
=turnes. pour peu que la fievre leur survienne ils tombent dans des delires. il y en a même quel=
ques-uns qui sont tombez dans l'Epilepsie et qui deraisonnoient sans fievre.

les urines en quelques uns sont aqueuses et crües, dans d'autres elles sont epaisses et charient un sable rouge.

il y en a qui vomissent plusieurs fois le jour des eaux
et des glaires, cette evacuation paroist les soulager et
diminuer leur oppression.
quelques uns ont pendant plusieurs jours des froids
glaçants de teste avec vomissement abondant d'eau
claire quand la fievre les prend
quand le mal est plus inveteré les malades sont sujets
a des hemorrhagies par les levres ou par le Nez qui
leur arrivent de temps en temps; les femmes ont leurs
Regles plus abondantes et sont sujettes a des pertes de
sang. ils ont les dents vacillantes dans leurs Alveoles
sans se carier, ils ressentent des chatouillemens aux
Gencives. la langue se gonfle quelquefois, et quelques-
-uns sont sujets à des lienteries passageres avec des Coliques.
on observe que les saignées nuisent aussy bien que
les grandes et frequentes purgations. le sang que l'on
tire est toujours Coeneux, et ce que les purgatifs eva-
-cuent est toujours sereux.
les personnes attaquées du mal ne pouvant souffrir
les aliments doux, ils appetent plutôt les aigres et
acres.
les originaires du lieu et ceux qui viennent s'y etablir
du dehors sont egalement sujets à cette maladie qui
en six ou huit ou dix ans les conduit au Tombeau,
les uns plutôt, les autres plus tard.
l'on observe qu'il y a plusieurs familles dans lesquelles
cette maladie semble se perpetuer. les enfans s'elevent
avec peine, ils ont de gros ventres, sont sujets aux fluxions,
meaux de Dents et a des saignemens de Nez enfin il
y en a beaucoup qui estant parvenus jusques à l'aage
de vingt cinq à trente ans commencent à devenir
valetudinaires et sujets aux accidens cy dessus raportés.
nous soussignes habitans de Genlis prions tres hum-
-blement M.rs les Doyen Docteurs en Medecine
de la faculté de Paris de vouloir bien nous donner leurs
avis sur le present memoire à Genlis ce 18 May
1731 signé fouquet, Claude Poulle, Thierriat,
le Grand, Sudan, Carem, Moisgy.
quibus auditis proponente Decano, Doctores omnes
censuerunt nominandos esse sex Doctores, qui cum
Decano responsionem darent nomine facultatis
et illico viva voce appellati sunt ex majori
ordine M.i Andry, Reneaume, Bertrand. ex
minori ordine M.i de la leu, Dabier, de l'Epine.
verum M.ro Nicolao Andry ex totius ordinis
consensu statim in locum suum suffecit M.um
Davidem Vasse et sic cum omnibus conclusit
H. T. Baron Decanus

3.o Decanus legit coram facultate propositiones
Latomi cujusdam nomine Raffignat dit la Pierre

majores facultatis ædes locare cupientis; quas quidem propositiones legere est paginâ 710 comprehensas in instrumento publico quo Decanus dicto Latomo majores facultatis ædes locavit.
istis propositionibus annuerunt Doctores omnes ut potè facultati maximè proficuis et convenientibus eâ tamen conditione, ut det facultati aliquem qui spondeat illum executurum quod proponit. et sic conclusit H. T. Baron Decanus

Denique cum recusasset Decanus in Codice Inscriptionum Philiatrum inscribere, quia inscribendi tempus jamdudum præteritum erat, iisdem in Comitiis accessit ad facultatem Supplex Philiater ab eâ petiturus, ut sub bonâ illius veniâ liceret suum nomen inscribere, multas suæ retardationis causas exposuit, et testimonia suorum Professorum attulit, quibus patuit eum frequenter et assiduò eorum interfuisse lectionibus, auditâ illius supplicatione magno opinionum dissensu major Doctorum numerus ipsi concessit inscriberetur in facultatis Codice et sic conclusit H. T. Baron Decanus

Die 3o. Julii Decanus accersito apud se Dicto Cavelier Typographo ipsi exposuit conclusionem facultatis circà Codicem Medicamentarium, et cum Indicem Authorum typis mandare omninò recusaret actum recusationis ab eodem petiit Decanus, quem nunquam scripto concessurum esse respondit, nisi eâ conditione, ut ipsi pariter spondeat Decanus in Codice Medicamentario nullam futuram esse mentionem illius Authorum Indicis quem facultas suis impensis typis mandare meditabatur, ne scilicet mancus et imperfectus in publicum prodire videretur liber, quem magno sumptu et labore typis mandaverat, proindeque minoris pretii æstimaretur. quæ quidem propositio cum Decano videretur æquitati consona sequentem actum cum Typographo Cavelier transegit.

Nous soussignés Maistre Hyacinthe Theodore Baron Docteur Regent et Doyen de la faculté de Medecine de Paris d'une part, et Guillaume Cavelier Libraire à Paris, d'autre part, sommes convenus de ce qui suit, sçavoir que Moy Cavelier consens que Monsieur le Doyen et la faculté fasse imprimer par qui bon lui semblera à ses depens un Manuscrit qui à pour Tiltre Delectus Authorum qui de Pharmaciâ scripserunt &c et moy Doyen de la faculté d'autre part

de ne point prevenir le public au Sujet de ce livre dans aucun endroit du Codex. fait double entre nous, à Paris ce 3 Juillet 1731 H. T. Baron Doyen

Guillaume Cavelier

Die Dominicâ 9.â Julii apud Decanum convenere pridie convocati, Doctores à facultate deputati, ut nomine facultatis responderent Illustrissimo Comiti de Genlis. re diu multumque perpensa, Symptomatis morbi diligentissimè ponderatis, plures compositi sunt Articuli quos postea Decanus in consilium redegit, Illustrissimo Comiti de Genlis mittendum. talis autem fuit responsio facultatis.

## Reponse au memoire des habitans de Genlis

La maladie qui afflige les habitans de Genlis est une affection Scorbutique quil ne faut pourtant pas confondre avec le veritable Scorbut; c'est la maladie des grandes Rates magni Lienes dans hippocrate qui à Singulierement decrit cette maladie, laquelle fait ce quil appelle les Rateleux Lienosos aussy Genlis est-il un lieu dont les eaux marecageuses données encore par hippocrate pour la cause de cette espece de Scorbut, contribuent à la production de ces infirmités Scorbutiques, Surtout dans un air grossier plein de Brouillards puants. &c.

les habitans dun pareil lieu respirent continuellement au lieu dun air pur leger et elastique un air grossier pesant, et materiel capable depaissir le sang, dappesantir sa partie rouge; et dengluer sa partie blanche, laquelle devant naturellement servir de vehicule au sang et à ses sucs le ralentit dans sa circulation et le retarde dans ses secretions. les eaux du lieu qui se distribuent ou passent si mal aisement, achevent lembarras des sucs lymphatiques: et par les retardemens qui sen font dans les visceres, ils sy accumulent autant presque dobstructions, quil y à de visceres; lestomac recoit les premieres atteintes de tant de mauvaises impressions, et le sang ramené de tant de parties vers la Ratte, chargé de sucs crüds, pesants et propres à croupir, contractant cette qualité dans cette partie ou dailleurs il aborde si abondamment, il la gonfle, et durcit particulierement ce viscere les autres nen sont pas exempts, ainsy le sang trouvant par tout des digues sur son cours qui sopposent a sa circulation il force les secretoires, et sechappe par tous les endroits par ou les malades de Genlis sont

accoutumés d'en perdre à mesure que le mal se confirme c'est donc de l'épaississement du sang que viennent tant de fascheux symptomes, d'autant plus que les sucs en sejournant trop longtemps dans les viscères, ont le temps de s'aigrir et de contracter la salure qui les gatte singu=
=lièrement dans cette miserable maladie, d'autant plus encore que se multipliant dans ses vaisseaux à proportion que la transpiration diminue dans un air aussy pesant que celuy de Genlis, ce sont autant de materiaux qui s'accumulent pour former tant de sortes d'obstructions que contractent les glandes et les visceres.

le moyen le plus efficace pour remedier à tant de meaux seroit de les prevenir et d'aller a la source, ce qui seroit icy de changer l'air, les eaux et la situation du lieu de Genlis, l'on en comprend la trop grande difficulté, mais du moins faut il autant qu'il est possible la rendre supportable peut estre y a t il dans le prochain voisinage des endroits, ou l'air seroit moins malfaisant, et en ce cas ce seroit vne precaution necessaire à faire observer par la Police du lieu à ses habitans, de faire d'oresanavant batir dans ces Cantons moins malsains, ou les maisons qui auroient besoin d'estre rebaties, ou celles qu'on batiroit de nouveau, pour à la longeur du temps de païser en quelque maniere les endroits de Genlis qui sont les plus malexposés. vne autre precaution, c'est d'apporter dans le village pour la boisson des eaux de quelque lieu voisin ou il s'en trouveroit de plus saines, ou de reserver celle de pluye dans des Cysternes, ou des vaisseaux de grés. pource qui est de l'air il faudroit que les habitans eussent soin de bruler souvent dans leurs maisons du Genievre et que les notables du lieu ordonnassent de bruler de la Poudre à Canon trois à quatre fois l'an dont on faisoit des traisnees en plein air et loin de tous Bastimens et de bruler aussy souvent des Bruyeres sur les terres maraicageuses dans les temps secs.

l'on demande ensuitte comment se preserver de cette maladie, par quel Regime, remedes &c ce sera en recommandant aux habitans de n'y jamais boire des eaux du Païs, sans y avoir fait infuser à froid, ou de la Pimprenelle ou du Cerfeuil, ou du Poulliot des Campagnes ou du Genievre, apres quoi s'il estoit possible de les accoutumer à ne boire jamais froid, mais toujours chaud les eaux de leurs Païs ils epargn=
=neroient à leur estomac bien de mauvaises impressions; et pource qui est des remedes preservatifs ils doivent s'accoutumer à prendre souvent avant leur nouriture ou vn peu de Theriaque ou quelques gouttes d'Elexir de Proprieté.

au surplus les personnes les plus menacées de ce mal doivent faire de l'exercice et eviter les laitages, les salines et tout ce qui est de plus grossier, se nourissant autant qu'ils pourront des souppes faittes sans lard et sans salé, mais avec des chairs fraisches, sinon des souppes aux herbes avec des jeaunes d'oeufs et c'est tout ce qu'on peut dire en general pour l'utilité de tout un peuple la plus part pauvre et malaisé.

Si le mal fait plus de progrés, il faut redoubler ses soins pour conserver au sang sa fluidité. pour cela il faut tascher de prendre la meilleure nouriture en bouillons et en souppes, prendre incessament trois à quatre grains de tartre stibié ce qu'il faudra reiterer deux ou trois fois dans l'espace de 15 jours ou trois semaines, faisant avaler chaque fois apres l'operation de l'Emetique deux onces de Manne dans l'infusion d'un gros de senné faire en même temps boire quatre verres de l'infusion suivante dans le jour. prenez Cichorée sauvage, Bourrache, Buglosse, fraisier, ozeille de chachune deux poignées feuilles et Racines le tout broyé on jettera par dessus trois pintes, mesure de Paris, d'eau bouillante, l'on y coupera un Citron avec son ecorce on laissera le tout en infusion sur des Cendres chaudes pendant 24 heures, pour en donner un verre quatre fois le jour dans lequel on dissoudra demie once de sirop de Capilaire continuer cecy pendant trois semaines ou une Mois: mais pour assurer le succes de ces remedes le malade se faira saigner du bras une ou deux fois. pour ceux qui seront pauvres, il faut avoir au lieu de ces infusions une poudre commune, dont les malades prendront douze grains trois fois le jour avant un bouillon ou une souppe.

prenez Canelle, quinquina, limaille d'acier porphyrisée de chachun deux gros, Aloes bien lavé demy gros, le tout mis en poudre meslé deux gros de sucre Candy blanc, garder cette poudre dans un pot bien bouché pour s'en servir dans le besoin.

pour les personnes en qui le mal est confirmé, il y a certainement bien des secours à leur donner. mais les temperaments, le sexe, l'âge, les circonstances du mal, ou les symptomes particuliers demandent des distinctions qu'il faut necessairement laisser faire aux Medecins ordinaires qui nous paroissent tres au fait de la maladie ce qui est prouvé par le memoire exact qui nous a esté presenté. cependant en general il ne faut pas trop epargner la saignée dans ce mal où le sang est coeneux et ralenti dans ses

vaisseaux ce n'est donc pas une contreindication pour la saignée, lorsque l'on voit le sang ou venir malaisement, ou que le malade est plus incommodé apres la saignée, cet inconvenient n'arrive que parceque le sang pressé dans son ressort, et en contrainte dans ses vaisseaux fait de nouveaux efforts dans les premiers momens qu'il se trouve plus au large; ainsy en reiterant les saignées suivant la grandeur du mal on previent les depots.
les purgations sont moins sures, mais on y supplée en faisant boire aux malades des verrées de petit lait tous les jours rendu amer par le moyen de la Cichorée sauvage ou de la fumeterre que l'on pile dedans. le reste de la cure depend de l'usage des absorbans meslés avec le quinquina et la limaille de fer, dont on fait des opiattes avec la Theriaque ou la confection hyacinte pour en donner avant quelques bouillons. que si quelque necessité pressante demande la purgation elle doit estre avec la Manne la Casse et les tamarins. on employera encore utilement les sucs de petitte ozeille, de Cichorée sauvage, de Cerfeuil, de Pimprenelle suivant la prudence du Medecin. mais comme les douleurs fatiguent les malades dans cette fascheuse maladie, il faut donner tous les soirs des infusions de fleurs de Coqlicot ou l'on dissoudra une once de sirop de Pavot blanc, et deux gros d'eau de fleur d'orange. ce seroit s'exposer à mesprise que de vouloir prescrire en detail et aller plus loin pour regler les remedes propres aux malades; ainsy l'on est obligé de se renfermer dans ces generalités ou les gens de la profession trouveront des points de veüe, qui est tout ce qu'on peut donner dans un advis general. Baron Doyen

Consulté à Paris ce 11 Juillet 1731

huic Consilio subjunxit hanc Epistolam Decanus.

A Monsieur Monsieur Brulart Comte de Genlis

Monsieur.

J'ay l'honneur de vous adresser la reponse de la faculté au memoire que vous luy avez envoyé au sujet de la maladie des habitans de Genlis, signé par six notables du lieu. j'aurois souhaitté pouvoir vous l'envoyer plustot et vous marquer par ma diligence l'empressement que la faculté à toujours eu pour procurer du soulagement à tous ceux qui ont recours à elle, mais comme d'abord le memoire n'estoit signé de personne qu'il estoit adressé à M.rs de la faculté assemblés ad prima Mensis, que ces Messieurs assemblés deciderent qu'il falloit faire la lecture de ce Memoire

dans une assemblée generale, que dans l'assemblée on conclut à nommer six Commissaires qui conjointement avec le Doyen examineroient le memoire et en donneroient leur advis au nom de la faculté, vous comprenez aisement, Mr. que toutes ces differentes demarches n'ont pû qu'employer beaucoup de temps. j'ay donc fait assembler les six Commissaires chez moi, et apres avoir conferé long=
=temps avec eux et reflechi mûrement sur la maladie scavament detaillée ils m'ont chargé de vous dresser la consultation cy incluse je desire ardamment qu'elle puisse estre utile et profitable à tous vos malades de Genlis, en vous assurant que je suis avec une parfaitte estime et consideration singuliere, Monsieur, Votre tres humble et tres obeissant serviteur Baron Doyen

Die 14a. Augusti Decanus accepit sequentem Epistolam scriptam ab Illustrissimo Comite de Genlis.

A Monsieur, Monsieur Baron Doyen de la faculté de Medecine en l'Université de Paris, à Paris

à l'Abbaye de la Charité ce 10e Aoust 1731

On m'a renvoyé ici, Monsieur la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire et je ne perds pas un moment à vous faire mes tres humbles remerciemens et à Mrs. vos confreres de l'attention dont vous avez bien voulu honorer la Requeste des habitans de Genlis et de la Consultation que vous avez eu la bonté de faire pour eux. permettez, Monsieur, que je vous adresse ici les assurances de la reconnoissance singuliere que j'en ressens, en vous priant de faire passer les mêmes sentimens à Messieurs vos Confreres qui vous ont aidé avec tant de Zele et de Charité à nous donner les lumieres et les connoissances necessaires pour procurer la guerison, ou du moins du soulagement à nos habitans malades. j'ay l'honneur d'estre tres parfaitement Monsieur votre tres humble et tres obeissant serviteur Genlis.

Die 12a. Julii cum Codicis impressio properaret ad finem, libellum supplicem Senatui oblatit Decanus, ad obtinendum Senatus consultum quo Pharmacopoei tenerentur praescriptas in hoc Codice medicamentorum formulas exequi: haec fuit autem formula Libelli supplicis, quem cum

Decano composuit Mr. Nicolaus le Tellier in rebus et negotiis facultatis Doctor versatissimus.

# A nos Seigneurs du Parlement

Suplient humblement les Doyen et Docteurs Regens en la faculté de Medecine de Paris disans qu'il n'est plus chez les libraires aucun Exemplaire du dispensaire qu'ils ont fait en execution des Arrests de la Cour des 25 8bre 1597, 20 xbre 1599 pour obliger les Apoticaires à tenir en leurs Boutiques les remedes simples et composés, ainsy qu'ils leur ont esté prescrits. la faculté connoissant l'utilité d'un dispensaire par l'observation duquel un chachun soit assuré de pouvoir trouver chez tous les Apoticaires Epiciers non seulement les Drogues simples, mais même celles qui doivent estre composées uniformement, et dont la composition n'estant point arbitraire ne soit pas supposée et inconnue afin que les Medecins qui les ordonnent puissent remplir avec confiance leurs indications, et continuer à faire des justes observations sur les effets des remedes qu'ils employent. la faculté toujours attentive au bien public, à cru qu'il falloit pourvoir à une nouvelle edition; mais en même temps ayant observé que la Medecine est considerablement enrichie par la decouverte de nouveaux simples et Drogues qui sont apportés des Païs les plus eloignés par la facilité de la navigation, que la Botanique et la Chymie qui ont esté poussez à leur perfection dans le dernier siecle ont decouvert d'excellens remedes pour les maladies qui passoient anciennement pour incurables; que les experiences qu'elle en à fait ayant esté suivis d'heureux succés, elle à augmenté et renouvellés les compositions qu'elle à travaillés et fait travailler en sa presence par les plus habiles Apoticaires; elle à estimé qu'il falloit faire un nouveau dispensaire des remedes que ses Docteurs ont coutume d'ordonner le plus souvent, et ceux que les Chirurgiens peuvent appliquer avec seureté suivant les principes de cet art, c'est pourquoi il est besoin de l'authorité de la Cour pour faire observer ce dispensaire conformement aux Arrests et Reglemens d'icelle afin qu'aucunne personne sans tiltre et sans capacité ne puissent point pratiquer la Medecine et donner des remedes et que les Apoticaires ne puissent point administrer ou vendre indistinctement à toutes sortes de personnes aucunne

Drogue, Breuvage et Medecine, lesquels l'ignorance ou la malice de ceux qui les demandent peuvent rendre funestes

Ce consideré Nos Seigneurs il vous plaise ordonner que les Arrests et Reglemens d'icelle des 3 Aoust 1536, 25 8.bre 1591, 12 7.bre 1598, 20 x.bre 1599, 30 Aoust 1566, 20 Janvier 1571, 17 et 25 8.bre 1597, 28 Avril 1671, 7 7.bre 1672 les declarations des 29 Mars et 19 Juillet 1696, l'Edit de Mars 1707 seront executés selon leur forme et teneur, ce faisant que tous les Apoticaires de la ville et banlieue de Paris seront tenus de se conformer au nouveau dispensaire fait par la faculté de Medecine de Paris dans six Mois à compter du jour que l'exemplaire en aura esté mis au Greffe de la Cour en vertu du present Arrest: leurs faire deffenses d'exposer en vente autres compositions et preparations que celles qui leurs auront esté decrittes par les dits Doyen et Docteurs de la faculté dans le dit dispensaire tant en leur qualité que quantité, sous peines de cinq cens livres d'Amendes: comme aussy leur faire deffenses de donner les dittes compo=sitions ny autres par eux faittes, aux malades et autres personnes, sur autres ordonnances que celles des Docteurs de la ditte faculté ou sur celles des Medecins ordinaires du Roi, ceux des Maisons Royalles servant actuellement, sans ordonnances dattées et signées des dits Medecins, desquelles ordon=nances dattées et signées des dits Medecins, les dits Apoticaires seront tenus de tenir bons et fidels Registres sous les peines portées par les Reglemens, à peine de cinq cens livres d'Amende applicable moitié au Roi, l'autre moitié à la faculté, et vous ferez bien Signé Drouart Procureur

Die Martis 17.a Julii Decanus cum M.o le Tellier invisit Procuratorem Catholicum in Senatu Parisiensi, atque ejus substitutum, eos rogaturi ut conclusiones suas facultati propitias cito suppe=ditarent ad obtinendum Senatus consultum Codicis capiti praemittendum qui Decanum humanissime exceperunt et polliciti sunt se brevi rem confecturos.

Die Mercurii 1.a Augusti horâ 10.a matutinâ habita sunt menstrua facultatis Comitia, in quibus actum est de morbis grassantibus mense praeterito qui fuerunt febres scarlatinae, Pleuritides et Peripneumoniae maxime inflammatoriae, febres continuae, Variolae apud Plebem benignae, apud Magnates malignae et recrudescentes, Rheumatismi, Erysipelata, febres duplices tertianae.

Iisdem Die et horâ convocata fuit facultas Speciali Articulo, de locandis majoribus facultatis ædibus nec non de aliis rebus ad facultatem pertinentibus deliberaturi: his in Comitiis exposuit Decanus alterum quemdam Latomum postulavisse ut sibi locarentur majores facultatis ædes, hunc pollizeri se propositiones alterius Latomi lectas in Comitiis superioribus executurum esse insuper que pro locationis pretio soluturum esse per singulos annos summam 50 suprà 500.tt dixit Decanus se hanc hujus propositionem priori Latomo Rasignat renuntiavisse qui 30 tantùm suprà 500.tt persoluturum esse respondit eos itaquè monitos à Decano fuisse ut in hodiernis se sisterent Comitiis. Sed cum solus adfuerit Latomus nomine Rasignat, cum eo unanimi Doctorum præsentium consensu ac suffragiis transacta res est, modò tamen sponsorem suppeditaret, et dixit Rasignat se latomum quemdam nomine Boucher pro sponsore daturum qui à facultate probatus est, et sic conclusit.

H. T. Baron Decanus

Posteà exposuit Decanus Decretum fuisse die 19.° 8.bris 1722 M.° Guidone Erasmo Emmerez Decano quod Catalogus Pharmacopoeorum Parisiensium inscriberetur in Codice Medicamentario tum et Syngraphum quo eorum præfecti testarentur compositiones Codicis à se ex facultatis præscripto tentatas fuisse, postulavit Decanus, num facultas vellet huic adhærere Decreto, re in deliberationem missâ statutum est æquum esse Pharmacopoeorum nomina inscribere ad calcem operis, quandoquidem Codici conficiendo ministras manus admovissent, verùm inutile esse hunc Præfectorum syngraphum Codici inscribere, nec id unquàm à facultate probatum fuisse et sic conclusit.

H. T. Baron Decanus

Die 2.â Augusti Decanus publico instrumento locavit majores facultatis ædes D.° Rasignat Latomo quod peractum fuit apud D.um Boursier Tabellionem pro summâ 530.tt per novem annos singulo ano quoque anno persolvendâ, et cum iis conditionibus quas scripto proposuerat. Sic autem se habet Publici instrumenti formula.

# Bail de la grande Maison des Ecoles

A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Gabriel Jerome de Bullion &c. Salut Scavoir faisons que pardevant Mtre Pierre Ives de Bougainville et Estienne Simon Boursier Cers du Roi Notaires au Chatelet de Paris Soussignez fut present Mtre Hyacinthe Theodore Baron Doyen et Docteur de la faculté de Medecine en l'Université de Paris demeurant Isle nostre Dame rüee des deux Ponts Paroisse St. Louis, lequel en la ditte qualité à donné à Loyer pour neuf années entieres et consecutives [attendu les reparations et augmentations cy apres enoncées] lesquelles neuf années commenceront au jour et feste de St. Remy prochain, et promis faire jouir au dit titre le dit temps durant à Innocent Rafignat dit la Pierre inspecteur des Bastimens de l'hotel dieu de Paris et de l'hopital des Incurables et Jeanne Soguenet son Epouse qu'il authorise à l'effet des presentes demeurants rüe du milieu des Ursins paroisse St. Landry à ce presens et acceptans preneurs et retenans pour eux audit titre le dit temps durant une maison Scize à Paris rüee de la Bucherie joignant et appartenant à la ditte faculté de Medecine consistant en une Boutique une Salle sur le derriere une autre Salle du costé de la Cour de l'Ecole de Medecine, une cour, une Cave un petit Bastiment au fond de la Cour le premier Etage composé de deux Chambres et un Cabinet, le second etage de même et le troisieme Etage consistant en une Chambre à Cheminée plafonnée de Planche et un grenier à costé, plus en deux Greniers dont l'un est sur la Salle d'Assemblée de Mrs les Medecins et l'autre sur leur Chapelle pour du tout jouir par les dits Preneurs au dit titre le dit temps durant ce Bail fait moyennant le prix et Somme de cinq cent trente livres de Loyer pour et par chachune des dittes neuf années, laquelle Somme le dits preneurs promettent et s'obligent solidairement l'un pour l'autre un deux seul pour le tout sans division, discution ny fidejussion à quoy ils renoncent bailler et payer audit Sieur Baron et à ses Successeurs en la ditte qualité de Doyen de la faculté de Medecine de Paris en leurs demeures en cette ville de Paris, ou au porteur des presentes luy en donnant pouvoir aux quatre termes de l'an accoutumez egalement

le premier desquels echeera et se faira au jour et feste de Noël aussy prochain et ainsy continuer de terme en terme, jusques en fin du dit Bail, fait en outre aux Charges, Clauses et conditions suivantes que les dits preneurs promettent sous la ditte solidité executer et accomplir sans aucunne diminution du dit loyer à peine de tous depens dommages et interests, sçavoir de garnir la ditte maison de biens meubles exploitables et suffisants pour sureté du dit loyer, l'entretenir de menues reparations locatives et necessaires. souffrir faire les grosses, s'il en convient faire d'autres que celles cy apres enoncées, ne pourront ceder ny transporter à personne quelqueconque leur droit du present Bail sans le consentement expres et par ecrit du dit sieur Baron et de ses successeurs en la ditte qualité auquel sieur Baron ils fourniront incessament à leurs frais et depens autant des presentes en forme executoire, seront les dits preneurs tenus ez dits lieux clos et couverts aux uz et coutumes, seront encore tenus les dits preneurs de faire faire à leurs frais et depens les reparations cy apres enoncées, sçavoir faire demolir les cloisons et plafonds de planches de sapin qui sont au troisieme etage pour remettre à la place des poteaux et solives de bois massonez et recouverts de platre avec clouds et lattes, faire pareillement demolir les cloisons qui sont dans le grenier au dessus de la ditte salle d'assemblée pour les reconstruire pareillement en charpente massonnée et enduitte de platre, les planchers au dessus seront aussy construits de solives lattées et recouvertes de platre par dessous et les planchers inferieurs carrelez de petit carreau de terre cuitte, du costé de la grande cour d'entrée la petitte croisée au mur de face sera elargie pour la rendre egale à la grande et sera fermée d'un chassis garny de verre, du costé de la cour au fond du dit grenier estant au dessus de la salle d'assemblée sera ouvert une lucarne pareille aux autres pour donner du jour à la chambre qui y sera faitte et sera fourny pour les dittes lucarnes des chassis garnits de verres, la souche de la cheminée qui est au fond du dit grenier sera exhaussée jusques au haut du mur voisin, les poutres des deux planchers du second etage seront relevées pour les remettre de niveau autant que faire se pourra, les airs refaitz sur les lattis, jointifs dans les parties corrompuées et tout le plancher du dit etage carrelé à neuf de petit carreau de terre cuitte, la cloison de poteaux

Separant l'allée du Rez de Chaussée sera démolie et il en sera retablie une autre pareille maçonnée avec Sablière dessous posée sur une assise de parpain de Pierre, le Pavé de la Cour sera retabli, sera encore fait touttes les reparations necessaires tant aux Portes qu'aux Croisées, Murs, Planchers et Cheminées. à l'egard des augmentations et ameliorations que les dits Preneurs pourroient faire par la suitte dans la ditte Maison tant pour l'utile que pour l'agreable à esté convenu qu'elles resteront en la ditte Maison et que les dits preneurs ne pourront y toucher en fin du present Bail sans pour raison de touttes les dittes reparations tant celles cy dessus enoncées que celles qui pourront estre faittes par la suitte par les dits preneurs pour leur utilité et commodité pouvoir pretendre par les dits preneurs aucunne diminution du dit Loyer tous lesquels ouvrages qui seront faits en la ditte maison par les dits preneurs seront veus et visités par Expert.

A ce faire est tout present et est intervenu Sieur Jean Boucher M.^tre^ Masson à Paris demeurant ruee du Quay des ormes Paroisse S.^t^ Paul, lequel s'est par ces presentes volontairement rendu Pleige Caution et repondant envers le dit Sieur Baron et ses Successeurs des dits Sieurs Rafignat et sa femme avec lesquels il s'oblige solidairement et sous les Renonciations cy dessus enoncées tant au payement du prix du present Bail dans les termes y portez qu'a l'entière execution de touttes les Charges, clauses et conditions y enoncées dont du tout il fait son propre fait et dette personelle comme principal preneur et pour l'execution des presentes et dependances les dittes parties ont eleu leurs domiciles irrevocables en cette ville de Paris en leurs dittes demeures devant declarées auxquels lieux elles consentent que tous Actes et exploits de justice qui pourront y estre faits et donnés soient bons et valables nonobstant chan=
=gement de Domiciles promettant executer ces presentes en tout leur contenu a laquelle execu=
=tion les dits preneurs et caution ont solidairement comme dessus hypotequé et obligé touts leurs biens, meubles et immeubles presens et avenir qu'ils ont à cet effet soumis à la justice et juridiction de cette ville Prevosté et Vicomté

de Paris, quoy faisant ont renoncé à touttes choses contraires à ces dittes presentes, auxquels nous avons fait mettre et apposer le Sceau dudit Chatelet par ledit Boursier Notaire et lesquels furent faittes et passées à Paris en son Etude le deux aoust mil sept cent trente un et ont signé excepté ledit Sieur Boucher qui a declaré ne le sçavoir, de ce requis suivant l'ordonnance ainsy qu'il est dit en la minutte des presentes demeurée en la garde et possession dudit Boursier l'un des Notaires soussignés.

De Bougainville. Boursier

Die quintâ Mensis Augusti Pharmacopoeorum Parisiensium Custodes apud Decanum accesserunt et ipsi obtulerunt Pharmacopoeorum Parisiensium ordinem latiné manuscriptum et à Custodibus subsignatum ut juxta facultatis Decretum die 1.º Augusti latum in Codice Medicamentario Typis mandaretur. tum etiam addiderunt Praefecti syngraphum quo testabantur à Pharmacopoeis Parisiensibus omnes Codicis Medicamentarii compositiones confectas et elaboratas fuisse.

Die Sabbati 1.º 7.bris habita sunt Menstrua facultatis comitia, in quibus actum est de morbis grassantibus, qui fuerunt febres duplices tertianae cum variis symptomatibus, deliriis, motibus convulsivis, difficultate respirandi, dolores Arthritici, Variolae discretae et confluentes, Eresipelata, affectus Scorbutici, dysenteriae, alvi fluxus, Exanthemata, variae eruptiones miliares, Rhumatismi. his in Comitiis retulit Decanus se cum M.º le Tellier per Mensem praeteritum assiduo sollicitasse Procuratorem Catholicum ad obtinendum Senatus consultum Codici Medicamentario praefigendum, Magistratum verò respondisse, de hac re gravissimi momenti non modò per substitutum, ut Moris est, sed ex se ipso cognoscere velle et postulavisse ut sibi communicarentur omnia Regis Edicta, Declarationes, Senatus consulta quorum mentio est in libello supplice à facultate oblato.

Die Martis 15.º 7.bris horâ decimâ matutinâ convocata fuit facultas, Juratos Rei Pharmaceuticae custodes saluberrimae facultatis judicium de mox publicè conficiendis Mithridatii et orvietani compositionibus requirentes auditura, nec non de aliis rebus ad facultatem pertinentibus deliberatura.

1°. Se coram facultate steterunt Pharmacopoeorum Parisiensium custodes, ipsique obtulerunt formulas Mithridatii et orvietani è novo Codice depromptas rogantes vellet ut facultas descriptiones illas comprobare et horum Medicamentorum dispensationem ac compositionem presentiâ suâ cohonestare illorum petitioni lubens annuit facultas et vivâ voce statim renuntiati sunt quatuor examinatores et Deputati; duo de Majori ordine Mri. Michael Ludovicus Reneaume de la Garanne et Andreas de Lalue, totidem de minori, Mri. franciscus Bailly, Jacobus Antonius Millet, qui cum Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus oblatas à Pharmacopoeis Parisiensibus Mithridatii et orvietani formulas cum Codice conferrent, de iis suum judicium facultati referrent et horum compositionem nomine facultatis suâ præsentiâ cohonestarent et sic cum omnibus conclusit

H. T. Baron Decanus

2°. Doctus Raffignat cui conductæ fuerant majores facultatis ædes, libellum supplicem facultati obtulit, quo rogabat ut sibi liceret vetustam eradicare arborem Pseudo Acaciam quæ vegetabat in Aulâ majorum facultatis ædium, quæ quidem arbor radicibus suis hujus Aulæ Pavimentum dejiciebat, rogatis super hac re Doctorum sententiis unanimi consensu ipsi concessum est, ut eradicaretur arbor illa et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

3°. exposuit Decanus et conquestus est Comitia quæ singulis unius cujusque hebdomadæ Sabbati diebus fieri solent, pauperibus ægrotantibus sublevandis destinata, minus quam postularet hujus officii pietas à Doctoribus frequentari, vellet itaque facultas severiori judicio in illos animadvertere qui deficerent. re in deliberationem missâ rogatisque singulorum Doctorum sententiis, decretum est, quod mulcta quæ antea unius tantum erat libellæ, foret in posterum trium libellarum pro singulis absentibus Doctoribus, singulis verò præsentibus distribueretur calculus argenteus, Decano duplex. verum exposuit Decanus novam hanc distributionem minus bene convenire tum 1°. quia pium istud officii genus gratuitum esse debet, tum quia illa distributio non posset fieri absque sumptu magno, porrò facultatem pluribus

debilis esse oneratam itaque statutum est ut super hac re statis magni momenti facultas triplici convo=
=catione deliberaret et sic ex unanimi præsentium Doctorum consensu conclusit

H. T. Baron Decanus

Die Veneris 28.º 7.bris apud Decanum convenerunt per schedulam ab Apparitoribus delatam pridie convocati duo Pharmaciæ Professores et quatuor alii à facultate deputati Mithridatii et orvietani compositiones à Pharmacopoeorum Parisiensium Custodibus oblatas cum novo Codice collaturi.

Die Lunæ 1.º 8.bris hora decima matutina habita sunt menstrua facultatis Saluberrimæ Comitia in quibus actum est de morbis grassantibus, qui fuerunt febres Malignæ; Variolæ etiam malignæ cum Purpurâ; morbilli, fluxus alvi; Dysenteriæ, febres intermittentes malignæ; febres continuæ; Rhumatismi Podagrici; Eresipelata; Gutturis inflammationes.

Iisdem die et horâ legitimè convocati sunt Doctores omnes Medici in Scholas Superiores Clarissimorum virorum qui examinandis Mithridatii et orvie=
=tani descriptionibus à Pharmacopoeorum Pari=
=siensium Custodibus facultati oblatis præpositi fuerant, relationem audituri, nec non de piis ergâ Pauperes ægros officiis singulis Sabbati diebus exequendo iterum deliberaturi. 1.º retulerunt Exa=
=minatores se nihil in descriptionibus Antidoto=
=rum à Pharmacopoeis Parisiensibus oblatis reperisse quod Codici Medicamentario non responderet unde sequens Decretum Typis mandandum à Decano propositum est probante et jubente universo ordine

# Facultatis Saluberrimæ Parisiensis Judicium de Mithridatii et orvietani Præparatione

Medicis Parisiensibus jamdiudum erat in votis ut publicæ utilitatis causâ tandem aliquando exularent illæ Medicamentorum

farragines quas sub Mithridatii et orvietani nominibus passim divendunt circumforanei et Agyrtæ. hi quippè homines quorum nec scientia in Pharmaceuticis, nec fides in componendis medicaminibus innotescit, protervâ dicacitate nobile et ignobile vulgus aucupantes, arcana, ut dicunt, occultant sua, et dum sordidi gratiâ Lucri, furtim operantur, detractis præstantioribus medicamentis, viliora substituunt. à depravatis ejusmodi mixtionibus imminentia civibus mala avertit Pharmacopoeorum hodierna sedulitas, qui in seligendis simplicibus scrupulosi; in præparandis sagaces, in miscendis fideles, non in tenebris sed palàm et apertè; non testibus remotis, sed invitatis Magistratibus et facultate Medicâ Parisiensi illa componunt Antidota.

Itaque facultas Medica Parisiensis 1.° 8.^bris anni 1731 legitimè convocata, auditâ relatione Clarissimorum virorum qui examinandis Mithridatii et orvietani descriptionibus à Pharmacopoeorum custodibus facultati oblatis præpositi fuerant, censuit has descriptiones ad novi codicis formam concinnatas, cæteris omnibus esse anteponendas, et sic ex unanimi omnium suffragio conclusit. H. T. Baron Decanus

---

Secundò dixit Decanus in ultimis Comitiis ex majori suffragiorum numero propositum fuisse, quod deinceps singuli Doctores qui à curâ Pauperum ægrotantium abessent plecterentur Mulctâ trium libellarum, singulis verò præsentibus ex ære facultatis distribueretur calculus argenteus, exposuit Decanus hanc curam Pauperum quæ liberaliter hactenùs à facultate concessa fuit aliquam et nobilitatis et pietatis eximiæ titulum præ se ferre, quem appositâ mercede contaminare nefas foret, adjecit insuper, re ad calculum revocatâ novam hanc distributionem summam 100.^tt per singulos annos superaturam fore, quod quidem minimè cum angustiis facultatis rebus congruebat. his rationum momentis permoti Doctores unanimi consensu

Statuerunt, hanc calculorum distributionem omnino rejiciendam esse, absentes Doctores à curâ Pauperum ægrotantium mulctandos summâ duarum libellarum, quæ deduceretur ex ipsorum proximis distributionibus manualibus. præsens Decretum Typis mandandum et singulis Doctoribus ab Apparitoribus esse distribuendum postquàm Comitiis tertiâ vice convocatis, confirmatum fuerit, et sic Conclusit

H. T. Baron Decanus

Die Sabbati 6.° 8.bris horâ decimâ matutinâ post Sacrum convocata fuit facultas de pio ergà pauperes ægros officio singulis Sabbati diebus exequendo 3.° et ultimò deliberatura, exposuit Decanus ea quæ statuta fuerant in ultimis Comitiis et unanimi consensu eorum Comitiorum Conclusioni adhærendum esse Censuit facultas, unde sequens Decretum Typis mandandum et singulis Doctoribus distribuendum à Decano compositum est.

# Decretum Saluberrimæ facultatis Parisiensis in gratiam Pauperum ægrotantium

Anno Domini 1731 Diebus Martis 25.° 7.bris, Lunæ 1.° 8.bris, et Sabbati 6.° ejusdem Mensis horâ decimâ matutinâ, ter legitimè convocata est facultas, de pio ergà Pauperes ægros officio, singulis Sabbati Diebus exequendo deliberatura. cùm animadverteret Consilia Medica in gratiam Pauperum ægrotantium jamdudùm instituta, maximum Civibus emolumentum afferre, nec parùm etiam ordinis dignitati consulere, ut tam sapientis instituti recordatis Doctorum memoriam sæpiùs recolleret, ne vel temporis lapsu infirmaretur aliquantisper hujus officii pietas; Censuit ista consilia Medica anno 1639 primùm instituta, ampliata et Senatûs authoritate confirmata

anno 1644 diligenter esse continuandam visendos accuratè et omni ope Medicâ sublevandos esse Pauperes ægrotantes; quamobrem singulis Sabbati diebus, sex Doctores, tres majoris; totidemque minoris ordinis, per Apparitores anteà moniti, in Scholas Superiores, post Sacrum in Scholarum Sacello cele=brari solitum, unà cum Decano conveniant, ità ut Juniores horâ decimâ matutinâ, seniores horâ undecimâ accedere, omnesque usquè ad meridiem remanere teneantur, ibique sedulò examinatis Pauperum morbis Medica consilia humaniter et scripto largiantur. Sed ne propter Doctoris designati alicujus absentiam in curiamve desint Pauperibus consilia, singuli Doctores Medici, absentes et causarii alium Doctorem in sui locum sufficere tenebuntur. Si quis verò è designatis Doc=toribus, vel horâ præscriptâ, vel omninò non adfuerit, vel absens, ægrotans ve alium Doctorem assiduum in sui locum substituere neglexerit, mulctabitur summâ duarum libellarum, quæ quidem mulcta, in facultatis emolumentum cessura in proximis quibuscumque distributionibus à Decano retine=bitur, et sic conclusum fuit. H. T. Baron Decanus

Datum in Scholis Superioribus die 6.° 8.bris 1731

Die 18.° 8.bris Divo Lucæ orthodoxorum Medicorum Patrono dicatâ, Sacra solemniter de more peracta sunt, in Scholarum sacello, magno astante Doc=torum numero, posteà à majore Apparitore appellati Doctores ad Comitia venerunt, in quibus postquam plura Decreta à majore Apparitore recitata sunt, ut moris est, Apparitores deposue=runt fasces, quæ eis non redditæ sunt, nisi consen=tientibus Doctoribus omnibus et solito præstito Juramento, vocati deinde Baccalaurei solito se obstrinxere Sacramento. tum comparuit Ludovicus Andel minor facultatis Apparitor, qui rogatâ à Decano veniâ exposuit facultati Petrum la Grive majorem facultatis Apparitorem retinere minorem officinam, quæ pars est domicilii quod minori Apparitori semper concessit facultas, dum Petrus la Grive contenderet hanc officinam

partem esse minorum ædium quas à facultate pretio conducebat, nec unquam minori Apparitori pertinuisse, rogatis super eâ re Doctorum sententiis statutum est hanc minorem officinam ad minorem Apparitorem pertinere, eamque à Petrola Grive Ludovico Ardel esse concedendam; et sic unanimi omnium consensu conclusit

H. T. Baron Decanus

Die 19 8bris postridie Divi Lucæ celebrata est Missa pro defunctis Doctoribus in Scholarum Sacello. paractis rebus sacris ad Comitia ventum est et quatuor Barbitonsorum Chirurgorum Præpositi per schedulam paucis ante diebus à majore Apparitore moniti accesserunt. intro ducti autem Catalogum suum facultati obtu=lerunt et solitum vectigal persolverunt, quinque libras cum quatuordecim assibus; sed cum nec adesset Primarii Chirurgi Vicarius, et Præpo=siti à Decano requisiti, nec Catalogum suum subsignare, nec solitum prestare Juramentum voluissent, de eorum comparitione tanquam nullâ, protestata est facultas per Accensum. unde sequens instrumentum illico compositum est Primarii Chirurgi Vicario et Præpositis Barbitonsorum Chirurgorum eodem die signi=ficandum.

## Proces verbal

L'an 1731 le 19 8bre sur les dixe heures du matin Je Pierre Simon Robinet huissier du Roi aux Requestes du Palais du Parlement de Paris demeu=rant rüee des Gravilliers Paroisse St. Nicolas des Champs soussigné à la Requeste des Doyen et Docteurs Regents de la faculté de Medecine en l'université de Paris, me suis transporté aux Ecoles superieures de la ditte faculté rüee de la Bucherie Paroisse St. Estienne du Mont où ils ont eleû leur domicile, pour faire mon procés verbal de ce qui se doit passer au sujet du serment que doivent preter audit jour et heure en la ditte faculté les Lieutenant et Prevosts des Mtres Chirur=giens Barbiers de Paris, lesquels en pretant le dit serment doivent payer un ecû d'or de 5tt. 14s. et presenter

la liste de leurs Jurez et M.tres Signée d'eux aux fins de l'execution des anciens Reglemens et usages renouvellez par les Concordats de 1577 et 1644 dont l'Arrest du 7 fevrier 1660 a ordonné l'execution, les Prevosts au nombre de quatre Sçavoir henry Larrouy de la Croix, Nicolas Crestelet Duplessis, Marc Antoine de Manteville et francois Guillaume Louchay se sont presentés en la ditte faculté sans estre accompagnés du Lieutenant du premier Chirurgien du Roi et ont simplement presentés la liste de leurz pretendus M.tres sans qu'elle fut signée d'eux, sans la vouloir signer quoyque de ce interpellés par la ditte faculté pour constater que la plus part de ceux qui y sont inscrits ont esté receus contre les Reglemens, dont la ditte faculté a protesté de nullité de se pourvoir ainsy qu'il appar=tiendra et ont jettez sur le Bureau 5.tt 14s faisant le prix de l'eau d'or pour l'année de leur redevance ordinaire et a l'instant se sont brusquement et precipi=tament retirés sans avoir voulu lever la main et preter le serment accoutumé quoyque de ce requis par la faculté conformement aux anciens usages et Reglements et a ce qui s'est toujours pratiqué en pareil cas par les anciens Chirurgiens de S.t Cosme avant qu'ils fussent reunis avec les Barbiers Chirur=giens, pour estre l'une et l'autre Communeauté sous la dependance de la faculté et a ce qui s'est pratiqué depuis la reunion des dittes deux Com=muneautés en execution de l'Arrest du 7 fevrier 1660 qui a ordonné l'execution des Concordats par=lesquels ils se sont soumis de continuer de preter le dit serment, ce qui a meme esté executé par eux, en consequence de laquelle comparution les Doyen Docteurs Regents ont protesté de nullité d'icelle 1.o parceque le Lieutenant du premier Chirurgien Barbier du Roi comme Prevost perpetuel de la ditte Communeauté doit estre present comme il s'est toujours observé avec les autres Prevosts en charge conformement aux Arrests et Concordatz 2.o la faculté de Medecine proteste de nullité de la ditte comparution en ce que les dits Prevosts en Charge ont refusés de preter le serment ordinaire, quoyque le dit serment soit conforme aux ordonnances et aux Reglemens la faculté leur ayant declaré qu'elle n'en demande pas un nouveau, ny un autre que celuy que leurz predecesseurz ont pretés de tout tems ainsy qu'il

paroist par les anciens Registres de la faculté tant par les anciens Chirurgiens avant leur union que depuis leur reunion avec les M.tres Chirurgiens Barbiers. 3°. la faculté ne pouvant pas approuver la liste qu'ils luy ont presentés de tous ceux quelle comprend sous le noms de M.rs les Chirurgiens de Paris, parceque par l'Arrest du 23 Avril 1605 il leur a esté defendu de prendre cette seule qualité et que par le Contract d'union ils doivent prendre a present celle de M.tres Chirurgiens Barbiers ainsy qu'ils l'ont prise en leurs autres listes et Catalogues et encore parceque plusieurs de ceux qui sont inscrits ne doivent pas estre reputés ny reconnus M.tres n'ayant pas esté Receüs dans les formes prescrittes par l'ordonnance de Blois, les Statuts de la faculté de Medecine, Concordats homologués en la Cour de Parlement et par les Arrests contradictoires de la ditte Cour, la faculté ayant encore improuvé le dit Catalogue parcequ'il n'estoit pas signé d'aucune personne, l'usage estant qu'il le doit estre par les lieutenant et Prevosts, pourquoy la faculté nous a requis de le signer et parapher ne varietur et donné Acte à la ditte faculté des protestations cy dessus par elle à nous requis pour luy servir valoir en temps et lieu ce que de raison et mont les dits sieurs Doyen et Docteurs Regents de la ditte faculté requis de signifier et bailler copie du present Procés verbal aux dits lieutenant, Prevosts et Communeauté des M.tres Chirurgiens Barbiers de Paris dits de S.t Cosme en leur Bureau et domicile rüee des Cordeliers a ce qu'ils n'en ignorent, dont Acte et à le dit sieur Hyacinthe Theodore Baron Doyen de la ditte faculté signé avec moy le present proces verbal apres avoir esté lû par moy en presence de la ditte faculté.

Robinet — H. T. Baron Doyen de la faculté de Medecine

Controllé à Paris le 20 8.bre 1731. Reg. 181. fol. 72

Sauvage

n°. 6

et le dit jour 19 8.bre 1731 à la Requeste des dits sieurs Doyen et Docteurs Regents de la faculté de Medecine qui ont eleüs leur domicile en leurs dittes Ecoles scises rüee de la Bucherie susditte Paroisse S.t Estienne du mont, j'ay huissier susdit et soussigné Pierre Simon Robinet huissier aux Requestes du Palais demeurant rüee des

Gravilliers Paroisse S.te Nicolas des Champs signifiée et baillée copie du present procés verbal des autres partz à la Communeautté des M.tres Chirurgiens Barbiers de S.t Cosme en leur domicile et Bureau de leur Communeauté rüee des Cordeliers en parlant a un Portier qui n'a voulu dire son nom de ce interpellé suivant l'ordonnance a ce qu'ils n'en ignorent et leur ay parlant que dessus reiterés les protestations y mentionnés et laissé en leur domicile parlant comme dessus copie du present procés verbal et du present exploit. Signé Robinet.

Controllé à Paris le 20 8.bre 1731 Reg. 181 fol. 82

Sauvage

Vocati et intromissi deindè fuerunt Pharmacopoei Praetoriani eorumque Syndicus qui paucis ante diebus a majore Apparitore compellati fuerant: et solitum in manus Decani praestitere Juramentum. posteà Petrus la Grove major facultatis Apparitor plures exposuit rationes coram facultate quibus ostendere conabatur hanc minorem officinam quam Ludovico Andel pridiè concesserat facultas, nullomodò ad minorem Apparitorem pertinere, re perpensâ unanimi consensu priori Decreto adhaesit facultas et hanc officinam Ludovico Andel concedendam esse jussit, modò dictus Andel Murum Asseribus constructum quo haec officina à minoribus facultatis aedibus separatur Gypso obliniri curaret suis impensis et sic conclusit H. T. Baron Decanus

Iisdem in Comitiis M.er Petrus Afforty 1.us Pharmaciae Professor coram facultate dixit centum abhinc annis inceptum esse librum Professoris Pharmaciae, quo continentur omnes tituli et Archetypa facultatis adversus Pharmacopoeos Parisienses et Praetorianos ipsorum omnium Chirographo ad hunc usque diem subsignata, timendum esse, ne vel Professoris incuriâ, ut aliquandò factum est, vel aliquo casu fortuito liber iste in Pharmacopoeorum manibus incideret, qui illum supprimerent. cautius ac prudentius actum iri, si Codex ille in Scholarum Arcâ reconderetur, novus que

conficeretur, in quo omnes Contractus et tituli
fideliter transcriberentur, qui quidem liber Phar=
=maciæ Professori traderetur, Pharmacopoeorum
qui e Magisterium adepturi Sunt Chirographo
Subsignandus. petitioni Mi. Petri Afforty libens
annuit facultas, censuit que cura Decani novum
exscribendum esse Codicem, Pharmaciæ Pro=
=fessori tradendum, Archetypum verò in Arcâ
facultatis esse recondendum et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

# Res gestæ
# In Academiâ Parisiensi
# a Die 4.° 9.bris 1730 ad Diem 3.am 9.bris 1731
# M.° Hyacintho Theodoro
# Baron
# Parisino Decano

Anno Domini 1730 Die Sabbati 4.° 9.bris
habita sunt apud amplissimum Rectorem M.um
Nicolaum Piat in Collegio Sorbonæ Plessæo mens=
=trua Universitatis Comitia, horâ post meridiem
primâ in quibus quidem adfui cum duobus aliis Supe=
=riorum facultatum Decanis et quatuor Procurato=
=bus Nationum de rebus Academicis deliberaturus.
1.° auditi sunt et admissi duo supplices, alter pro litteris
nominationis, alter pro jure Pædagogii instituendi
sub clientelâ Universitatis. 2.° actum est de collo=
=candâ summâ 10000.tt libellarum à D.° Marchione
De Broglie Academiæ redditâ et nominati sunt
unanimi consensu Deputati, qui rem cum Ampli=
=ssimo Rectore perpenderent Universitatisque
Patronos consulerent. 3.° M.er Besigne coram
Deputatis Academiæ rationem reddidit adminis=
=trationis Collegii S.ti Michaelis ipsi ab Acade=
=miâ demandatæ, et super illius postulatione
plurima statuta sunt circa dicti Collegii disci=
=plinam, Bursarios et officiarios, sic concludente
Amplissimo Rectore M.° Nicolao Piat.

Die Sabbati 18.° 9.bris horâ post meridiem 1.â
habita sunt apud amplissimum Rectorem
Extraordinaria Deputatorum Comitia, ut inde
procederetur ad Lustrationem Collegii fortetici,
antequam autem proficisceremur officium Com=
=pactoris librorum Jurati sub authoritate Univer=
=sitatis collatum est unanimi consensu Ludovico
Andel minoris saluberrimæ facultatis Appantori,
sic postulante ejusdem facultatis Decano. tum supplex unicus
auditus et admissus est pro Pædagogio instituendo.
deinde ad Collegium fortetium processum est
in quo auditi sunt M.i Collot hujus Collegii Primarii

adversus Bursarios et Procuratorem, tum etiam Bursariorum et Procuratoris adversus Primarium querimoniæ. cum autem res longius produceretur, ad alia Comitia remissa fuit.
Die Martis 28.° 9.bris horâ solitâ extraordinem habita sunt apud Amplissimum Rectorem Universitatis Comitia, ut inde lustraretur iterum Collegium fortetum, componerenturque Primarium inter et Bursarios ac Procuratorem dissidia audita sunt iterum mutuæ Gymnasiarchæ et Bursariorum querelæ. Sed cum res diuturnum postularet examen discussionisque difficilioris esset, appellati sunt vivâ voce Consultissimæ facultatis Decanus et Gallicæ Nationis Procurator, qui cum Clarissimo ex Rectore M.° Benet, in illas Collegii fortetici inquirerent Discordias, ut super eorum relatione judicium ferret Tribunal Academicum.
Die Sabbati 2.° X.bris habita sunt horâ solitâ apud Amplissimum Rectorem Menstrua Universitatis Comitia, in quibus auditi sunt duo supplices pro litteris nominationis qui admissi fuere. dein actum est de Summâ 200.^tt^ fœnoris annui quam anno 1719 sub nomine M.^i^ Billette tunc Quæstoris generalis collocaverat apud Juratos Carbonarios Universitas, ex quo quidem tempore nil perceperat. D.^us^ de Rancy Notarius dixit omnino necessarium esse profiteri hanc summam ad Universitatem pertinere ut debiti fructus perciperentur et res tota ipsi D.° de Rancy et M.° le Vasseur Universitatis Quæstori commissa est. postea sic postulante M.° le Vasseur Universitatis Quæstore statutum est Tapetas et Pulvinaria quibus utitur in solemnibus Rector amplissimus usu detrita, resarcienda esse.
Die Martis 12.° X.bris habita sunt apud Mathurinenses horâ 8.^a^ matutinâ universalia Academiæ Comitia et inde postquam omnes ordines rata et grata habuerunt quæcunque trimestri Magistratu gesserat Rector amplissimus ritè processum est ad ædem Deo sacram sub Invocatione S.^ti^ Martini in Collegio Sorbonæ Plessæo.
Eodem Die horâ post meridiem secundâ convocati sunt ab Amplissimo Rectore omnes Universitatis Deputati apud Regiam Navarram ut afferrent Claves arcæ quâ reconditur Academiæ sigillum et plurimæ sigillatæ sunt litteræ.

Anno Domini 1731 Die Veneris 5.º Januarii habita
sunt apud Amplissimum Rectorem Menstrua Aca=
=demica Comitia 1.º admissi sunt duo qui supplicaverunt
pro litteris nominationis. 2.º Supplicavit M.er Gaulier
in 4.º ordine Professor Collegii Sorbonæ Plessæi ut
sibi liceret frui Privilegio Universitatis ad Typis man=
=danda duodecim operum suorum volumina ad usum
Scholarum composita, quorum quidem sex priora jam=
=pridem edita à viris Academicis comprobata fuerant,
sex posteriora verò à D.º Couture Jussu Illustrissimi
Sigillorum Custodis probata. annuit Supplici Tribunal
eâ tamen conditione ut illa sex posteriora volumina
solius Censoris Regii munita probatione, à duobus
viris Academicis, Universitatis nomine, legerentur
et probarentur, et statutum est insuper requirente
M.º Pourchot Academiæ Syndico Privilegium Uni=
=versitatis nemini deinceps concedendum esse nisi
à duobus saltem viris Academicis examinati fuerint
libri. 2.º actum est de Collegii Hubantini dicti vulgò
de l'Ave Maria ædificatione promovendâ, adfuit
hujus Collegii Primarius qui postulavit ab Acade=
=mico Tribunali ut si mutuò daretur summa 12000
libellarum ad inceptum Collegii sui ædificium perfi=
=ciendum. re in deliberationem missâ Censuit Tribunal
nominandos esse duos Deputatos, scilicet M.um Lorry
Consultissimæ facultatis Decanum et M.um Delaleu
Gallicæ Nationis Procuratorem qui unâ cum
Patronis, Procuratoribus, Tabellione et Architecto
Universitatis sedulò inquirerent, an hæc summa
satis tutò ipsi concederetur et utrùm hæc summa
12000.tt sufficeret ad opus perficiendum et de iis
coram Tribunali referre tenerentur. 3.º Decretum
est libellum supplicem Universitatis nomine
Senatui mox mox offerendum esse ut obligaventur
Collegiorum præfecti ædificia deinceps facturi,
licentiam priùs ab Universitate petere.

Die Mercurii 31.º Januarii Decanus unâ cum
adjuncto comitatus est Rectorem amplissimum
Parisiis Cereos supremis Magistratibus deferentem.

Die Jovis 1.º februarii Decanus cum adjuncto
Versalias comitatus est Rectorem amplissimum
Regi, Reginæ, Delphino, Duci Aurelianensium
Eminentissimo Cardinali de fleury Regni admi=
=nistro, Cancellario D.º de Aguesseau Regiorum
sigillorum Custodi D.º de Chauvelin Cereos

offerentem, qui omnes politam et elegantem Rectoris orationem benignè et humaniter exceperunt.
Die 3.o februarii habita sunt apud Amplissimum Rectorem menstrua Universitatis Comitia horâ solitâ. quatuor se stetere supplices pro litteris nomi=
=nationis, quibus auditis concessæ sunt litteræ. 2.o
D.us Gillet filius in Senatu Parisiensi Patronus omnii consentiente Tribunali Patronus Universitatis electus est in locum sui Patris fato functi. 3.o M.r Besoigne plurima ad disciplinam Collegii S.ti Michaelis perti=
=nentia Tribunali deliberanda proposuit. 4.o requi=
rente M.o Pourchot Syndico statutum est ut libri à M.o Rolin Antiquo Rectore compositi, ad animi grati monumentum Academiæ nomine offerrentur D.o Bomtemps primo Regis Cubiculario, eo quod suâ in Academiam benignitate efficerit ut in secretiori Regis Cubiculo Universitas à Rege exciperetur die 1.a februarii cum Cereos offerret et ipse Illustrissimo Duci de Tresmes exposuisset Academiam eo jure frui.
Die Lunæ 19.o februarii horâ post meridiem primâ sigillatæ sunt litteræ in æde sacrâ Regiæ Navarræ.
Die Martis 20.o februarii horâ septimâ matutinâ habita sunt apud Mathurinenses generalia Univer=
=sitatis Comitia ad aperiendum Rotulum et unanimi consensu antiquis moribus standum esse conclusit Rector Amplissimus.
Die Veneris 23.o februarii habita sunt horâ solitâ apud Amplissimum Rectorem Extraordinaria Universitatis Comitia in quibus actum et definitum est de collocandâ pecuniâ à D.o de Broglie Uni=
=versitati reddita super Collegium Hubantinum ad illius promovendam ædificationem, Rogatis singulorum sententiis, decretum ut summa de 10000.tt Collegio mutuò daretur his positis condi=
=tionibus 1.o scilicet quod non tota summa statim daretur, sed per vices et eâ proportione quâ promo=
=veretur Collegii ædificium. 2.o M.r Le Vasseur Quæstor Universitatis creatus est operum cons=
truendorum Inspector, inquisiturus, num solidum construeretur ædificium, num commodata pecu=
=nia impenderetur. 3.o denique statutum est ut si summa illa ab Universitate suppeditata ad omnimodam Collegii Hubantini construc=
tionem non sufficiat, aliam summam non posse

ab ipso mutuari inconsultâ Universitate cujus erit, vel hanc Summam Commodare vel reaisare.

Die Sabbati 3° Martii habita sunt apud amplissimum Rectorem menstrua Universitatis Comitia horâ solitâ. 1° auditi et admissi sunt quinque Supplices pro litteris nominationis, jure quinquennii et Magisterii in Artibus. 2° D.us Gillet Patronus Academiæ nuper renuntiatus Sacramentum dedit in manus Rectoris Amplissimi appositâ suprà Evangelium manu. 3° eâdem die accessit D.us Gaulver et exposuit sex posteriora suorum operum volumina à duobus viris Academicis examinata fuisse et ipsorum attulit testimonia, quibus auditis ipsi concessum est ut frueretur Privilegio Academico, ut typis mandarentur tùm sex priora tùm sex posteriora suorum operum volumina. 4° Universitatis Tabellio coràm tribunali legit Contractum quo patet Summam de 12000.tt Universitatis nomine collocari suprà Collegium Hubantinum quem quidem Contractum omnes Deputati probaverunt et suo Chirographo munierunt. 5° comparuerunt duo qui ad Collegii Longobardorum Præfecturam contendebant Patricius Conry et Marcus Kirwane: hic Patricio Conry Præfecturam, licet ex majori Suffragiorum numero, non tamen legitimè collatam fuisse contendebat, eò quod non esset Magister in in Artibus, qui quidem gradus, tùm juxtà generalia Academiæ Statuta tùm juxtà particulares hujusce Collegii leges, ad Præfecturam exercendam absolutè requiritur. re plurimùm agitata et ponderata, Statutum est irritam esse electionem Patricii Conry, licet in utroque jure Licentiati, quia gradus Magisterii in Artibus ipsi deficeret, cui Conclusioni adversatus est Sapientissimus Consultissimæ facultatis Decanus. Statutum est quoque nec Marcum Kirwane ad Præfecturam legitimè promotum fuisse, quia per majorem Suffragiorum partem electus non erat, necessum esse ut alia fiat Provisoris electio secundùm Collegii Statuta, hancque Conclusionem Tribunalis Academici toti Collegio Longobardorum per Apparitorem esse significandam

tandem Decani Theologiæ et Juriun Nationum
que procuratores apud Scribam Universitatis
deposuere suas postulationes manu exaratas, quibus
requirunt ut summa de 1000 ^tt sibi singulis dis=
=tribuatur per singulos annos ut facultati Medi=
=cinæ erogatur ex reliquâ in Ærario Academiæ
pecuniâ juxta Senatus consultum latam . . .
illicò postulavi ut Arrestum illud mihi notum
fieret sicut postulationes Decanorum et Procurato=
=rum, ut noscere possem, num legitimæ sint illæ
postulationes et ut facultatem saluberrimam
super eâ re consulerem, ipsius que Conclusionem
coràm Tribunali proferrem; annuit postulationi
meæ Tribunal, decrevit que Exemplar Senatus
consulti et postulationum mihi à Scribâ Universi=
=tatis, quandò vellem, elargiendam fore.

Die Veneris 16.° Martii 1731 habita sunt Centuriata
Universitatis Comitia apud Mathurinenses horâ
8.ª matutinâ et indè processum est ad Ædem Deo
sacram sub Invocatione S.^ti Andreæ ab Arcubus.
antequàm verò proficisceremur Sapientissimus
Consultissimæ facultatis Decanus M.^r Amyot
intercessionem nomine facultatis suæ fecit
adversus Conclusionem Tribunalis Academici
latam Die 3.° Mensis Martii, quâ M.^r Conry
licet Licentiatus in utroque jure à Præfecturâ
Collegii Longobardorum exclusus est, eo quod non
esset M.^er in Artibus; tùm etiàm postulavit et
statutum est ut nullæ Tribunalis Academici
conclusiones suum sortirentur effectum, nisi in
Comitiis subsequentibus lectæ fuerint et probatæ.
Actum insuper postulationis suæ et intercessio=
=nis petiit et obtinuit.

Die Jovis 29.° Mensis Martii habita sunt apud
Amplissimum Rectorem Extraordinaria
Universitatis Deputatorum Comitia horâ 7.ª
matutinâ ad Electionem Scribæ Universitatis
in locum M.^i Joannis Couvillard de Laval pridiè
demortui, ipsius loco appellatus est unanimi con=
=sensu Universitatis Scriba M.^er Nicolaus Piat
actu Rector et quidèm electus est, non quod Rector
esset, sed quia à Tribunali judicatus est muneri
isti exequendo peraptissimus. nominatus etiam
fuit M.^er Ingou qui tempore Rectoratus M.^i

Nicolai Coat Scribæ functiones exerceret. tum illicò processum est apud Mathurinenses, ubi Rector Amplissimus Sacramentum præstitit in manus Sapientissimi Sacræ facultatis Decani.

Die Martis 3.º Aprilis hora 1.ª matutinâ celebrata est more solito Synodus Academica et appellati sunt omnes Beneficiarii Universitatis qui frequentes adfuerunt: absentibus nonnullis indultum est, laudati verò præsentes.

Die Sabbati 7.º Aprilis habita sunt apud amplissimum Rectorem ordinaria Academiæ Comitia in quibus M.er Ingou ad Scribæ vices gerendas à Tribunali nominatus, Sacramentum dedit in manus Rectoris Amplissimi.

Die Sabbati 5.º Maii habita sunt apud amplissimum Rectorem ordinaria Universitatis Comitia, in quibus auditus et admissus est supplex unitus pro litteris nominationis, deinde adfuit dictus de Bourasse magnus Academiæ Nuncius qui dixit se litem habere adversus quosdam Massiliæ Cives qui recusabant Prætoris Parisiensis jurisdictionem, ad quam tanquam suam eos advocare voluerat, rogavitque ut Universitas secum intercederet ad obtinendum sanctioris consilii Arrestum quod juberet, ut æquum est, re in deliberationem missâ, cum de fovendis et conservandis Academiæ Privilegiis ageretur, unanimi consensu conclusum est Universitati intercedendum esse cum eo majori Academiæ nuntio, eâ conditione ut ille omnes suppeditaret impensas: 3.º postulante Syndico M.ro Pourchot statutum est unanimi consensu summam 300 libellarum hæredibus M.ri de Laval dum viveret Universitatis Scribæ, erogandam esse ad redimendum Indicem præcipuarum rerum quæ in Commentariis Universitatis continentur in Tabulario Academiæ reponendum, qui quidem index à M.ro De Laval summâ cum curâ et summo labore elaboratus fuerat. 4.º instrumento per Accensum significato, M.or Claudius Besogne Collegio S.ti Michaelis ab Academico Tribunali præpositus, declaravit se propter privata negotia, non posse jam amplius dicti Collegii negotiis

vacare. Illius in locum suffectus est M.^{er} Ludovicus Benet exrector et Normanniæ procurator. demum duo accesserunt Provisores Collegii Longobardorum dicentes Collegium pluribus debitis onerari, urgere creditores, in arcâ communi adesse 5000 libellarum, rogaveruntque, vellet academia permittere ut ex illis quinque millibus libellarum, quatuor detraherentur ad levandum æs alienum quo onerabatur Collegium; re perpensâ vetitum est ab academiâ, ne quidquam ex dictâ summâ detraheretur, quæ omnis in Collegii emolumentum converti debebat.

Die 2.º Junii habita sunt menstrua Universitatis Comitia apud amplissimum Rectorem horâ solitâ. adfuere supplices duo; 1.^{us} prolitteris nominationis et jure præsentationis, alter pro Pædagogio instituendo sub Clientelâ Universitatis. primo supplici annuit Tribunal, posteriori mora injecta est usque dum inquisitum fuerit de illius moribus et studiis per Procuratores Galliæ et Normanniæ statutumque est nullum deinceps ad Pædagogium instituendum ab Universitate esse admittendum, nisi prius hoc factum fuerit Examen. 2.º actum est de Collegio Longobardorum pluribus debitis onusto: à clarissimo Syndico dictum est novum Procuratorem electum fuisse, haud scire se num pro ut statuta dicti Collegii ferunt, Cautionem habeat, quapropter proposuit ad proximum Tribunal novum hunc procuratorem esse citandum. requirenti Syndico annuerunt omnes eò libentius, quod plurimum intersit Procuratorem hujusce Collegii virum esse non tantum parcimoniæ amantem, sed etiam solvendi capacem. 3.º exposuit meritissimus Syndicus litem motam inter Universitatem et D.^{um} Menassier olim Rectorem Collegii S.^{tæ} Barbaræ jam à longo tempore esse finitam, ita ut ipse lite ceciderit et damnatus fuerit impensis, petitque num vellet Academia ut ulterius urgeretur ad repetendas ab eo dictæ Litis impensas; conclusum est urgendum esse, ipso tamen prius monito. demum mandatum est Universitatis Archytecto ut visitaret Collegii Sanbarbarini ædificia, quæ aliquâ ex parte ruinam minabantur et ex inspectione judicaret quid facto opus esset.

Die 9ᵒ Mensis Junii habita sunt in Sorbonâ Classeo extraordinaria Deputatorum Universitatis Comitia. 1ᵒ Supplicuit D.ⁿᵘˢ Aubert qui Domum in Dominio Universitatis sitam emere meditabatur, rogavitque ut circà obventiones Censuales secum mitius ageretur; ex viginti Denariis octo ipsi condonati sunt, eâ conditione ut fundum non venderet, juris mancipii hominibus. 2ᵒ adfuit Procurator Collegii Longobardorum et ab eo sciscitatum est, nam juxta Collegii statuta fidei jussorem dedisset. fassus est se nondum satisfecisse, et ipsi indictum est, ut intrà mensem Statutis Collegii sui obsequeretur, obsequium quæ suum Academiæ notum faceret.

Die 20ᵒ Junii habita sunt apud Mathurinenses horâ 8ᵃ matutinâ Universalia Academiæ Comitia et indè processum est ad ædem Deo Sacram sub invocatione S.ᵗⁱ Josephi apud Carmelitas vulgò Discalceatos.

Die 7ᵒ Julii habita sunt apud amplissimum Rectorem menstrua Universitatis Comitia horâ solitâ. duo supplicuerunt pro litteris nominationis et admissi sunt. 3.ᵘˢ supplicuit pro Pædagogio instituendo et ipsi concessum est postquam per Normanniæ et Germaniæ Procuratores in illius mores et vitam inquisitum fuerit. deindè vivâ voce appellati sunt Jurium Decanus et Galliæ Procurator, qui rationes investigarent ad cogendum D.ᵘᵐ Menassier ut solveret impensas quibus damnatus erat. 3ᵒ Quæstori M.ᵒ Le Vasseur mandatum est, ut quam primùm cum Universitatis Architecto exploraret quomodò se haberent ædificia Collegii Hubantini, num opus responderet pecuniæ ipsi ab Academiâ mutuò datæ; et quid faciendum superesset. posteà comparuerunt Collegii Fortetici Primarius M.ᵉʳ Collot et ejusdem Collegii Procurator M.ᵉʳ Germain pridiè per schedulam compellati. valdè increpatus est M.ᵉʳ Collot quod Regiam manum misisset in supellectilem Procuratoris Collegii sui et ipso vadem proferre recusante satellites armatos in Collegium

accersiisset qui die ac nocte circumires eque per biduum; atque etiam improbata est Mri Germain agendi ratio qui, vadem profe=rendo omnem tumultum praecavere potuisset, hunc tamen proferre mordicus recusasset, et maxime hortatus est eos Rector amplissi=mus ut deinceps pacem inter se colant, cave=antque ne ex privatis dissidiis veniat Acade=miae dedecus.

Die 14o Julii habita sunt apud Rectorem amplissimum extra ordinem Deputatorum Universitatis Comitia ad lustrationem Colle=gii Cameracensis vulgò des 3 Evesques, auditus est supplex pro Paedagogio instituendo et nomi=nati sunt Normanniae et Germaniae Procu=ratores qui postquam in illius mores et vitam inquisierint, coram Tribunali referrent. dein processum est ad Collegium Cameracense ubi auditae sunt mutuae Primarii et Procura=toris querelae quarum omnium instrumen=tum authenticum constructum est.

Die 19o Julii sigillatum est in Regia Navarra.

Die Sabbati 21o Julii habita sunt horâ solitâ Deputatorum Universitatis Comitia cum adjunctis apud amplissimum Rectorem, in quibus lectae, auditae, probatae sunt et ab omnibus subscriptae rationes accepti et expensi à Mo le Vasseur Quaestore generali redditae pro anno 1730.

Die Sabbati 4o Augusti habita sunt apud Rec=torem amplissimum menstrua universita=tis Comitia in quibus 54 auditi sunt suppli=ces pro litteris nominationis, qui omnes, uno excepto admissi fuere. 2o Jussus est Dus Berenger Academiae Procurator summo jure agere adversus Dum Menassier ad repetendas litis impensas quibus damnatus fuerat. 3o Dus de la Chabossiere qui domum in Academiae fundo sitam emere meditabatur, postulavit ut circa obventiones censuales secum benigne ageret Uni=versitas. res tota Amplissimo Rectori et Juniori Decano commissa est, dein Mor Ingou vice scriba

legit coram omnibus libellum supplicem Regi oblatum
nomine Bizentinensis Archiepiscopi quo pos=
=tulabat ut sibi concederetur Collegium Burgun=
=dum Seminarii Bizentini sacerdotibus attribuendum.
maximi momenti visa res est omnibus Deputatis
et unanimi consensu rogaverunt Amplissimum
Rectorem ut quamprimum summos Magistratus
inviseret ad frangenda Bizentinensis Archie=
=piscopi consilia. statutum est interim die 9.°
hujus Mensis lustrandum esse dictum Collegium
ab Academico Tribunali, ad explorandum illius
statum.
Die Jovis 9.° Augusti habita sunt apud Rectorem
Amplissimum Extraordinaria Deputatorum
Universitatis Comitia ad Lustrationem Collegii
Burgundiæ 1.° retulit Rector Amplissimus se
juxta conclusionem ultimorum Comitiorum
de Consilio M.ri Amyot et meritissimi Syndici
rem transegisse cum D.° de la Chabossiere et
quartam partem obventionum Censualium
ipsi remisisse eâ conditione ut eam domum
jugis Manci pii hominibus nunquam venderet
et titulum novum G. Tiltre Nouvel apud Nota=
=rium Universitatis conficeret, quod ab omnibus
probatum est. deinde processum est ad Collegium
Burgundum in quo omnia sedulò expensa sunt
et compositum est instrumentum Authenticum.
Die Sabbati 1.° 7.bris habita sunt horâ solitâ apud
Rectorem Amplissimum Menstrua Deputatorum
Universitatis Comitia 1.° quatuor auditi sunt
supplices pro litteris nominationis qui admissi
sunt. 2.° D.us Comes de Girouille petiit ut aliquid
sibi condonaretur de Censualibus obventionibus
propter Domum Domini Universitatis quam
emere volebat. cum hæc Domus eadem esset
quam D.us de la Chabossiere emere cupiebat,
eædem conditiones illi propositæ sunt. 3.° cuidam
seni ab hæreticâ ad Catholicam Religionem
nuper converso summâ paupertate et corporis
infirmitate oppresso 200.tt ex ærario Academico
concessæ visis litteris testimonialibus Pastoris
S.ti Nicolai è Carduelo. 4.° statutum est propè
diem habenda esse extraordinem Comitia ad ordi=
=nandum quod æquum videbitur super Collegiis
hoc anno lustratis.

die Lunæ 10.° 7.bris ex superiori Conclusione habita sunt apud Rectorem Amplissimum extraordinaria Deputatorum Universitatis Comitia quibus in Comitiis dixit Rector amplissimus M.um Linquet humanitatis in Regiâ Navarrâ Professorem et ejusdem Collegii Proprimarium paucis ab hinc diebus litteris Regiis jussum esse ab urbe exulare, ignorari prorsus quid criminis huic objici possit. illum Academiæ Studiosissimum, officio addictissimum, moribus integerrimum ac summè prudentem ab omnibus agnosci. quibus auditis censuerunt omnes Eminentissimo Cardinali de fleury Regni Administro scribendam esse Epistolam in gratiam M.ri Linquet et illicò composita est Epistola

Monseigneur nous aprenons avec douleur que le Sieur Linquet Professeur et sous principal au College de Navarre à receu depuis quelques jours une lettre de Cachet qui luy ordonne de sortir incessament de Paris, nous sommes bien eloignés de vouloir penetrer, encore moins contredire les volontez de nostre souverain. nous faisons profession de reconnoistre le pouvoir supreme qu'il a sur tous ses sujets, et ses ordres nous seront toujours infiniment respectables. mais M.gr nous sçavons en même temps qu'il veut bien prendre à nostre egard la qualité de Pere. c'est à ce Titre si honorable et si consolant pour nous, que nous osons aujourdhuy reclamer sa clemence et sa bonté par la mediation de Vostre Eminence pour un membre de l'Université que nous sçavons vous estre chere attaché depuis longtemps à un College qui à l'honneur de vous avoir pour superieur, nous presumons que si le Sieur Linquet eut esté entendu il se seroit justifié des Griefs dont on à pû le Charger. nous prenons au moins la liberté de representer à vostre Eminence, que depuis plus de 12 ans il travaille dans l'Université avec une egale reputation de vertu et de capacité, que par le genre d'estude auquel son goust la porté; par l'estat de Laïque dans lequel il s'est renfermé jusques apresent et encore plus par son caractere modéré; il à toujours tenu une

Conduitte si mesurée et si pacifique qu'il nous est
impossible de conjecturer par quel endroit il a pû
s'attirer la disgrace de sa Majesté, l'estime generale
qu'il s'est acquise parmy nous et la confiance qu'on à
en luy a même engagé la Nation de france, la pre=
=miere et la plus nombreuse des quatre qui composent
la faculté des Arts, à le Charger de la recette
de ses Messageries, Commission importante, mais
onereuse qu'il exerce gratuitement depuis huit
ans. qu'il nous soit permis de faire encore observer
à vostre Eminence que l'exil d'un Professeur de
l'Université emporte interruption du service public
qui ne peut jammais estre si bien acquitté par toutte
autre personne que l'on commetroit à la place du
Titulaire car nous ne pouvons croire que l'intention
de sa Majesté soit de rendre amovible des places qui
sont fixes par un usage constant et declarés telles par
plusieurs Arrests. le bien public y est interressé et
vostre Eminence qui l'a principalement en vue, sen=
=tira mieux que personne quombien le progrés des
Etudes et l'instruction publique de la jeunesse,
souffriroient si les places de ceux qui y sont preposés
estoient regardées comme amovibles, puisqu'en ce cas
les bons sujets qui pourroient s'y presenter aimeroint
mieux prendre party ailleurs ou ils pourroient trouver
plus d'assurance et de stabilité. dans un temps M.^gr
ou vostre Eminence travaille à relever les ruines et
la splendeur d'une Maison Royale qui à esté comme
le premier Berceau de l'Université, nous vous fai=
=sons avec confiance ces tres humbles representations
pour un sujet qui est membre de cette maison, et qui,
nous l'osons dire, luy fait honneur. nous vous conju=
=rons M.^gr de vouloir bien porter au pied du Throne,
et y proteger les interests d'une compagnie ancienne
qui à l'honneur de vous compter parmy ses membres
les plus Illustres. nous sommes avec un tres profond
respect M.^gr de vostre Eminence les tres humbles
et tres obeissants serviteurs les Recteur, Doyens,
Procureurs, et grands officiers tenant le Tribunal
de l'université de Paris. Signé Piat Recteur
Ingouville Greffier 10.7.^bre 1731.

2.° postulavit Collegii Lubantini Primarius, ut
aliqua summa sibi commodaretur sub annuæ
Pensionis reditu, ad perficienda et absolvenda Collegii

sui ædificia visum est omnibus summam sex millia libellarum ex ærario Academiæ ipsi concedi, iis conditionibus, ut ea summa apud Quæstorem Universitatis relinqueretur, operariis unâquaque hebdomadâ distribuenda: ut ea pecunia non aliter impendatur quam ad ea opera quæ actu instant facienda, id que Rectoris Amplissimi vigilantiæ commissum est. denum ut ante hiemem quidquid ædificatum est, ita tectis operiatur ut tempestatis injuriis lædi non possit. 3°. perpensum est instrumentum verbale lustrationis Collegii Burgundi, et ex rerum omnium examine deprehensum est optimé se habere dicti Collegii tùm disciplinam, tùm rem familiarem et plurimùm laudati sunt Provisores, qui tàm bené Collegii bona administraverant, Bursarios que ad virtutem et doctrinam informaverant. nonnulli tamen statutorum Articuli confirmati sunt et renovati.

Die Mercurii 3°. 8.bris habita sunt apud Mathurinenses horâ 8.â matutinâ generalia Universitatis Comitia et indé processum est ad ædem Deo sacram sub invocatione Sanctorum Cosmæ et Damiani.

Die Sabbati 6°. 8.bris habita sunt apud Rectorem Amplissimum ordinaria Deputatorum Comitia in quibus 1°. auditi sunt et admissi duo supplices pro litteris nominationis 2°. legit Rector Amplissimus Epistolam ab Eminentissimo Cardinali de Fleury ad Tribunal Academicum conscriptam.

A Versailles le 18 7.bre 1731

Je ne puis entrer en explication avec vous M.rs sur l'ordre que le Sieur Linguet à receu de s'eloigner de Paris et je me contente seulement de vous assurer que sa Majesté à des raisons particulieres pour le faire; quant à ce que vous m'observé que les places de l'Université ne sont point amovibles, j'ay peine à croire que ce soit un droit bien établi, d'autant que feu M.r le Cardinal de Noailles en sa qualité de Superieur de Navarre et sans ordre special du Roi à changé quelques Regens de ce College dont il avoit eu sujet de se plaindre et qui avoient encourus sa disgrace, et je n'ay point oui dire dans ce temps que l'université ait fait aucune representation; à l'egard de la recette des Messageries dont le Sieur Linguet estoit chargé, c'est une fonction que toutte autre personne de l'université

peut faire egalement comme lui. je suis faché de la
disgrace qui luy est personelle et qui ne diminuera rien
en mon particulier et M.rs de l'estime et de la consideration
que j'ay pour vous. Signé le Cardinal de Fleury
Eminentissimo Cardinali aliquid respondendum esse
Censuit Tribunal Academicum circa exempla quae
attulerat de Professorum amovibilitate et res Amplissimo
Rectori commissa est. demum D.us de Ranoy Academiae
Notarius attulit contractum quo Universitas M.e Grillet
Collegii [illegible] Primario summam 8000.tt sub condi=
=tione annuae Pensionis et hunc Contractum Chirographo
munierunt omnes Deputati.
Die Lunae 22.o 8.bris in Regia Navarra sigillatae
sunt litterae.

H. T. Baron Decanus

# Res gestæ apud Barbitonsores Chirurgos Parisienses

## a Die 4o 9.bris 1730 ad Diem 3.am 9.bris 1731

## Mo Hyacintho Theodoro Baron Parisino Decano

Anno Domini 1730 Barbitonsores Chirurgi more Solito Decanum cum duobus Doctoribus per Schedulas à Chirurgi primarii Vicario aut ab uno è Præpositis Subsignatas, ad Actus et Magisteria Tyronum Chirurgorum invitaverunt, quibus quidem Actibus Decanus nec ullus Doctor Medicus adfuit propter rationes allatas in Commentariis facultatis annorum 1726 et 1727 Mo Stno Fo Geoffroy Decano.

hi autem Sunt Actus celebrati per hunc annum quibus Decanus licet invitatus non adfuit, qui proinde à facultate non Sunt approbati.

Die Lunæ 20 9.bris 1730 dictus Coutaud primo Examine tentatus est

Die Mercurii 28o Martii 1731 fargier ultimum Suum Subiit examen

Die Veneris 30o Martii 1731 idem fargier in Barbitonsorum Chirurgorum numero receptus est.

Die Mercurii 2o Maii Du Verney ultimo examine tentatus est

Die Sabbati 5o Maii Trippier ultimùm interrogatus est.

Die Mercurii 9o Maii le Doux in ultimo Examine interrogatus est.

Die Sabbati 12o Maii Du Verney Barbitonsor Chirurgus renuntiatus est.

Die Mercurii 16. Maii Trippier in Barbitonsorum Chirurgorum album relatus est.

Die Veneris 18 Maii le Doux receptus est in numerum Barbitonsorum Chirurgorum Parisiensium.

Die Sabbati 19 Maii Dictus Perchet inter Barbi=
=tonsores Chirurgos Parisienses aggregatus est.
Die Veneris 1.° Junii Bailly in Suâ Tentativâ inter=
rogatus est.
Die Sabbati 2.° Junii Romanin Tentativam fecit.
Die Martis 19.° Junii Cattera in ultimo Examine
interrogatus est.
Die Jovis 21.° Junii Cernaizot ultimum suum
Examen Subiit.
Die Lunæ 25.° Junii Cattera inter Barbitonsores
Chirurgos cooptatus est.
Die Martis 26.° Junii Cernaizot inter Barbitonsores
Chirurgos receptus est.
Die Sabbati 30. Junii Bello Tentativam fecit.
Die Lunæ 2.° Julii Desmont Examen Subiit Tenta=
=tivæ.
Die Lunæ 16.° Julii Civadier ultimo Examine
tentatus est.
Die Jovis 19.° Julii Contavoz ultimum Examen
Subiit.
Die Sabbati 21.° Julii Thibe ultimum Examen
Subiit.
Die Lunæ 23.° Julii Lachaud in ultimo Examine
interrogatus est.
Die Martis 24.° Julii Taillard ultimum Examen
Subiit.
Die Veneris 27.° Julii Thibe inter Barbitonsores
Chirurgos cooptatus est.
Die Lunæ 30.° Julii Romanin primum Examen
Subiit.
Die Martis 31.° Julii Taillard receptus est in
numerum Barbitonsorum Chirurgorum
Parisiensium.
Die Mercurii 1.° Augusti 1731 Civadier inter
Chirurgos Parisienses receptus est.
Die Jovis 2.° Augusti Lachaud inter Chirurgos
Parisienses relatus est.
Die Veneris 3.° Augusti Contavoz inter Chirurgos
Parisienses admissus est.
Die Lunæ 20.° Augusti Tentativam Suam fecit
Barbaut filius.
Die Martis 21.° Augusti lafaye ultimum suum
Examen Subiit.
Die Lunæ 27.° Augusti Desmont primum suum
Examen Subiit.
Die Jovis 30.° Augusti lafaye inter Chirurgos
Parisienses admissus est.

Die Martis 4.º 7.bris Belloe primum Examen subiit.
Die Lunæ 10.º 7.bris Bailly 1.um Examen subiit.
Die Sabbati 15.º 7.bris Barbaut filius primum suum Examen subiit.
Die Sabbati 27.º 8.bris faucher ultimum Examen subiit. H. T. Baron Decanus

Die Mercurii 7.º februarii 1731 apud Barbitonsores Chirurgos Parisienses examinatus et receptus est dictus Martine Chirurgus Hernianius per schedulam invitato, præsente et approbante Decano

M.º H. T. Baron

# obstetrices apud Barbitonsores Chirurgos Parisienses examinatæ et ad Magisterium admissæ a Die 4.º 9.bris 1730 ad Diem 3. 9.ambris 1731 M.º Hyacintho Theodoro Baron, Parisino, Decano, per schedulas a proto Chirurgi Vicario subscriptas invitato prius, ipsoque præsente, annuente, et probante.

Die Mercurii 6.º x.bris 1730 dicta fournier.
Die Sabbati 23.º x.bris dicta le Brun.
Die Lunæ 15.º Januarii 1731 dicta Gonin.
Die Jovis 1.º februarii dicta de la Porte.
Die Jovis 8.º februarii dicta Balin.
Die Veneris 23.º februarii dicta Deschamps.
Die Jovis 8.º Martii Dicta Monin.

Die Mercurii 9.° Maii dicta frechou.
Die Sabbati 12.° Maii Dicta Bonnet.
Die Jovis 21.° Junii dicta Ledat.
Die Veneris 5.° 8.bris dicta Hureau.
Die Mercurii 10.° 8.bris dicta Dufresne.
Die Jovis 11.° 8.bris dicta Thesin.
Die Lunæ 15.° 8.bris dicta Bonyer.
Die Lunæ 29.° 8.bris dicta Lalanne.

## H. T. Baron Decanus

hoc primo Decanatûs nostri anno Barbitonsores Chirurgi San Cosmani tum Magistri, tum Tyrones libellos supplices facultatis Decano more solito obtulerunt, ut ipsis liceret Cadavera auferre ad operationes Chirurgicas et Anatomicas sectiones perficiendas. hæc fuit libelli supplicis formula.

A Monsieur le Doyen de la faculté de Medecine de Paris

Suplie humblement Jacques françois Marie Du Verney aspirant en Chirurgie, disant que pour faire son Chef d'œuvre d'Anatomie et d'operations il à besoin d'un Cadavre humain

ce consideré Monsieur, il vous plaise luy permettre d'enlever celuy qui est gissant aux Basses Geolles du Chatelet et vous ferez bien Du Verney

Gregoire Conducteur

quo quidem libello supplice retento à Decano, in Arca facultatis posteà recondendo, sequens permissum minori facultatis sigillo munitum concessit Decanus.

Je soussigné Docteur et Doyen de la faculté de Medecine de Paris, vû la Requeste à nous presentée par Duverney Aspirant en Chirurgie, et signée par le sieur Gregoire M.tre Chirurgien Juré de Paris et Conducteur pour obtenir la permission d'enlever le Cadavre

d'un homme gissant à la basse Geolle du Chatelet, Consens pour la faculté que le dit Cadavre luy soit delivré aux fins de faire son Chef d'œuvre d'Anatomie et d'operations suivant les Reglements et sans tirer à consequence à Paris ce &c. Baron Doyen

Sequuntur nomina et cognomina Chirurgorum et Tyronum qui per primum mei Decanatûs annum libellos supplices Decano obtulerunt pari modo conscriptos ac prior descriptus supplex libellus à dicto Duverney mihi oblatus.

Cæsar Verdier, Chirurgus.
Charles Castera Tyro — Bertrand conducteur
André Trippier Tyro — de Manteville conducteur
Pierre le Douse Tyro — Bertrand conducteur
Edme Cernaizot Tyro — la Coste conducteur
Sauveur Morand Chirurgus
Joseph Taillard Tyro — d. fromont conducteur
André Civadier Tyro — Guitard conducteur

H. T. Baron Decanus

# Res gestæ apud Pharmacopœos et Aromatarios Parisienses a Die 4° 9.bris 1730 ad Diem 3.um 9.bris 1731 M.° Hyacintho Theodoro Baron Parisino Decano

Anno Domini 1730, quæ per Decanatum M.i S.tri f.a Geoffroy sub auspiciis facultatis incepta fuerat à Pharmacopoeis Parisiensibus publica Theriaces confectio, sub iisdem auspi=ciis per Decanatum M.i H.ti T.ri Baron absoluta fuit. itaque die 22.â 9.bris Pharma=copoeorum Parisiensium Custodes, Decanum, Pharmaciæ Professores, et alios Doctores à facultate deputatos ut interessent huic The=riaces compositioni, invitaverunt, eos rogabant vellent ut die 25.â ejusdem Mensis in horto suo Pharmaceutico Præsides adesse cum ponderarentur Medicamenta Theriacam ingredientia. igitur die 25.° Mensis 9.bris Decanus, Pharmaciæ Professores aliique Doctores à facultate deputati apud Pharmacopoeos sese contulerunt, ubi aderant pariter invitati D.us Moreau Regis Procurator et D.us de Monflambert Consiliarius in Castelleto, quem D.us Herault urbanæ Politiæ Proprætor, invitatus et absens in sui locum sufficerat, hos Magistratus juxtà Decretum pridiè latum in Scholis Superioribus Decanus allocutus est primus nomine facultatis, his verbis.

Parmy les differens Secours que la Medecine nous presente pour remedier à nos nombreuses infirmitez les plus naturels et les plus usitéz sont les Medicamens que le tout Puissant à bien voulû creer pour nostre consolation.
Mais quel usage aurions nous pû faire de ces Medicamens Brutes, quel effet salutaire

auroient-ils pû produire, si la Pharmacie, par le Choix judicieuse quelle en fait, par les pre=
=parations efficaces quelle leur donne, par les industrieuse melanges quelle en compose, ne nous mettoit en estat d'en receuillir tous les bienfaitz, et d'en eviter tous les inconveniens.

Il est en effet si hors de doute, que c'est de la bonne preparation et du parfait melange des Medicamens, que depend principalement le merite, la force et la vertu du remede que le meilleur Medicament mal preparé, deviént, ou un inutile, ou un pernicieux remede comme aussy un Medicament qui passe pour dangereux, mais qui est bien preparé fournit le plus souvent un excelent et salutaire remede.

il est donc M.rs d'une extreme consequence, que ceux qui sont destinés par estat, pour composer et distribuer les Medicamens ayent dans l'art de la Pharmacie une experiénce consommée une habileté distinguée, sans cela que d'abus, que de Desordres, que de Meurtres.

Mais, M.rs, cette experiénce cette habileté si necessaire pour la preparation et la composi=
=tion des Medicamens, seroit cepandant bien peu de chose, si la bonne foi et la droiture n'en rehaussoit infiniment tous les avantages; en sorte qu'il est vrai de dire que ce qui fait princi=
=palement la difference d'un Charlatan et d'un Apoticaire en regle, n'est pas tant l'habileté et le scavoir faire, que la probité et la fidelité dans la composition des remedes.

vous avez esté M.rs il y à un Mois, les Illustres temoins de la dexterité des M.tres Apoticaires dans la magnifique dispensation qu'ils ont eû l'honneur de vous exposer de touttes les Drogues qui entrent dans la Theriaque et le contente=
=ment que vous leurs marquattes, fut un Eloge bien flateur et bien satisfaisant pour eux.

Ils souhaittent aujourdhuy M.rs que vous soyez encore les temoins et les Apologistes de leur fidelité dans le melange exact de ces mêmes Drogues, qu'ils se proposent de faire pour en composer Theriaque, et par ce double motif,

et d'habileté et de fidelité, vous engager, M.rs, a les maintenir dans le droit exclusif à tous autres, de vendre et debiter, sous les auspices des Medecins, toutes les compositions de l'une et de l'autre Pharmacie.

J'eus l'honneur le jour de la dispensation, M.rs, de vous entretenir sur l'origine, l'autheur, le nombre des Drogues et sur les vertus de cette fameuse composition, il me reste aujourd'huy M.rs, à vous dire un mot sur la maniere dont on la prepare.

Pour preparer la Theriaque on met premierement en poudre fine tous les aromates et les autres ingredients qui peuvent estre pulverisez: on dissout d'une autre part les sucs concrets, comme l'opium, l'hypocistis dans du vin de Malvoisie on prend ensuitte le triple du tout de Miel de Narbonne qu'on à purifié, enfin on mesle exactement les Poudres avec les Sucs dissous et le Miel; l'on laisse fermenter le tout ensemble, ayant soin de le remuer de temps en temps. ce que j'ay dit de la quantité du Miel qui y entroit à proportion des poudres, suffit pour faire connoistre, que cette composition doit estre mediocrement epaisse, et avoir la consistence de nos Electuaires mols.

ce seroit icy le lieu M.rs, de vous marquer les differens ages que l'on à voulu donner à la Theriaque, et de vous parler du temps ou l'on doit l'employer apres la composition, mais sans entrer dans tous ces details l'experience decide, qu'elle est dans toutte sa bonté, et que son union est parfaitte des la premiere année ou tout au plus dans la seconde. il faut cepandant avouer, que plus elle est nouvelle, plus elle Narcotique et somnifere, plus propre par consequent dans les Coliques, les Cours de ventre et les Vomissements, et que plus elle est vieille, plus elle est Cordialle et Stomachique, plus elle est attenuante et Diaphoretique.

postea M.er Petrus Afforty primas Pharmaciæ Professor oratiunculam de Theriacâ habuit. quibus peractis Medicamentorum librationi

præfuerunt Medici et astiterunt Magistratus; Decanus verò et Professores Pharmaciæ Pharmacopoeis Medicamenta ponderantibus eorum doses indicaverunt.

Die Lunæ 11.° 10.bris Custodes seu præfecti Pharmacopoeorum adiere Decanum eum rogaturi, ut vellet adesse mixtioni Theriaces Die Mercurii sequenti tandem perficiendæ.

Die itaque Mercurii 13.° 10.bris Decanus petiit Pharmacopoeorum laboratorium, ubi coram Procuratore Regio, Decano, Duobus Pharmaciæ Professoribus et quatuor à facultate deputatis Doctoribus mixtio perficeretur. M.er Petrus Afforty Primus Pharmaciæ Professor et primus Pharmacopoeorum custos verba fecere. Illustrissimus Procurator Regius D.us Moreau, qui solus illâ die aderat, respondit oratione Medicis plurimùm honorificâ, dixitque se testem oculatum fuisse sedulitatis ac diligentiæ Pharmacopoeorum Parisiensium in colligendis dispensandisque Medicamentis, se eorum fidelitatem ac solertiam in iisdem ponderandis, eligendis et miscendis optimè compertam habere. eos meritò magnum conficiendæ Theriaces opus sub oculis et præsidio facultatis suscepisse; evidenter apparere eos tantos Duces et Magistros fuisse secutos, et in materno facultatis gremio uberrimos scientiæ suæ latices pleno haustu excepisse. pergerent itaquè præmonstratâ ab ordine saluberrimo incedere viâ, eos tali præeunte sole nusquam errare posse, quinimò ex fulgentis illius doctrinæ irradiatione magna in Pharmacopoeos gloria, magna in publicum utilitas derivaretur. eos præ oculos semper habere debere Chirurgorum exemplum, qui ex quo non indecorum facultatis jugum excutere tentarunt et obligatam Matri suæ facultati violassent fidem, horrendum quot et quanta, severiori judicio nonnunquàm plectenda, deliquiscerent.

Decanus illicò nomine facultatis Procuratori Regio de facultate et Doctoribus perbellè sentienti publicè gratias egit amplissimas, rogavitque eum ut vellet tam salutares populo, et Medicis perhonorificos animi sensus conservare

eos que adjuvare suâ authoritate adversus illi=
=cite et perniciose practicantes Chirurgos et alios,
cui petitioni libenter annuit Magistratus salutis
populi cupidissimus.
Diebus Martis 28° Augusti, Martis 4° 7.bris
Jovis 6.a ejusdem Mensis anni 1731, Decanus,
duo Pharmaciæ Professores cum adjunctis
Pharmacopoeorum Parisiensium officinas
Solito more lustraverunt, Comitantibus eorum
Præfectis. eodem tempore facultas per eosdem
Deputatos comitantibus iisdem Pharmacopo=
eorum Parisiensium custodibus lustravit, ut
moris est, officinas Pharmacopoeorum Regio=
rum, tum eorum qui sub authoritate magni
Prætoris versantur, adstantibus eorum syndicis,
atque etiam Cellam in quam ex omnibus
Galliæ locis deferuntur aquæ minerales.
Die 10.a Mensis 7.bris specimen suum Pharma=
=ceuticum à Decano et duobus Pharmaciæ
Professoribus prius comprobatum exposuit, et
sequentibus diebus executus est, præsentibus
iisdem facultatis Deputatis Antonius Vassal
qui, quoniam omnibus satisfecisset in Pharma=
=copoeorum numerum cooptatus est, postquam
die 19 7.bris urbanæ Politiæ Proprætori à M.o Petro
Afforty primo Pharmaciæ Professori præsen=
=tatus, Juramentum præstitisset, et Articulos
in libro Professoris contentos Chyrographo
muniisset.
Diebus sabbati 15 7.bris Martis 18° et Jovis 20°
ejusdem mensis anni 1731 Decanus, duo Phar=
=maciæ Professores cum adjunctis Aromata=
=riorum et Seplasiariorum Parisiensium officinas
lustraverunt comitantibus ipsorum Præfectis
et Custodibus.
Die 8° 8.bris franciscus la Pierre lecturam
sive primum Examen subiit Præsidibus et
interrogantibus Decano et duobus Pharmaciæ
Professoribus, et ex unanimi facultatis et Phar=
=macopoeorum suffragio admissus est ad Examen
Botanicum.
Die Mercurii 24° 8.bris Decanus, duo Pharmaciæ
Professores et quatuor alii Doctores à facultate
deputati, horâ post meridiem 4.a invitati prius à
Pharmacopoeorum Custodibus sese contulerunt
in ædes Pharmacopoeorum Parisiensium, in

quibus omnia medicamenta Mithridatium et Orvietanum et Trochiscos Cypheos ingredien=
=tia curiosè selecta et magnificè dispensata repererunt; ibi quoque adfuerunt Magistratus D.^{us} Herault Urbanæ Politiæ Proprætor et D.^{us} Moreau Procurator Regius, quos Decanus et primus Pharmaciæ Professor nomine facultatis allocuti sunt, et posteà primus Pharmacopæorum Custos tùm Magistratus tùm facultatem elegantissimâ oratione prosecutus est.

Sic autem se habuit Decani oratio.

Je vous l'avois bien dit M.^{rs} lorsque j'eus l'honneur de vous entretenir sur la Theriaque, que les Maistres Apoticaires de Paris ne cesseroient, de concert avec la faculté de Medecine et sous ses auspices, de vous donner et au public des preuves eclatantes de leur dexterité et de leur fidelité à dispenser, preparer et composer les Medicamens. a peine cette fameuse composition, que vous avez bien voulu honorer l'année passée jusques à trois fois de vostre presence et de vos Eloges; à peine dis je la Theriaque à t'elle acquise sa derniere perfec=
=tion, que deux autres Antidotes fameux paroissent aujourdhuy à vos yeux magnifiquement dispensés. Des Depences si considerables, des travaux si penibles, des demarches si constantes de la part des M.^{tres} Apoticaires de Paris, leurs donnent lieu d'esperer M.^{rs} que vous voudrez bien les honorer d'une protection singuliere, protection que vous n'avez jamais refusé à ceux, qui comme eux travaillent avec autant de zele et d'affection pour le bien et le salut du public

et en effet quelle obligation ne doit'on point avoir aux M.^{tres} Apoticaires de vouloir bien desabuser le Public de tant de mauvaises compositions que l'on debite sous les noms fastueux de Mithridate et d'orvietan, compositions d'autant plus dangereuses, qu'elles sont devenuees, je ne sçay par quelle fatalité, comme la proye et le partage des Coureurs, des Bateleurs et autres gens sans aveu, sans merite et sans capacité; en sorte que ces remedes qui avoient esté originairement inventés pour resister aux plus grands Poisons, sont devenus en de pareilles mains eux mêmes des Poisons mortels dont les M.^{tres} Apoticaires nous donnent aujourdhuy le veritable Antidote.

les differentes Drogues que vous voyez icy exposées Mrs sont celles qui entrent dans la composition du Mithridate et de l'orvietan je me borneray aujourdhuy Mrs pour ne point abuser de vostre patience, à vous dire un mot sur le Mithridate

le Mithridate est de tous les grands Antidotes, ou remedes capables de dompter les Poisons, le plus celebre et le plus ancien, c'est le modele sur lequel les plus parfaits et les plus recommandables ont esté composés par la suitte.

Mithridate Roi de Pont et des Parthes, inventa cet Antidote pour resister aux plus grands Poisons; il en fit l'epreuve sur plusieurs criminels, qui avoient esté mordus par des Scorpions, Viperes et autres Animeaux venimeux

il esprouva luy même la vertu puissante de son remede car ayant voulû s'empoisonner, il n'y pû reussir, s'estant habitué à prendre tous les jours de son Antidote ensorte que de peur de tomber vivant entre les mains de son ennemy, il fût forcé de se faire mourir par le fer ne l'ayant pû par le Poison.

C'est à la mort ou plustot a la defaite de ce grand Roï par Pompée que nous devons la decouverte du Mithridate ce vaillant Capi=taine fit traduire par Pompeius Lenaus, habile Gramairien plusieurs manuscrits qui se trouverent dans les Cabinets et les Casse=ttes de ce Roï vaincû, au nombre desquels se trouva la recette du Mithridate, ce qui à fait dire à Pline que la Victoire que les Romains remporterent sur Mithridate fut non seulement avantageuse à la Repu=blique par l'agrandissement de ses estats, mais encore par l'usage que les Cytoyens en tirerent dans la suitte par raport à leur santé.

les Autheurs nous ont donné differemment la recette du Mithridate, la plus exacte, la plus suivie et la meilleure au raport de Galien et de Du Renou Docteur de Paris, qui à tres sçavament ecrit sur la Pharmacie est celle que nous tenons de Damocrate Médecin tres habile c'est elle que la faculté de Medecine à adoptée et inserée dans son nouveau Codex,

en y faisant cependant quelques petits changemens. cette composition renferme quarante trois dro=
=gues ou ingrediens tirés des Animeaux et des Vegetaux, car il n'y entre aucun mineral, sans y comprendre les Trochisques només Cyphéos qui sont des Pastilles odorantes. le Miel et le vin d'Espagne y entre aussy pour donner la liaison et la consistence aux differens Medicamens que l'on à mis auparavant en poudre pour en composer le Mithridate.

Cet Antidote fut fort en usage et tres recommandé jusques à la decouverte de la Theriaque, qui n'est à proprement parler qu'un Mithridate plus ample et plus composé leurs vertus sont à peu près les mêmes, ils resistent l'un et l'autre aux plus grands Poisons.

Si l'on en croit Damocrate, il n'est point d'Antidote qui ait une vertu aussy etendue et aussy univer=
=selle que le Mithridate, car parmi les Antidotes, les uns ne sont bons que pour effacer les mauvaises impressions des breuvages mortels, les autres, pour resister aux pernicieux effets que produi=
=sent les morsures des Bestes venimeuses; enfin la vertu de plusieurs se borne à remedier aux maladies que le mauvais Regime à produit, mais le Mithridate superieur en vertu à tous les autres Antidotes dompte egalement toutes ces differentes causes.

il est cependant de nos jours tombé dans le non usage et il n'est gueres de compositions si ce n'est l'opiatte de Salomon ou il entre et même en petitte quantité.

quibus finitis orationibus Decanus, Pharma=
ciæ Professores, Doctores à facultate dele=
=gati et Pharmacopoeorum Custodes singula medicamenta Mithridatium et orvietanum ingredientia demonstraverunt breve mque eorum enarraverunt historiam: tandem coram Magistratibus et facultate apertum fuit Dolium in quo ab anno recondebatur ad fermentationem Theriaca, quæ quidem à Decano et Doctoribus præstantissima judi=
=cata fuit

H. T. Baron Decanus

apud Pharmacopoeos Aulicos
Sub authoritate Summi
Prætoris

Die Jovis 22º februarii 1731 Petrus Julianus
Cherier Meldensis duce Christophoro Carre
Pharmacopoeorum Prætorianorum Syndico
à Decano et duobus Pharmaciæ professoribus
de rebus Pharmaceuticis in suis ædibus inter=
=rogatus est.
Eodem die Speciminis sui medicamenta
probanda exposuit, et hujus compositiones
Die veneris et sequentibus perfecit, tandem
quæ confectâ coram Decano et Professoribus
Tabellâ in album Prætorianorum Pharma=
copoeorum relatus est.

H. T. Baron Decanus

# Codex Rationarius Accepti et Expensi ordinarii et extraordinarii à M.o Hyacintho Theodoro Baron Parisino Decano

a Die Sabbati 4.o 9.bris 1730 ad Diem 3.um 9.bris 1731

## Tabula Accepti

### Caput primum Accepti ordinarii ex annuo reditu facultatis

| | |
|---|---|
| A M.o Boucher de Argis pro ultimo Locationis majorum facultatis ædium anno cadentem Diem ultimam Septembris 1731 accepit Decanus Summam quingentarum librarum | 500.tt |
| A Petro la Grive filio pro pretio annuæ locationis majorum facultatis ædium cadentis in Diem ultimum Martii 1731 accepit Decanus Summam ducentarum et quadraginta libellarum | 240.tt |
| ab Nobis Quæstore D.o Berthe pro ultimo Semestri anni 1730 annui proventus facultati debiti ex majori Contractu accepit Decanus centum et Septuaginta quinque libellas | 175.tt |
| Ab eodem pro primo Semestri ejusdem annui Proventus anni 1731 accepit Decanus centum et Septuaginta quinque libellas | 175.tt |

Summa hujus paginæ est de mil quatre vingt dix livres

Ex altero Urbis Quæstore D.º Routhier pro ultimo Semestri anni 1730 annui proventûs facultatis ex minori Contractu accepit Decanus Summam viginti Septem libellarum cum decem Assibus . . . 27.tt 10.s

Ex eodem pro primo Semestri 1731 Summam viginti Septem libellarum cum decem Assibus . . . 27.tt 10.s

# Caput Secundum Accepti ex Baccalaureis in Quæstioni=bus Quodlibetariis pro Stipendiis Lectorum et Registro

| | |
|---|---|
| à M.º Hyacintho Theodoro Baron . . . . . | 4.tt 10.s |
| à M.º Petro Roussin de Montabourg . . . . . | 4.tt 10.s |
| à M.º Ludovico Mariâ Pousse . . . . . . | 4.tt 10.s |
| à M.º Joanne Baptistâ Chomel de Joinville . . . | 4.tt 10.s |
| à M.º Achillâ francisco fontaine . . . . . | 4.tt 10.s |
| à M.º Roberto Huberto Linguet . . . . . . | 4.tt 10.s |
| à M.º Ottone Casimiro Barfeknecht . . . . . | 4.tt 10.s |

# Caput Tertium Accepti à Baccalaureis in Quæstionibus Quodlibetariis Pro Horto

| | |
|---|---|
| à M.º H.to T.ro Baron . . . . . . . . | 3.tt 4.s |
| à M.º P.ro Roussin de Montabourg . . . | 3.tt 4.s |
| à M.º L.º M.â Pousse . . . . . . . | 3.tt 4.s |
| à M.º J.ne B.tâ Chomel de Joinville . . . | 3.tt 4.s |
| à M.º A.lâ f.º fontaine . . . . . . . | 3.tt 4.s |
| à M.º R.to H.to Linguet . . . . . . | 3.tt 4.s |
| à M.º O.ne C.ro Barfeknecht . . . . . | 3.tt 4.s |

Summa hujus paginæ est de cent huit livres dix huit sols.

# Caput quartum Accepti à Baccalaureis in Quæstionibus Quodlibetariis Pro Anatome et Schedulis non Registratis

à M.° H.^to^ J.^ro^ Baron . . . . . . . . 16.^tt^
à M.° P.^ro^ Roussin de Montabourg . . . . . . 16.^tt^
à M.° L.^co^ M.^a^ Pousse . . . . . . . 16.^tt^
à M.° J.^ne^ B.^ta^ Chomel de Joinville . . . . . 16.^tt^
à M.° A.^a^ F.^co^ fontaine . . . . . . . 16.^tt^
à M.° H.^to^ R.^to^ Linguet . . . . . . . 16.^tt^
à M.° O.^ne^ C.^ro^ Barfeknecht . . . . . . 16.^tt^

# Caput Quintum Accepti à Baccalaureis in Quæstionibus Cardinalitiis pro Stipendiis Lectorum et Horto

à M.° H.^to^ J.^ro^ Baron . . . . . . . . 10.^tt^
à M.° P.^ro^ Roussin de Montabourg . . . . . . 10.^tt^
à M.° L.^co^ M.^a^ Pousse . . . . . . . 10.^tt^
à M.° J.^ne^ B.^ta^ Chomel de Joinville . . . . . 10.^tt^
à M.° A.^a^ F.^co^ fontaine . . . . . . . 10.^tt^
à M.° R.^to^ H.^to^ Linguet . . . . . . . 10.^tt^
à M.° O.^ne^ C.^ro^ Barfeknecht . . . . . . 10.^tt^

# Caput Sextum Accepti à Baccalaureis in Quæstionibus Cardinalitiis pro Rebus Academiæ

à M.° H.^to^ J.^ro^ Baron . . . . . . . . 18.^tt^
à M.° P.^ro^ Roussin de Montabourg . . . . . . 18.^tt^

Summa hujus paginæ est de Deux cent dix huit livres

à M. L.co M.as Pousse . . . . . . . . . . . 18.tt
à M. J.nes B.ta Chomel de Joinville . . . . . . 18.tt
à M. A.ta F.co fontaine . . . . . . . . . . 18.tt
à M. R.co H.to Linguet . . . . . . . . . . 18.tt
à M. O.ne C.ro Barfeknecht . . . . . . . . . 18.tt

# Caput Septimum
## Accepti
## à Barbitonsoribus Chirurgis

à Chirurgorum Præpositis et Quæstore postridiè Divi Lucæ pro annuo vectigali accepit Decanus Summam quinque libellarum cum quatuordecim Assibus . . . . . . . . . . 5.tt 14s

Ex Singulis Tyronibus qui hoc anno Chirurgicæ Magisterium adepti Sunt nihil accepit Decanus qui hisce Actibus non adfuit ex Decreto facultatis . . . . . . . . . . nihil ad memoriam

# Caput octavum
## Accepti
## Ex Medicinæ Studiosis pro jure Inscriptionis et Jure Sigilli

a quinquaginta Septem Medicinæ Studiosis qui hoc anno nomen Suum dederunt facultati accepit Decanus Summam trecentarum libellarum cum duodecim Assibus . . . . 300.tt 12s

Pro Sigillo novem Medicinæ Studiosorum testimoniis apposito accepit Decanus Summam Septem et viginti libellarum . . . . 27.tt

# Caput nonum
## Accepti
## à Licentiatis in actu Sui Doctoratûs

à M. francisco Josepho Hunauld . . . . . 180.tt
à M. Raymundo De la Riviere . . . . . . 180.tt

Summa hujus paginæ est de sept cent quatrevingt trois livres six sols

# Caput Decimum
## Accepti
## à Licentiatis in Actu Sui Doctoratûs pro Sacello.

à M.° F.co J.ho Hunauld . . . . . . . . . . . . . . . . 1.tt 12 √
à M.° R.do De la Rivière . . . . . . . . . . . . . 1.tt 12 √

# Caput undecimum
## Accepti
## à Baccalaureis Licentiatis et novis Doctoribus
## Pro Aulæorum usu

pro quatuordecim Thesibus tam Quodlibetariis quam Cardinalitiis accepit Decanus Summam centum et Sexaginta octo libellarum . . . . 168.tt

Pro duobus Vesperiarum Actibus . . . . . . 24.tt

Pro duobus Doctoratûs Actibus — . . . . . . 24.tt

Pro quatuor Pastillariis . . . . . . . . . . . . 16.tt

# Caput Duodecimum
## Accepti
## Ex liberalitate Doctorum et ex reliquâ pecuniâ propter absentiam Doctorum ab Examine Chirurgico primis Quodlibetariis et Vesperiarum ac Doctoratûs Actibus

Pro tredecim Doctoribus absentibus ab Examine Chirurgico numeravit Decanus Summam centum et Septemdecim libellarum . . . . . 117.tt

In Actu cui præfuit ~~extra ordinem~~ M.ter — Antonius Nicolaus Guenault ~~propter absentiam~~ decem Doctorum relicta est Decano Summa quadraginta libellarum — . . . 40.tt

in Actu cui præfuit extra ordinem M.ter F. J. Hunauld propter absentiam octo Doctorum numeravit Decanus Summam triginta duo libellarum . . . 32.tt

Summa de cette page est de quatre cent Vingt quatre livres quatre sols. [paraph]

In Actu cui præfuit extra ordinem M.er Ludovicus Petrus le Hoc propter absentiam undecim Doctorum numerabit Decanus summam quadraginta quatuor libellarum . . . . . . . . . . . . . . . 44.tt

In Actu cui præfuit extra ordinem M.er Raymun=dus de la Riviere propter absentiam decem Docto=rum numerabit Decanus summam quadraginta libellarum . . . . . . . . . . . . . . . 40.tt

In Actibus Vesperiarum et Doctoratûs M.i francisci Josephi Hunauld et M.i Raymundi de la Riviere propter absentiam novem Doctorum designatorum numerabit decanus summam novemdecim libellarum cum quinque Assibus . . . . . . 19.tt 5ß

In Examine Chirurgico ex liberalitate sin=gulorum Doctorum ergà facultatem juxtà Decretum latum diebus 3.o 6.o et 10.o Aprilis accepit Decanus summam septingentarum et viginti libellarum . . . . . . . . . 720.tt

# Caput Decimum tertiū
## Accepti
## ab Academiæ Quæstore

à M.o Petro le Vasseur pro honorario quin=que Professorum Medicinæ accepit Deca=nus summam mille libellarum . . . . . . 1000.tt

# Caput Decimum quartum
## Accepti
## à Quæstore Postarum

pro annuâ Pensione à Rege, sex Pro=fessoribus nostris concessâ, Decanus accepit summam mille et octingentarum libellarū 1800.tt

# Caput Decimum quintū
## Accepti
## Ex iis quæ debebantur faculta=ti ex ultimis rationibus M.i S.mi Pci Geoffroy Exdecani

à M.o Hunauld pro ultimo semestri Capita=tionis anni 1727 quam facultati debebat

Summa hujus paginæ est de trois mil six cent vingt trois livres cinq sols

accepit Decanus octo libras cum quinque assibus . . . . 8.ᵗᵗ 5ˢ

a quatuor novis Doctoribus pro Aulaeorum usu in eorum Praesentatione et Paranymphis quam facultati debebant accepit Decanus summam viginti Libellarum . . . . . . 20.ᵗᵗ

# Caput Decimum Sextum
## Accepti
## Ex mulctis Doctorum absentium à Curâ Pauperum

à M.º Antonio de Jussieu . . . . . . . . . 2.ᵗᵗ
à M.º Joanne Baptistâ Boyé . . . . . . . . 2.ᵗᵗ
à M.º Antonio Nicolao Guenault . . . . . . 2.ᵗᵗ

Summa hujus paginae est de trente quatre livres cinq sols
Summa totius accepti est de six mil deux cent quatre vingt une livres dix huit sols

# Tabula Expensi ordinarii et extraordi=narii.

## Caput primum

## Expensi.

Visis quitanciis

Singulis Doctoribus qui rationes prioris anni Secundi Decanatus M.ri Stephani fran=cisci Geoffroy Exdecani obsignaverunt, tum etiam Medicis Aulicis causariis et cuique Bidello viritim nummum argen=teum constantem tribus libris persolvit Decanus Sibi et antiquiori Magistro duplum, unde pro 69 capitibus numeratur Summa Ducentarum et Septem libellarum . . . . . 207.tt

pro calculis in earumdem rationum red=ditione Suppeditatis . . . . . . . . 15.tt

Ex ultimis rationibus redditis à M.o S.no f.co Geoffroy Exdecano facultas ipsi debebat Summam noningenta librarum cum octoginta tribus Supra tredecim milli a libellarum cum tredecim Assibus et octo Denariis quam ipsius viduæ persolvit M.er H.bus T.rus Baron Decanus juxta illius quitanciam . . . . . . . 13983.13.s 8.d

Eidem M.o Geoffroy persolvit insuper Solitum honorarium . . . . . . . . . 150.tt

prætereà Singulis Doctoribus præsentibus Aulicis et Causariis unicuique Bidello viritim numeravit Decanus nummum argenteum tribus libris constantem Decano et antiquiori Magistro duplum unde pro 55 capitibus exurgit Summa centum et Sexaginta quinque libellarum . . . . . . 165.tt

Pro Calculis . . . . . . . . 15.tt

Majori Apparitori pro operâ extraordinariâ . 50.tt

minori Apparitori pro eâdem . . . . . 25.tt

Summa cujus paginæ est de quatorze mil sixcent dix livres treize sols huit deniers.

# Caput Secundum Expensi

## Pro Stipendiis Professorum ex ærario facultatis

M.o Joanni Baptistæ Thomæ Martineng Pathologiæ Professori persolvit Decanus . . . . 90.tt
M.o Michaeli Ludovico Reneaume de la Garanne Physiologiæ Professori . . . . 90.tt
M.o Ludovico Claudio Bourdelin Chirurgiæ professori . . . . 90.tt
M.o francisco Mery Rei herbariæ Professori . . . 90.tt
M.o Eliæ Col de Vilars Chirurgiæ Gallico Idiomate Professori . . . . 90.tt

# Caput Tertium Expensi

## Pro Refusionibus

Visis quilaneit

M.o Antiquiori . . . . . . 4.tt
M.o Joanni Baptistæ Thomæ Martineng Pathologiæ Professori . . . . 2.tt
M.o Michaeli Ludovico Reneaume de la Garanne Physiologiæ Professori . . . 2.tt
M.o Ludovico Claudio Bourdelin Chirurgiæ Professori . . . . 2.tt
M.o francisco Mery Rei herbariæ Professori . . . 2.tt
M.o Petro Afforty Pharmaciæ Professori . . . . 2.
M.o Raymundo Jacob finot Pharmaciæ Professori . . . . 2.tt
M.o Eliæ Col de Vilars Chirurgiæ Idiomate Gallico Professori . . . . 2.tt
M.o Hyacintho Theodoro Baron Decano . . . . 4.tt

Summa hujus paginæ est de quatre cent soixante et douze livres

# Caput quartum
## Expensi
## Pro Anatomiâ, operibus Chirurgicis et Pharmaceuticis

M. Ludovico Claudio Bourdelin Chirurgiæ Professori pro operationibus Chirurgicis in Amphiteatro celebratis honorarium persolvit Decanus . . . . . . 30.tt
Dicto Gervais Chirurgo cujus manu usus est . . . 20.tt
Pro reliquis impensis istarum operationum . . . 76.tt 13s
M. Eliæ Col de Vilars Chirurgiæ Gallico Idiomate Professori pro celebratâ in Amphiteatro Anatomiâ honorarium persolvit Decanus . . . . 30.tt
Dicto Rufel Chirurgo cujus ministram manum adhibuit . . . . . . 20.tt
pro aliis Sumptibus Anatomes . . . . . . 137.tt 1s
M. Joanni Baptistæ Thomæ Martineng pro celebratâ in Scholarum Amphiteatro Anatomiâ Decanus persolvit Summam . . . . . 30.tt
Dicto Baget Chirurgo cujus manu usus est . . . 20.tt
Pro reliquis hujus Anatomiæ impensis . . . . . 164.tt 15s
Dicto Pagos Pharmacopoeo Parisiensi pro operibus Pharmaceuticis numeravit Decanus . . . 20.tt
Pro aliis harum operationum impensis . . . . . 11.tt 4s

Visis quitanciis

# Caput quintum
## Expensi
## Pro Honorario Professorum ex ære Academiæ

M. Joanni Baptistæ Thomæ Martineng Pathologiæ Professori persolvit Decanus . . . . 200.tt
M. Michaeli Reneaume de la Garanne Physiologiæ Professori . . . . . . 200.tt
M. Ludovico Claudio Bourdelin Chirurgiæ Professori . . . . . . 200.tt
M. francisco Mery Rei herbariæ Professori . . . 200.tt
M. Petro Afforty Pharmaciæ Professori . . . 200.tt

Summa hujus paginæ est de quinze cent cinquante huit livres treize sols

# Caput Sextum
## Expensi
## Pro honorario Professorum à Rege concesso et à Quæstore Pastarum Solvendo

| | |
|---|---|
| M.° Martineng . . . . . . . . . . . . | 300.tt |
| M.° Reneaume de la Garanne . . . . . . | 300.tt |
| M.° Bourdelin . . . . . . . . . . . . | 300.tt |
| M.° Mery . . . . . . . . . . . . . . | 300.tt |
| M.° Afforty . . . . . . . . . . . . . | 300.tt |
| M.° Col de Vilars . . . . . . . . . . | 300.tt |

[illegible marginal note]

# Caput Septimum
## Expensi
## pro Rebus Sacris

| | |
|---|---|
| Pro Anniversario M.i Guillelmi Luçon . . . | 25.tt |
| Pro Anniversario M.i Michaelis de Coloniâ . . . | 8.tt |
| Pro Missis et obitibus celebratis à die Sexto 9.bris anni 1730 ad Diem 30 x.bris ejus=dem anni Solvit Decanus M.° De la Tour Capellano viginti Sex libras cum quinque Assibus . . . . . . . . | 26.tt 5.s |
| Apparitoribus per hæc tempora ministran=tibus Septem libras cum quinque Assibus . . . | 7.tt 5.s |
| Pro Missis et obitibus celebratis in Schola=rum Sacello à Die 4.° Januarii 1731 usque ad diem 31 Martii ejusdem anni persolvit Decanus M.° de la Tour Capellano Summam trigenta quinque libellarum . . . . . . . | 35.tt |
| Apparitoribus qui per hæc tempora mi=nistraverunt decem libras cum quinque Assibus . . . . . . . . . . | 10.tt 5.s |
| pro Missis et obitibus celebratis à die 2.° Aprilis 1731 usque ad diem 23 Junii 1731 per=Solvit Decanus M.° de la Tour Capellano Sex=decim libras cum duobus Assibus et 6 denariis . . . . | 16.tt 2.s 6.d |

Summa de cette pagine est de dix neuf cent vingt sept livres dix sept sols six deniers

Apparitoribus qui per hæc tempora ministraverunt quinque libras cum duodecim Assibus et Sex Denariis . . . . . . . . . . . . 5.tt 12ſ 6d

Pro Missis et obitibus celebratis Solemniter ad requiem animarum Mi Joannis Cordelle Antiquioris Scholæ Magistri et Mi Claudii Burlet persolvit Decanus Mo De la Tour libras octodecim . . . . 18.tt

Apparitoribus istis obitibus ministrantibus libras duas . . . . . . . . . . . . 2.tt

Pro obitu Solenniter celebrato ad Requiem animæ Mi Joachimi Joannis Costar Solvit Decanus Dno de la Tour Capellano novem libras . . . . . . 9.tt

Apparitoribus Ministris ~~unam libram~~ . . . . 1.tt

Pro Missâ Solemniter in Scholarum Sacello celebratâ pro requie animæ Mi Antonii le Moine Solvit Decanus libras novem . . . . . . . 9.tt

Apparitoribus Ministrantibus libram unam . . . 1.tt

Cereario Dicto Belu pro Cereis in Scholarum Sacello per annum combustis, tum etiam pro duodecim facibus quæ in funeribus Morum Cordelle et Geoffroy usurpatæ sunt, Solvit Decanus Sexaginta duas libras cum uno Asse et Sex denariis . . . . . . 62.tt 1ſ 6d

Petro la Grive pro Pane Azymo et vino per annum Suppeditatis ad Missarum celebrationem libras Sex . 6.tt

Eidem pro mundatis Sacelli linteis libras quindecim . 15.tt

Die Divo Lucæ Sacrâ pro 56 Doctoribus Missæ præsentibus qui in pro Bidellis et offertorio numeravit Decanus Sexaginta quinque libras cum Sexdecim Assibus . . . . . . . . 65.tt 16ſ

Doctoribus qui interfuerunt funeribus Mi S.mi ci J. Geoffroy Exdecani quadraginta libras cum quinque Assibus . . . . . . . . . 40.tt 5ſ

Doctoribus qui interfuerunt funeribus Mi Salvatoris Cluscard triginta tres libras cum quinque Assibus . . . . . . . . . . 33.tt 5ſ

Doctoribus qui interfuerunt funeribus Mi Joannis Cordelle viginti duas libras cum quindecim Assibus . . . . . . . . 22.tt 15ſ

Doctoribus qui interfuerunt funeribus Mi Joachimi Joannis Costar viginti quatuor libras cum decem Assibus . . . . . . . 24.tt 10ſ

Doctoribus qui interfuerunt funeribus Mi Antonii le Moine viginti novem libras cum quindecim Assibus . . . . . . 29.tt 15ſ

Summa hujus paginæ est de ~~[illegible]~~ trois cent quarante cinq livres

Visis quitanciis

# Caput octavum
## Expensi
## Pro Rebus Academiæ

In Supplicationibus Academiæ ad ædem Deo Sacram sub invocatione S^ti Martini in Collegio Sorbonæ Plessæo Die Martis 12° Xbris 1731 Doctoribus præsentibus persolvit Decanus septem libras cum tredecim assibus . . . . . . . . . 7.ᵗᵗ 13.

In Supplicationibus Academiæ ad ædem Deo Sacram sub invocatione S^ti Andreæ ab Arcubus Die Veneris 16° Martii persolvit Decanus undecim libras cum uno asse . . . . . . . . 11.ᵗᵗ 1.

In Supplicationibus Academiæ ad ædem Deo Sacram sub invocatione S^ti Josephi apud Carmelitas vulgò Discalceatos Die Mercurii 20° Junii 1731 Decanus persolvit libras undecim . . . . 11.ᵗᵗ

In Supplicationibus Academiæ ad ædem Deo Sacram sub Invocatione S^torum Cosmæ et Damiani numeravit Decanus Doctoribus præsentibus libras novem cum septem assibus . . . . . 9.ᵗᵗ 7.

Decano et adjuncto qui comitati sunt amplissimum Rectorem Cereos ad Magistratus deferentem die 31 Januarii 1731 persolvit Decanus libras novem . . . . . . . . . . . 9.ᵗᵗ

Apparitoribus eodem die libras tres . . . . 3.ᵗᵗ

Decano et adjuncto qui cum Universitate Versalias petierunt ad Cereos Regi, Reginæ Delphino et Principibus offerendos Die 1° Februarii 1731 solvit Decanus octodecim libras . . . . 18.ᵗᵗ

Apparitoribus eodem die libras sex . . . . . 6.ᵗᵗ

# Caput nonum
## Expensi
## Pro facultatis ædibus

Dicto Chatelain fabro lignario minuti operis, pro pluribus operibus ab ipso confectis in minoribus facultatis ædibus quas Petrus la Grive occupat persolvit Decanus viginti quatuor libras . . . . . . . . . . . . . 24.ᵗᵗ

Summa hujus paginæ est de quatre vingt dix neuf livres un sol

[signature]

Visa [illegible] quilcuerint [signature]

Dicto Barbier fabro ferrario pro confectis Clavibus et Serris reparatis in Scholis Superioribus, tum etiam pro quibusdam operibus ferreis in Scholis inferioribus persolvit Decanus quatuordecim libras . . . . . . . . 14.tt

# Caput Decimum
## Expensi
## ordinarii et Extraordinarii
## Pro rebus et Litibus
## facultatis

Pro annuâ Pensione Viduæ Mi. fournier Cadente in Diem ultimum Septembris 1731 Solvit Decanus centum et quinquaginta libras . . . . . . . 150.tt

Pro duobus trimestribus annuæ Pensionis Viduæ Mi. le Bert Concessæ juxtà Decretum latum Die vigesimo tertio Junii 1731 quorum quidem primum incipit die 1o. Julii ejusdem anni, ultimum verò cadit in diem ultimum Decembris ejusdem anni Solvit Decanus per antecessum centum libras . . . . . 100.tt

In ordeam Comitiis Prima Mensis dictis Docto=ribus presentibus et Bidellis persolvit Decanus centum et quinquaginta tres libras cum tribus Assibus . . 153.tt 3s

Mo. Davidi Vasse qui locutus est extra ordinem in Actu Doctoratus Mi. Hunauld ex consensu Doctorum Solvit Decanus tres libres cum quatuor Assibus . . . . 3.tt 4s

Ludovico Andel qui plurima manu Scripsit Senatus consulta jungenda Libello Supplici qui à facultate offerebatur Supremo Senatui ad obtinendum Arrestum Codici Medicamentario prefigendum tum etiam pro Papyro Regio Sigillo munitâ Solvit Decanus novem libras . . . . . . . . . . . 9.tt

Dicto Barbanchon qui per urbis compita et Doctorum foribus octo apposuit Programmata Solvit Decanus quadraginta duas libras . . . . . . . . 42.tt

Petro la Grive pro igne Suppeditato in Scholis Superioribus per annum Solvit Decanus trigin=ta tres libras . . . . . . . . . . 33.tt

Eidem qui Aulæa Scholarum Parietibus affi=xit per annum nonaginta libras . . . . . 90.tt

Summa hujus paginæ est de cinq cent quatre vingt quatorze livres sept sols

Visé Quillaume [illegible]

Eidem qui plura compegit minora facultatis Statuta Baccalaureis distribuenda solvit Decanus septem libras . . . . . . . . . 7.ᵗᵗ

Eidem qui plura tum majora, tum minora facultatis Statuta compegit novis Doctoribus distribuenda solvit Decanus quindecim libras . . . . 15.ᵗᵗ

Dicto Champion qui facultatis horologium mundavit et reparavit solvit Decanus libras duodecim . . . . . . . . . 12.ᵗᵗ

Apparitoribus pro Equis quibus vecti sunt ad deferendas Schedulas ut convocarentur Doctores die 24ᵒ 9.bris 1731 solvit Decanus sex libras . . . . 6.ᵗᵗ

Dicto la Grive Juniori qui tria compegit Codicis Medicamentarii Exemplaria solvit Decanus libram unam cum quatuor Assibus . . . . . . 1.ᵗᵗ 4.ˢ

M.ᵒ d'Hericourt in Curiâ facultatis Patrono pro consilio circa Cadavera quæ Chirurgi obtinuerant à Nosocomiis solvit Decanus honorarium sex libellarum . . . . . . . . . 6.ᵗᵗ

Eidem M.ᵒ d'Hericourt pro Consilio circa Arrestum Supremi Consilii datum die 17ᵒ Martii 1731 solvit Decanus honorarium sex libellarum . . . . 6.ᵗᵗ

Pro duobus Arrestis majoris Consilii datis 3ᵒ Julii et 25ᵒ 8.bris anni 1728 M.ᵒ d'hericourt suppeditatis solvit Decanus Asses quindecim . . . . . . 15.ˢ

M.ˢ Gofroy et Mahieu in Consilio Patronis quos plures consuluit Decanus super Arrestum Supremi Consilii honorarium generosè recusantibus persolvit Decanus nihil . . . . . . nihil

Pro Rhedis meritoriis variis que impensis quibus usa est facultas dum petoret versalias Archiatrorum Comitem D.ⁿᵘᵐ Chirac salutatura solvit Decanus quadraginta octo libras cum duodecim Assibus . . . . . . . . 48.ᵗᵗ 12.ˢ

Accenso cujus ministerium adhibuit facultas ubi comparuerant in Scholis superioribus Barbitonsorum Chirurgorum Præpositi pontis divi Lucæ solvit Decanus sex libras . . . . . . . 6.ᵗᵗ

Pro Rhedis meritoriis quibus usus est Decanus ad prosequenda facultatis negotia impendit Decanus quadraginta quinque libras . . . . . . 45.ᵗᵗ

Petro la Grive qui per annum Scholas superiores et Sacellum scopis mundavit . . . . . . 15.ᵗᵗ

Pro Atramento Papyro et Calamis per annum ab eodem suppeditatis solvit Decanus libras quindecim . . . . . . . . . 15.ᵗᵗ

Ei qui recepit ab urbis Quæstoribus annuum facultatis proventum solvit decanus libras decem . . . 10.ᵗᵗ

Summa hujus paginæ est de cent quatre vingt treize livres onze sols

Visé quitancet

Tabellioni qui instrumentum fecit quo fides esset Decano ad percipiendum annuum facultatis reditum tum ab Urbis Quaestoribus, tum a Postarum Quaestore solvit Decanus octo libras cum quindecim Assibus . . . . . . . . 8.ᵗᵗ 15 ſ

Eidem Tabellioni qui Acceptilationem fecit quâ Vidua M. Stephani francisci Geoffroy Exdecani tum et ipsius haeredes agnoscunt se accepisse a M.º Hyacintho Theodoro Baron Decano summam de 14133.ᵗᵗ 13 ſ 8.ᵈ sibi a facultate Debitam solvit Decanus quadraginta libram unam cum quinque Assibus . . . . . . . . 41.ᵗᵗ 5 ſ

Ei qui Scholarum circuitum scopis mundavit per annum solvit Decanus libras octodecim . . . . 18.ᵗᵗ

Ei qui e Aquâ irroravit per aestatem Scholarum circuitum solvit Decanus sex libras . . . . . 6.ᵗᵗ

pro Caducis Impensis numeravit Decanus ut moris est sexaginta libras . . . . . . 60.ᵗᵗ

Pro calculis in hisce rationibus adhibitis libras quindecim . . . . . . . . 15.ᵗᵗ

Summa hujus paginae est de cent quarante neuf livres

Summa totius expensi est de dix neuf mil neuf cent cinquante et une livre trois sols deux deniers.

Summa verò totius accepti est de six mil deux cent quatrevingt une livre dixhuit sols.

Ergo summa totius expensi superat summam totius accepti de treize mil six cent soixante et neuf livres cinq sols deux deniers

facultas ratas et gratas habet rationes prioris anni decanalis M. Hyac. Theodori Baron Decani; eique ob res facultatis praeclare gestas solitum decrevit honorarium centum et quinquaginta librarum; singulis doctoribus praesentibus, et aulicis et consiliis honorarium duorum calculorum argenteorum Decano et antiquiori duplum; majori bidello summam quinquaginta librarum; minori verò viginti quinque libras et sic conclusit die Jovis decimo octavo Septembris anni 1732. H. T. Baron Decanus

Preaux
Hériel
Leaulté
Andry
Fourneau
Winslow
Couster
Martinenq
Col de Vilars
Moreau
Boudelin
Cosnier
Delaleu
Baillé
Pro domino Vergne Leaulté
Pro D.° De la Vigne Bourdelin

Vidi Guilemeij

 

Bruny chevalier. Adam Adam pro dño
pro dño Bertrand Causario Reynet Jacques
Gremagny pro domino chevalier.
Causario Delepine Gremagny pro dño Balestre
Causario Dacier de B
Maloët Dacier de Breauille Vatte de Jussieu
Fremont Boyer Guenault mery pro domino Mery
pro dño Helvetius, Winslow. Causario
Guenault
Lehoc Delarmier pro D. Mattot Causario
De l'Epine
Ivant
pro D. Pepin Andel

Si Deus est pro nobis, quis contra nos?

# Commentarius rerum facultatis Medicinæ Parisiensis cum Tabulis Accepti et Expensi

à Die Sabbati 3.° 9.bris anni 1731 ad Diem Sabbati 8.um 9.bris anni 1732

# M.° Hyacintho Theodoro Baron Parisino iterùm Decano.

Anno Domini 1731 Die Sabbati 3.a Mensis 9.bris Divo Marcello Sacrâ, quæ prima Sab=
=bati Dies erat post festum omnium Sancto=
=rum convocata fuit facultas in Scholas
Superiores, horâ decimâ matutinâ post Sa=
=crum Decanum et Professores Electura.
1.° M.ter Hyacinthus Theodorus Baron
Decanus rerum per primum Decanatûs sui
annum à se gestarum rationem exposuit,
mox singuli Professores ex ordine brevi et
eleganti oratione concredita sibi docendi
munera Saluberrimo ordini reddiderunt. tùm
antequàm Electores Sorte ducerentur, dixit
Decanus se à Serenissimâ Principissâ Dotariâ
de Conty Epistolam accepisse, quâ rogabat
Decanum et facultatem, ut M.er Raymundus
Jacob finot Pharmaciæ Professor designatus

ab illo munere liberaretur, quam quidem Epistolam sic se habentem legit Decanus.

A Monsieur Monsieur Baron Doyen de la faculté de Medecine à Paris.

Son Altesse Serenissime Madame la Princesse de Conty, m'ordonne, M.r de vous prier d'appuyer fortement demain à vostre assemblée pourque M.r finot soit dechargé de sa profession parce=quelle le detournerdit beaucoup des soins quil est obligé de donner à S. A. S. elle vous en sera fort obligée et la compagnie aussy. j'ay l'honneur d'estre tres parfaitement M.r vostre &c. le Clerc. à Paris ce 29.bre 1731.

addidit Decanus ejusdem Principissæ virum ab Elemosinis aliquot ante diebus apud se venisse qui idem enixè rogaret. dixerat illi Decanus hanc rem in manibus M.i R.di Job. finot omninò versari, nec facultatem à D.o finot docendi munus nunquam repetituram esse nisi ipse illud facul=tati remitteret, itaque M.r R.dus Job. finot facultati gratias egit amplissimas, Pharmaceuticamque Professionem abdicavit. his peractis Sorte ducti sunt à Decano Electores, de majori ordine, M.i franciscus Afforty, Raymundus, Jacob finot, et Elias Col de Vilars. de minori, M.i Philippus Davier de Breville et Joannes Baptista du Bois, qui quinque Electores solito devincti Sacramento secesserunt in Sacellum, non tantùm Professores in annum sequentem, sed etiam Professorem Pharmaciæ qui hic et nunc loco M.i R.di Job. finot doceret, electuri. inito igitur inter se consilio ad Comitia rediere, retuleruntque se ad Pharmaciam illicò edocendam nominare, de majori ordine, M.os Nicolaum Andry et Joannem Baptistam Thomam Martineng. de minori verò, M.um Andream Delaleu, sed cum recusasset M.er Nicolaus Andry, illius in locum appellatus est consentiente universo ordine, M.er franciscus Bailly. horum autem nominibus in pileum conjectis, eductus est manu Decani M.er Andreas Delaleu qui Pharmaciæ Professor in annum præsentem renuntiatus est. tum Electores in Sacellum secesserunt iterùm et facta deliberatione ad facultatem redeuntes, renuntiavere se Deca=natum in annum prorogare M.o Hyacintho Theodoro Baron, Professores verò nominaverunt

ad majorem cursum, de majori, M.um Thomam Bernardum Bertrand, de minori, M.os Ludovicum Claudium Bourdelin, Guilellmum Josephum De l'Epine et Sorte ductus est M.er J.as B.dus Bertrand; ad Chirurgiam edocendam, appellaverunt defectu Seniorum tres de minori ordine M.os Petrum Afforty filium, Jacobum Antonium Millet et Desiderium Claudium fremont. sors cecidit in M.um D.um C.um fremont. Rei herba=ria Professores nominaverunt M.um Nicolaum Andry, de majori; de minori, M.os Davidem Vasse et Bernardum de Jussieu, et è Pileo eductus est M.er D.d Vasse. Pharmaciæ edocendæ muneri præfecerunt, de majori, M.os Jacobum Benignum Winslouw et Joannem Baptistam Thomam Martineng, de minori, M.um franciscum Bailly, et Sorte eductus est J.es B.ta T.as Martineng. quod spectat ad Chirurgiæ Gallico Idiomate Professo=rem dixerunt Electores se vivâ voce, si facultati libuerit, hoc munus M.o Eliæ Col de Vilars eò lubentiùs conferre, quia ut in oratione suâ retulerat M.er H.ryt.us J.us Baron Decanus. Chirurgiæ Tyronum indomitam ac superbam gentem novent peritiâ ac humanitate suâ ità mansuefacere et ad gremium facultatis allicere, ut triginta inter suos numeraverit discipulos. itaque singuli Doctores rati evidens Scholæ bonum rigidiori Statutorum observationi quandoque præponendū esse (nam Statutorum Art. 64. legitur ex Electo=ribus autem nemo eligatur) eum licet Electorem unanimi consensu Professorem Chirurgiæ Idiomate Gallico renuntiaverunt. illud idem factum fuerat anno quo M.er Bertinus Simon Dieuxivoye, quamvis Elector, Decanus renun=tiatus est. omnes demum Professores designati fidem suam intrà manus Decani solito sacra=mento obstrinxerunt, et sic cum omnibus conclusit.

H. T. Baron Decanus

# Quæstiones Quodlibetariæ

Die Jovis 15.ª 9.bris 1731 de Quodlibetariâ Quæstione in ordine suo disputavit M.er Joannes Claudius, Adrianus Helvetius, Regi à sanctio=
=ribus Consiliis, Medicus Regis perpetuò ordinarius, Reginæque Medicus Primarius, Regiæ Scientia=
=rum Academiæ Socius, et ipse adfuit horâ ipsâ sextâ matutinâ permansitque usquè ad meridiem vir scholarum disciplinæ retinentissimus. talis autem fuit Quæstio affirmativè propugnata, respondente Baccalaureo M.º Roberto Huberto Linguet.

## an in Tonsillarum tumoribus inflammatoriis Kermes minerale?

Hoc eodem die circà horam undecimam antequàm Baccalaurei ad Quodlibeta responderent, pro=
=mulgata fuit Thesis Quodlibetaria proximè propugnanda sub hac verborum serie, an in mulie=
=rum morbis rara saphenæ sectio. posteà de more recitata sunt altâ voce per majorem Appa=
=ritorem quædam Decreta in Actu primæ Quod=
=libetariæ recitari solita; tandemque nomina et cognomina honorandorum Magistrorum nostrorum in saluberrimâ facultate Parisiensi Actu Regen=
=tium anno Domini 1731.

M.i Germanus Preaux Antiquior Scholæ Magister.
francisçus Afforty Antiquus facultatis Decanus.
franciscus Picoté de Belestre.
Urbanus Leaulté.
franciscus Göuel.
Petrus Marais.
Petrus Joannes Burette Professor Regius et è Regiâ Numismatum Academiâ.
Alexander Petrus Mattot.
Philippus Caron, Antiquus facultatis Decanus.
Joannes Baptista Chomel, Medicus Regis ordinarius et è Regiâ Scientiarum Academiâ.
Philippus Hecquet, Antiquus facultatis Decanus.
Nicolaus Andry, Antiquus facultatis Decanus et Professor Regius.

M.^i^

Petrus le Tonnelier.

Ludovicus Lemery, Medicus Regis ordinarius, Regiæque Scientiarum Academiæ Socius, et in horto Regio Chymiæ Professor.

Raymundus Jacob finot.

Michael Ludovicus Reneaume de la Garanne Pathologiæ Professor, Regiæ Scientiarum Academiæ Socius.

Jacobus fourneau.

Joannes Herment, Medicus Regis ordinarius.

Petrus Azevedo.

Antonius Pepin, Regis consiliarius et in portu Brestensi Medicus primarius.

Jacobus Benignus Winslow, Regiæ Scientiarum Academiæ Societatisque Regiæ Berolinensis Socius, Teutonicæ linguæ Regius Interpres.

Claudius Vergne.

Claudius du Cerf, Rei herbariæ Professor.

Joannes Claudius Adrianus Helvetius, Regi à Sanctioribus Consiliis, Medicus Regis perpetuò ordinarius, Reginæque Medicus primarius et è Regiâ Scientiarum Academiâ.

Michael Procope Couteaux.

Joannes Baptista Mongin, Chirurgiæ Idiomate Gallico Professor et Medicus Regis ordinarius.

Joannes franciscus Couthier.

Hyacinthus Theodorus Baron, facultatis Decanus.

Camillus falconet, Salubris Consilii Socius, Regiæ utriusque Aulæ Equestris Medicus ordinarius, et è Regiâ Numismatum Academiâ.

Ægidius Adam.

Thomas Bernardus Bertrand Physiologiæ Professor designatus.

franciscus Pousse.

Joannes Baptista Martineng, Pharmaciæ Professor designatus.

Joannes Baptista Silva, Salubris consilii Regii Socius, Serenissimi Ducis Borbonii Medicus ordinarius.

M.i

Antonius de Jussieu, Regiæ Scientiarum Academiæ Socius, Regiarum que Societatum Angliæ et Prussiæ Socius, Botanices in horto Regio Parisiensi professor et demonstrator.

Joannes Besse, Dotariæ Hispaniarum Reginæ à Consiliis et Medicus primarius.

Henricus Besnier.

Elias Col de Vilars, Chirurgiæ Idiomate Gallico Professor designatus Consiliarius et Medicus Regis in Castelleto.

Petrus Antonius Lepy.

Andreas Delaleu, Pharmaciæ utriusque Professor.

franciscus Bailly.

Claudius Antonius Renard.

Petrus Afforty.

Nicolaus le Tellier.

Michael Peaget.

Jacobus Antonius Millet.

Joannes franciscus Leaulté.

Ludovicus Vernage Regis consiliarius et in Senatu Parisiensi Medicus ordinarius.

Ludovicus claudius Bourdelin, è Regiâ Scientiarum Academiâ.

Emmanuel Mauritius Du Verney.

Ludovicus de Santeul.

Claudius Brunet.

Joannes Damianus Chevalier.

Claudius de la Vigne de frecheville, Medicus Regis et domûs Reginæ ordinarius.

Gabriel Antonius Jacques.

Josephus De la Grive non Regens.

Guillelmus de Magny.

Ludovicus Simon Ennmerez.

Petrus Maloet Regis consiliarius et Medicus nec non Domûs Regiæ Invalidorum Ducum et Militum ordinarius, è Regiâ Scientiarum Academiâ.

Mi. Jacobus Trant, è Regiâ Scientiarum Academiâ.

Philippus Dawer de Breville, Dotariæ Hispaniarum Reginæ Consiliarius et Medicus ordinarius.

Thomas Renatus Gasnier.

Andreas Josephus Seron.

David Vasse, Rei herbariæ Professor designatus.

Nicolaus le Roy de St. Aignan.

Ludovicus Joannes le Thieullier in majori Consilio Medicus Regis ordinarius.

Ludovicus Hieronimus Cosnier.

Guillelmus Josephus de l'Epine.

Joannes Baptista Du Bois Scholarum Professor et Serenissimæ primæ Dotariæ de Conty Medicus ordinarius.

Bernardus de Jussieu, Regiæ Scientiarum Academiæ, Regiæque Societatis Londinensis Socius, et in horto Regio Botanices Prodemonstrator.

Desiderius Claudius fremont.

Joannes Baptista Boyer.

Paulus Jacobus Malouin.

Antonius Nicolaus Guenault.

Ludovicus Petrus le Hoc, in Castelleto Regis consiliarius et Medicus ordinarius.

franciscus Josephus Hunauld, Regiæ Scientiarum Academiæ Socius, et in horto Regio Anatomes et Chirurgiæ Professor.

Raymundus de la Riviere.

Die Sabbati sequenti probata fuere per Scrutinium responsa quæ dederat Mer. Robertus Hubertus Linguet in suâ Thesi Quodlibetariâ.

Die Jovis 29o. 9bris Mer. Claudius Du Cerf Rei herbariæ Professor de Quodlibetariâ Quæstione disputavit in ordine suo, Respondente Baccalaureo Mo. Achille fontaine Claromontano Bellovacensi;

talis autem fuit Quæstio affirmativè conclusa.

## an in fœminarum morbis rara Saphænæ Sectio?

Die Sabbati Sequenti probata fuere responsa Baccalaurei.

Die 10.ª Januarii 1732 M.er Claudius Vergne de Quodlibetariâ Quæstione disputavit in ordine Suo, atque ipse adfuit horâ Sextâ matutinâ, ex vico de Poissy ubi manebat, Sex Leucas ab Urbe distante, paucis ante diebus Lutetiam Se contulit. talis fuit Quæstio affirmativè propugnata, respondente Baccalaureo M.º Hyacintho Theodoro Baron Decani filio.

## an Variolis Narcotica?

Die Sabbati Sequenti apertâ Capsâ, probata fuere responsa Baccalaurei.

Die Jovis 17.º Januarii de Quodlibetariâ Quæstione extra ordinem disputavit M.er Antonius Casamajor, Respondente Baccalaureo M.º Ludovico Mariâ Bousse et fuit Quæstio talis affirmativè conclusa.

## an Dysenteriæ anodyna?

Die Sabbati Sequenti probata fuere responsa Baccalaurei per Scrutinium.

Die Jovis 7.º februarii M.er Jacobus Benignus Winslouw Regiæ Scientiarum Academiæ Socius Teutonicæ linguæ Regius interpres, Societatis Regiæ Berolinensis Socius, disputavit in ordine Suo de Quodlibetariâ Quæstione respondente Baccalaureo M.º Petro Rouffin de Montabourg Constantiensi et fuit Quæstio talis affirmante Conclusione.

## an in cognoscendis morbis errores funestos vitare possit Anatomes parum duntaxat gnarus?

Die Sabbati Sequenti probata fuere responsa Baccalaurei per Scrutinium.

Die Jovis 2.° februarii disputavit in ordine suo de Quodlibetariâ Quæstione M.er Petrus Azevedo respondente Baccalaureo M.° Joanne Baptista Chomel de Joinville et fuit Quæstio talis negativè conclusa.

an in inflammationibus Kermes minerale?

Die Sabbati sequenti probata fuere responsa Baccalaurei per scrutinium.

Die Jovis 8.° Maii M.er Philippus Hecquet Antiquus facultatis Decanus disputavit de Quodlibetariâ Quæstione illius ægrotantis vices gerente M.° Ægidio Adam et respondente M.° ottone Casimiro Barfeknecht Cestino Pomerano et fuit Quæstio talis negativè conclusa.

an quos morbos non sanat Chirurgiæ ferrum, sanat Chymicus ignis?

Die Sabbati sequenti probata fuere responsa Baccalaurei per scrutinium.

# Quæstiones Medico-chirurgicæ

Die Jovis 28.° februarii 1732 disputavit in ordine suo de Quæstione Quodlibetariâ Medico-chirurgicâ M.er Joannes Herment Consiliarius Medicus Regis ordinarius respon=dente Baccalaureo M.° Petro Roussin de Montabourg et fuit Quæstio talis affirmante conclusione.

an prægnanti Apoplexiâ Correptæ, Partus manu pro=movendus?

Die Sabbati sequenti probavit facultas responsa quæ dederat Baccalaureus, ut moris est, per scrutinium.

Die Jovis 6.° Martii M.er Jacobus fourneau disputavit in ordine suo de Quodlibetariâ Quæstione Medicochirurgicâ respondente M.° Ottone Casimiro de Barfeknecht Coeslino Pomerano Baccalaureo Medico et fuit Quæstio talis affirmativè conclusa.

an noxiæ vulneribus Turundæ?

Die Sabbati sequenti, apertâ Capsâ, probavit facultas Baccalaurei responsa.

Die Martis 18.° Martii M.er Michael Ludovicus Reneaume de la Garanne Regiæ Scientiarum Academiæ Socius et Scholarum Professor de Quodlibetariâ Quæstione Medico-chirurgicâ disputavit in ordine suo respondente M.° Achille francisco fon=taine Claromontano in Bellovaco, Bacca=laureo Medico, et fuit Quæstio talis negativè conclusa.

an Mammarum καρκίνωμα vulgò Cancer sectione curandū?

Die Sabbati proximè sequenti apertâ Capsâ Baccalaurei responsa à facultate probata fuerunt.

Die Jovis 20.â Martii disputavit in ordine suo de Quodlibetariâ Quæstione Medicochirurgicâ M.er Raymundus Jacob finot respondente Baccalaureo M.° Ludovico Mariâ Pousse; fuit Quæstio talis affirmante Conclusione.

an Tumorum externorum=Suppuratio resolutioni=præponenda?

Die Sabbati sequenti probata fuere responsa Baccalaurei, ut moris est.

Die Lunæ 24.â Martii M.er Ludovicus Lemery Consiliarius Medicus Regis ordinarius, Regiæ Scientiarum Academiæ Socius et Chymiæ in horto Regio Professor disputavit in ordine suo de Quodlibetariâ Quæstione Medico-chirurgicâ Respondente M.° Joanne Baptistâ Chomel de Joinville

Baccalaureo et fuit Quæstio talis affirmativè conclusa.

## an in Partu difficili manu potiùs quam Instrumentis utendum?

Die Sabbati Sequenti probata fuere per Scrutiniū Baccalaurei responsa.

Die Jovis 27.ª Martii disputavit in ordine Suo de Quodlibetariâ Quæstione Medico-Chirurgicâ M.er Petrus le Tonnelier respondente Baccalaureo M.o Hyacintho Theodoro Baron Parisino Decani filio et fuit Quæstio talis negativè conclusa

## an fracto Cranio Semper admovenda Terebra?

Die Sabbati Sequenti probata fuere responsa Baccalaurei per Scrutinium.

Die Jovis 3.o Aprilis M.er Nicolaus Andry Regius Medicinæ Professor et antiquus facultatis Decanus disputavit de Quodlibetariâ Quæstione Medico-chirurgicâ in ordine Suo, respondente M.o Roberto, Huberto Linguet Baccalaureo et fuit Quæstio talis affirmativè conclusa.

## an in Humeri Luxatione Ambe potiùs quàm Scala, Janua Polyspastus, iteratò renovata?

Die Sabbati Sequenti Baccalaurei responsa probata fuere per Scrutinium.

# Antiquodlibetaria Quæstio

Die Mercurii 16.o Januarii 1732 Actum Pastillariæ celebravit M.er Antonius Casamajor et hæ duæ Quæstiones in utramque partem agitatæ Sunt ac Solito more enodatæ.

## an Dysenteriæ { purgantia? / Anodyna? }

Priorem Quæstionem dictus M.er Antonius Casamajor prius discussam resolvendam

proposuit M.° Ludovico Mariæ Pousse
Baccalaureo; posteriorem verò pariter
agitatam M.^r Claudius Du Cerf M.° Josepho
Guillelmo de l'Epine proposuit enodandam.

# Vesperiæ et Doctoratus

Die Lunæ ultimâ anni 1731 Celebratæ sunt
in Scholis inferioribus Vesperiæ M.^i Antonii
Casamajor jam ante decem annos Licentiâ
donati. Præses Actûs fuit M.^{er} Claudius Du
Cerf loco M.^i Hyacinthi Theodori Baron facul=
=tatis Decani, cujus erat vices, sed qui plurimis
et gravissimis facultatis negotiis occupatus,
huic muneri inopinatò supervenienti satisfacere
non potuit. hæc autem fuit Quæstio bimembris
in utramque partem agitata:

an Abdomini natis exercitatio? purgatio?

Primam Quæstionem enodandam proposuit
Ludovico Mariæ Pousse Baccalaureo Actus
Præses. alteram M.^{er} Ludovicus de Santeul
prius discussam, resolvendam proposuit M.°
Antonio Casamajor Licentiato; posteà more
solito Actus Præses eleganti oratione Licentia=
=tum monuit de Medicinâ nobiliter exercendâ.

Die Lunæ 8.^â Januarii 1732 Pileo Doctorali
donatus est M.^{er} Antonius Casamajor manibus
M.^i Claudii du Cerf; hæc autem fuit Quæstio
duplex in utramque partem agitata:

an Pleuritidi Saphænæ sectio? Emeticum?

Primam Quæstionem Juniori Doctori M.°
Josepho Guillelmo de l'Epine prius agitatam
proposuit M.^r Antonius Casamajor Laureâ
Doctorali noxe donatus. alteram pariter
agitatam, resolvendam proposuit M.° Ludovico
de Santeul, M.^{er} Ludovicus du Cerf Actus
Præses.

Die Lunæ 6.° 8.^{bris} 1732 celebratus est Actus
Vesperiarum M.^i Ludovici Mariæ Pousse
Licentiati; Præside M.° francisco Pousse. hæc

hæc autem fuit Quæstio bimenbris in utramque partem agitata.

an ex opio sedato dolore, morbi curatio brevior.? certior.?

Primum Quæstionis menbrum Mr. franciscus Bouffe Actus Præses proposuit enodandum Mo. Ludovico florentio Bellot Baccalaureo Medico, secundum, prius discussum Mer. Ludovicus Reneaume solvendum dedit Licentiato Mo. Ludovico Mariæ Bouffe.

Die Lunæ 13.a 8bris lauream Doctoralem adeptus est Mer. Ludovicus Maria Bouffe filius, Præside Mo. francisco Bouffe ejus Patre: hæc autem fuit Quæstio duplex in utramque partem agitata.

an in Variolarum eruptione = vigentibus symptomatis = Sanguinis missio.? Emetica.?

Primam Quæstionem novus Doctor proposuit resolvendam Mo. Bernardo de Jussieu natu minori, posteriorem in utramque partem agitatam à Præside solvit Mer. Michael Ludovicus Reneaume de la Garanne.

Die Mercurii 24o. 7bris celebratus est Actus Vesperiarium Mi. Hyacinthi Theodori Baron Licentiati Decani filii, Præside Mo. Ægidio Adam hæc autem fuit Quæstio duplex in utramque partem agitata.

Bono an malo Medicinæ nata Chymia.? inventum Kermes minerale.?

Priorem Quæstionem prius discussam proposuit enodandam Actus Præses Mr. Gaspar Cochon Dupuis Baccalaureo, posteriorem pariter discussa solvendam proposuit Mer. Claudius Du Cerf Mo. Hyacintho Theodoro Baron Licentiato.

Die Mercurii 29o. 8bris, 1731 Laureâ Doctorali donatus est Mer. Hyacinthus Theodorus Baron Decani filius, Mo. Hyacintho Theodoro Baron facultatis Decano Præside. hæc autem fuit Quæstio in utramque partem agitata.

an in confluentibus variolis Secundaria febris admittenda.? Catharticis expugnanda.?

prius Quæstionis menbrum discussum pro=
=posuit novus Doctor enodandum M^o. Joanni
Baptistæ Du Bois; posterius pariter discussum
proposuit enodandum M^o. Claudio Du Cerf Actus
Præses.
Die Lunæ 27^o. 8^bris celebratæ sunt Vesperiæ
M^i. Joannis Baptistæ Ludovici Chomel Licentiati
M^o. Thomâ Bernardo Bertrand Scholarum
Professore designato Præside et fuit hæc gemina
Quæstio.

an in Prægnante evidentior Mammarum cum vtero consensus?

vltimis mensibus deambulatio Salubrior?

Primum Quæstionis menbrum agitatum proposuit
Actus Præses M^o. Jacobo Alberto Azon Baccalaureo,
alterum prius discussum proposuit Licentiato
enodandum M^er. Antonius de Jussieu.
Die Jovis 30^a. 8^bris Doctoris Parisiensis titulo
decoratus fuit M^er. Joannes Baptista Ludovicus
Chomel, M^o. Thomâ Bernardo Bertrand Præside
et fuit Quæstio talis in vtramque partem agitata.

an Partus semper sit laboriosus?

à morbis vindicet?

Priorem Quæstionem discussam prius propo=
suit resolvendam M^o. Antonio Nicolao Guenault,
novus Doctor, posteriorem pariter discussam
ab Actus Præside enodavit M^er. Antonius
de Jussieu.
Die Jovis 25^o. 7^bris Vesperias celebravit M^er.
Achilles franciscus fontaine Præside M^o.
Michaele Ludovico Reneaume de la Garanne
vices gerente M^i. Joannis Baptistæ Thomæ
Martinenq. talis fuit Quæstio in vtramque
partem discussa.

an Medicorum Parisiensium Theoria, Praxis, semper observationibus innixa fuit?

Priorem Quæstionem agitavit et proposuit

enodandam Actûs Præses M. Tussano Gilberto Bouland Baccalaureo; posteriorem M.er Ægidius Adam discussit et proposuit resolvendam Licentiato.

Die Martis 30.â 7.bris Doctoratûs gradum adeptus est M.er Achilles franciscus fontaine, Præside M. Michaele Ludovico Reneaume de la Garanne et fuit Quæstio talis in utramque partem agitata.

an in morborum curatione Aqua=communis præstat mineralibus frigidis? Thermalibus?

Primum Quæstionis menbrum agitatum propo=suit novus Doctor, M. Antonio Nicolao Guenault enodandum, alterum pariter discussum proposuit resolvendum Actûs Præses M. Ægidio Adam.

Die Veneris 10.â 8.bris Actum Vesperiarum celebravit M.er Robertus Hubertus Linguet Præside M. Raymundo Jacob finot in locum M. Joannis Baptistæ Silva et fuit Quæstio talis in utramque partem agitata.

an Asthmati Nicotiana? Sulphur?

Prius Quæstionis menbrum agitatum proposuit enodandum Actus Præses M. Adriano Malaval Baccalaureo. posterius discussum similiter proposuit Licentiato enodandum M.er Joannes franciscus Couthier loco M. francisci Bousse.

Die Martis 15.º 8.bris Laureâ Doctorali decoratus fuit M.er Robertus Hubertus Linguet Præside M. Raymundo Jacob finot talis fuit bimenbris Quæstio.

an lentiori in febribus Sanguinis circuitui Emetica? Salia volatilia?

Prius menbrum Quæstionis à novo Doctore discussum sibi propositum enodavit M.er Desiderius Claudius fremont; alterum discussit et proposuit enodandum M. Joanni francisco Couthier Actûs Præses qui vices gessit in hoc Actu sicut et in Vesperiis M. Joannis Baptistæ Silva.

Die Martis 4.º 9.bris celebratæ sunt Vesperiæ M. Petri Roussin de Montabourg, Præside M. Camillo falconet. hæc fuit in utramque partem agitata Quæstio.

an Eresipelati purgantia? refrigerantia?

Priorem Quæstionem agitavit et proposuit M.º olivario Bougourd Baccalaureo Actus Præses, posteriorem agitavit similiter et proposuit Licentiato M.er Thomas Bernardus Bertrand.

# oratio Publica

Die Dominicâ 18.º 9.bris 1731 M.er Joannes Baptista Du Bois Parisiensis Saluberrimæ facultatis Doctor Regens, Serenissimæ Principis 1.æ Dotariæ de Conty Medicus, Regius Lector et Professor Medicinæ designatus, et Scholarum Professor. pro Solemni Scholarum instauratione publicam et elegantissimam habuit orationem, cujus hoc fuit argumentum. quæ sunt principes in causarum Patronis Judicibus que dotes Medicis eædem necessariæ sunt.

# Dieu aidant

Jean Baptiste Mongin Conseiller Medecin ordinaire du Roï Docteur Regent de la faculté de Medecine en l'Université de Paris, et Professeur de Chirurgie en langue francoise.
donnera en faveur des Aspirans à cet art, un Cours de Chirurgie, il commencera par un discours public qu'il prononcera en françois, Dimanche prochain 25 9.bre 1731 dans les Ecoles de Medecine rüe de la Bucherie vis a vis le petit pont de l'hotel Dieu, à trois heures et demy precises de l'apres midi, et il continuera ses Leçons le lundy, Mercredy et Vendredy de chaque semaine, à onze heures du matin, dans l'Amphitheatre des mêmes Ecoles.
quam quidem perelegantem habuit orationem Gallico Sermone prædictus M.er Mongin probavitque Chirurgiæ progressum et originem solis deberi Medicis, magno Auditorum concursu atque præsente Amplissimo Rectore et Episcopo de Tophé in partibus, et solum Rectori et auditoribus verba fecit orationis initio, Monseigneur et Messieurs.

# Demonstrationes Anatomicæ opera Chirurgica et Galeno Chymica

Die Lunæ 25.ª februarii anni 1732 et Sequentibus
M.^er Michael Ludovicus Reneaume de la Garanne
Doctor Medicus Parisiensis Scholarum
Professor et Regiæ Scientiarum Academiæ
Socius, pro antiquâ Scholæ Parisiensis consue=
=tudine administrationes Anatomicas Philiatris
exhibuit, sanam morbosamque corporis
humani constitutionem expensurus in
Cadavere virili. partes secuit et evolvit
Sancosmianus Chirurgus Parisiensis Joannes
Rufel.
Die Dominicâ 16.ª Martii anni 1732 M.^er
Joannes franciscus Couthier Doctor Medicus
Parisiensis et Chirurgiæ Professor usum
modumque in arte Chirurgicâ secundum
naturæ et artis leges in Cadavere virili
rectè operandi sic astantium oculis subjiciet,
ut oratio docentis, manus et exercitatio
Joannis Rufel Parisiensis Chirurgi ope=
=rantis simul cohæreant. incepit oratione
publicâ quam de utilitate Chirurgiæ
habuit in Scholis inferioribus, sermones
verò Chirurgicos dixit eâdem horâ in
Scholarum Amphitheatro singulis hebdomadis
diebus.
dignissimus ille Professor palàm et publicè
demonstravit se non minus manu quam
linguâ valere, siquidem malè feriatus
Chirurgus, cùm insolenter abjecisset instrumenta
et abiisset, ipse operationes omnes, quæ faciendæ
ad Cursûs complementum supererant, propriâ
manu applaudente numeroso Auditorum
concursu solerter executus fuerit.

Die Martis 5.° Augusti 1732 M.er Andreas Delaleu Doctor Medicus Parisiensis et Pharmaciæ Professor Cursum Pharmaciæ Galenicum et Chymicum in Scholarum Medicorum Amphi=theatro publicè peregit, in cujus operis partem venit Joannes Jacobus Gorffe Pharmacopoeus Parisiensis peritissimus.

## obitus Doctoris

Die 10.a Julii 1732 fato functus est Parisiis M.er Ludovicus Simon Emmerez anno ætatis 34 et Sepultum est ejus Cadaver, insciâ facultate in æde Deo Sacrâ sub invocatione S.ti Sulpicii.

H. T. Baron Decanus

# Acta et Comitia Saluberrimi Medicorum Parisiensium ordinis

Die Sabbati 3.° 9.^bris anni 1731 apud Decanum Pharmaciæ Professores et apud Doctores qui delegati fuerant à facultate, ut adessent Theriaces compositioni à Pharmacopoeis Parisiensibus perficiendæ, sese contulerunt Pharmacopœorum Parisiensium Præfecti, omnibus gratias redditum amplissimas, quod hujus Antidoti compositionem apud se præsentiâ suâ cohonestare voluissent, singulis que oblatâ Theriaces Pyxide stanneâ animi sui gratitudinem testificati sunt; roga=verunt insuper Decanum vellet ut sibi concedere litteram testimonialem Typis mandandam et in publicum cum Theriacæ Pyxidibus dis=tribuendam quâ constaret hanc Theriacam præsentibus Magistratibus et facultate Medicâ compositam fuisse; quam quidem Decanus illis concessit minori facultatis sigillo munitam et à Pharmaciæ Professoribus Doctoribusque delegatis subsignandam sub hac verborum serie.

Nous soussignez Doyen, Professeurs en Pharmacie et Docteurs Regents de la faculté de Medecine en l'université de Paris Deputés par la dite faculté pour assister à la preparation de la Theriaque que les Maistres Apoticaires de Paris ont fait en leur jardin certifions que touttes les Drogues belles et bien choisies ont estés fidelement pesées et artistement melangées en presence des Magistrats, et sous nos yeux, et qu'apres les avoir laissées fermenter pendant une année, nous nous sommes transportés une seconde fois dans la salle de leur jardin, ou nous ayant ouverts en presence des mêmes Magistrats le Vaisseau dans lequel la ditte Theriaque avait esté renfermée, nous l'avons trouvée de la couleur consis=tence et odeur requises, cest à dire dans sa perfection

et luy avons accordé nostre approbation; en foy dequoy nous avons signé le present certificat; à Paris ce 25 8.bre 1731

H. T. Baron Doyen:

Afforty Professeur en Pharmacie
finot Professeur en Pharmacie
Caron Ancien Doyen
Reneaume
Bailly
Millet.

Demum postulaverunt iidem Custodes, ut Decanus, Pharmaciæ Professores, Doctoresque delegati adessent expositioni et trituræ medicamentorum Mithridatium et orvietanum ingredientium Die Martis 6.â 9.bris

Die Lunæ 5.° 9.bris habita sunt Menstrua facultatis Comitia in quibus actum est de morbis grassantibus qui fuerunt Variolæ, frequentissimæ febres intermittentes

iisdem in Comitiis cum M.er Andreas Delaleu qui delegatus fuerat à facultate ut adesset compositionibus Mithridatii et orvietani, Professoris Pharmaciæ munus adeptus fuerit, illius in locum viva voce nominatus est M.er Claudius Bourdelin et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

Die Sabbati 1.° xbris 1731 habita sunt menstrua facultatis Comitia in quibus actum est de morbis grassantibus.

Die eadem horâ x.â matutinâ post Sacrum Convocati sunt Doctores omnes audituri lectionem Epistolæ ab Illustrissimo Archiatrorum Comite ad Decanum scriptæ et de eâ deliberaturi: his in Comitiis exposuit Decanus coram facultate Pharmacopoeos Parisienses in ultimo Conventu de la Commission habito Die 11.° Mensis 9.bris libellum supplicem obtulisse Illustrissimo Archiatrorum Comiti D.° Chirac quo peterent ab eo, ut pro eo quo flagrat Medicinæ dignitatem ac bonum ordinem restituendi desiderio, vellet, antequam prodeat in lucem generale quod meditatur pro Medicinæ exercitio institutum, interim Diploma Regium provisionaliter obtinere quo uniuscujusque Professionis Medicæ exerceantur limites, ita ut

Soli Medici ægros invisere et tractare, soli Chirurgi Chirurgiam exercere, soli Pharmacopoei Pharmaca vendere possint, expulsis omnibus Agyrtis et Medicastris. dixit Decanus hanc Pharmacopoeorum supplicationem ansam praebuisse Illustrissimo Archiatrorum Comiti ut facultati scriberet Epistolam quam sic legit Decanus.

A Monsieur Monsieur Baron Doyen de la faculté de Medecine à Paris.

a Marly ce 27 9.bre 1731

Monsieur chargé par nostre derniere assemblée d'exposer au Conseil du Roy les differents abus qui se sont glissés dans l'exercice des trois Professions qui forment le corps de la Medecine, et de demander un Reglement provisionel pour les corriger, et prevoyant plusieurs difficultés sur divers Articles concernants les limites des trois Professions, qu'on ne manquera pas de me proposer pour autoriser les usurpations qu'ont fait les Chirurgiens sur la Medecine et sur la Pharmacie, qui ne peuvent rouler que sur la necessité de secourir la multitude des Sujets du Roy, à quoy ne peuvent suffire les Medecins ni les Apoticaires dont le nombre est infiniment diminué depuis cent ans, j'ay besoin de vostre secours pour resoudre et aplanir ces difficultez. car on ne manquera pas de me dire comme on a deja fait, que quatre vingts Medecins ne sçauroient suffire à visiter et à traiter huit ou neuf cent mille personnes qui habitent la Capitale, que tous les fauxbourgs qui forment pres d'un tiers de la ville sont sans Medecins, et qu'il faut par necessité que ce soit les Chirurgiens qui y traitent les maladies. que repondre à cela? et quel expedient à prendre pour remedier à cet inconvenient, qui frappe ordinairement toutte la Magistrature dans les Procés que l'on intente aux Chirurgiens sur leurs entreprises au sujet de la Cure des maladies internes. je n'en vois pas d'autre que celuy d'assembler votre compagnie et d'y deliberer, que doresanavant les derniers recus dans la faculté, seront tenus de resider dans les faubourgs pour y visiter les malades sur

la requisition et les avis des Chirurgiens et des Apoticaires des dits fauxbourgs, à qui il apprendront le lieu de leur demeure. de deliberer qu'outre les Medecins nommez pour les Charités de Paris, on donnera aux Chirurgiens la liste des divers Medecins qui les habitent, qui seront engagés sous telle peine que la faculté trouvera à propos d'y visiter indistinctement les malades sur la premiere requisition qui leur en sera faitte par les Chirurgiens.

et attendu que les Medecins ordonnant dans les Maisons des remedes que les particuliers vont achetter chez les Droguistes et Epiciers, sont journellement exposés au blame du public, à raison des mauvaises preparations qui ont esté employées, et traités souvent d'Empoisoneurs sans avoir des Titres pour se deffendre de cette calomnie, c'est une necessité pour en mettre à couvert les Medecins de statuer solennellement de n'ordonner aucuns remedes qu'en latin, et que chez les Apoticaires, qui ayant serment en justice et authorisés à la preparation des remedes, ainsy qu'à la visite des Medecins, repondent de leur fidelité, et leurs Registres journaux de la droiture et de la probité des Medecins. et pour que le public tire un avantage reel du retablissement de cet ancien usage; il est necessaire que la faculté requere M.rs les Gardes Apoticaires de former sans aucun delay un tarif raisonnable sur le prix des remedes tant simples que composés par raport aux premieres matieres qu'ils tirent des Droguistes, pour estre imprimé et affiché apres qu'il aura esté visé et autorisé par tel Commissaire que la faculté aura nommé pour cet examen.

La faculté nommera aussy en même temps des Commissaires pour aller faire la visite avec les Gardes des Apoticaires chez les Droguistes et Epiciers de tous les fauxbourgs, et rien ne presse plus que de faire autoriser et produire le Codex des remedes que la faculté à destinés pour l'usage du public, et que les Apoticaires seront obligez de tenir dans leurs Boutiques. si la faculté trouve à propos d'executer ce que

je luy propose, ou autre chose tendant à même fin, pour le retablissement dela Medecine et dela Pharmacie elle me faira l'honneur de m'envoyer sa deliberation en bonne forme, et je l'employeray utilement pour l'obtention du Reglement provisionel que je poursuis, et si elle m'en croit, elle n'y perdra point de temps, pour profiter des bonnes dispositions ou je suis de retablir la police dans les trois Professions. en attendant vostre reponse j'ay l'honneur d'estre tres parfaitement, Monsieur vostre tres humble et tres obeissant serviteur. Chirac.

Lectâ et auditâ Epistolâ D. Chirac, omnes probaverunt laudabilia quæ de restituendâ Medicinæ dignitate consilia testificabatur Archiatrorum Comes, censuerunt que eum à facultate quam maximè esse juvandum. interim cum quidam hujus Epistolæ Articuli seriam attentionem mereri viderentur statuit facultas, sex Doctores sorte ducendos esse, qui unâ cum Decano hanc Epistolam perpenderent sedulo, de eâ facultati referrent, libellumque componerent, qui postquam à facultate fuerit approbatus, Illustrissimo Archiatrorum Comiti mitteretur. Sorte autem ducti sunt ex majori ordine M. Nicolaus Andry, Joannes Baptista Thomas Martineng, Elias col de Vilars, de minori verò M. Jacobus Antonius Millet, Andreas Josephus Seron, et Joannes Baptista Boyer, rogavit que Decanus singulos et omnes Doctores ut vellent de eâ Epistolâ suas aperire scriptò sententias, voluit insuper facultas, ut in re tam gravis momenti, ut moris est, facultas ter convocaretur per Juramentum, et sic cum omnibus conclusit.

H. T. Baron Decanus

Decanus itaque plurima istius Epistolæ exemplaria transcribi curavit ut singulis Doctoribus communicaretur.

Die Veneris 14.º xbris per juramentum convocati sunt Doctores omnes in Scholas Superiores horâ sesquisecundâ post meridiem clarissimos viros

de Epistolâ Illustrissimi Archiatrorum
Comitis referentes audituri. retulit Decanus
apud se pluries convocatos fuisse Doctores à
facultate Deputatos qui rebus in Epistolâ D.^i
Chirac contentis, sedulò perpensis, libellum
confecerunt quem M.^er Martineng Deputatoru
præsentium antiquior coràm facultate legit,
ipsius que Examini subjecit, in quo quidem muta=
=tiones et additamenta pro Doctorum arbitrio
facta sunt, sic concludente

H.^to T.^reo Baron Decano

Die Mercurii 19.° X.^bris 1731 convocati sunt Doctores
in Scholas superiores, horâ ipsâ decimâ matutinâ
clarissimos viros de Epistolâ Illustrissimi Archia=
=trorum Comitis dicentes audituri et secundò delibe=
raturi, quibus quidem in Comitiis propter absentiam
Decani ægrotantis nihil conclusum est.
Die Jovis 27.° X.^bris convocati sunt Doctores per
Juramentum in Scholas superiores, horâ ipsâ
sesquisecundâ post meridiem, clarissimos viros
de Epistolâ Illustrissimi Archiatrorum Comitis
referentes audituri, et tertiò ac ultimò deliberaturi.
dixit Decanus apud se plurimos Conventus Doctorum
deputatorum habuisse, in quibus denuò maturo
examini subjecta fuisset Epistola D.^i Chirac,
libellus que responsorius juxtà Doctorum animad=
=versiones, mutuâ Decani Deputatorum que operâ
ordinatus fuisset. hunc itaque libellum coràm
facultate sic legit M.^er Nicolaus Andry Deputa=
torum antiquior.

# Memoire de la faculté en Reponse à la lettre de M.^r Chirac

Monsieur, la faculté ne peut estre plus sen=
sible quelle l'est aux soins que vous voulez bien
prendre de retablir l'exercice de la Medecine,
et procurer au public l'avantage qui l'en devroit
retirer. elle voit depuis longtemps avec douleur
les abus qui s'y sont introduitz de la part des
Chirurgiens et des Apoticaires. elle s'est toujours
elevée contre leurs Prevarications: mais quoy que

quoyqu'authorisée par des Edits, des Declarations et des Reglemens qui ont sagement fixé les limites de ces deux Professions, son Zele et ses tentatives pour reprimer ces abus ont toujours esté inutiles.
Elle sent comme vous, M.r, que ce retablissement ne peut avoir de succés qu'en faisant rentrer les Chirurgiens et les Apoticaires dans les Bornes de leur art. les objections qu'on vous fait pour s'opposer à vostre louable dessein ne sont pas moins frivoles qu'elles sont specieuses.

Premier Article

Quatre vingt Medecins dit-on, ne suffisent pas dans Paris à huit ou neuf cent milles personnes qui habitent cette grande ville d'où l'on conclud que ce seroit priver les sujets du Roy des secours qui leur sont necessaires, si l'on empechoit les Chirurgiens et les Apoticaires de faire la Medecine.

Reponse

1° il ne seroit pas juste d'opposer à ces quatre vingt Medecins le nombre de huit à neuf cents milles habitans, puisqu'il ne s'agit que de traiter ceux qui se trouvent malades parmy cette multitude de Cytoyens, ors il sera demontré dans la suitte que ces 80 Medecins sont estat de secourir tous les malades de cette Capitale, pourvû qu'on les employe et qu'on empeche les Chirurgiens, les Apoticaires et les Charlatans d'y faire la Medecine.
à Londres il y à pour le moins autant de monde qu'à Paris, et il n'y à pas tant de Medecins; dans Strasbourg, Besançon, l'Isle, toutte les villes de flandre, en un mot dans touttes celles des Païs de Conqueste où les Chirurgiens ne pensent pas même à exercer la Medecine, il ne s'y trouve pas plus de Medecins que dans les autres villes de france, quoyqu'elles ne soient pas moins peuplées. dans toutes les grandes Villes d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie et d'Angleterre, où le nombre des Medecins n'excede pas celuy des grandes villes de france, les Medecins sont les seuls qui visitent les malades; cependant tous les malades sont secourus.
Le nombre des Medecins de la faculté suffiroit donc pour visiter et secourir tous les malades de cette grande ville, s'ils étoient tous employez mais il y en à plus des deux tiers qui ne font pas le quart

de l'ouvrage qu'ils pouroient faire, même dans le cœur de la ville et principalement dans leurs quartiers, ou les Chirurgiens leurs plus proches voisins ne cessent de les decrier et de les eloigner des malades. on peut même assurer que si les 80 Medecins de la faculté travailloient autant que trois ou quatre d'entr'eux des plus employez, il n'y auroit pas dans Paris assez de malades pour les occuper.

D'ailleurs outre les Medecins de l'Université de Paris, il y en à beaucoup d'autres qui exercent la Medecine et qui ont droit de l'exercer, tels que M.rs les Medecins du Roy, ceux de la Reine, des enfans et petits enfans de france et du premier Prince du Sang.

2.° lorsqu'on objecte qu'il n'y a pas de Medecins dans les fauxbourgs, et qu'on conclud de là qu'il faut necessairement que les Chirurgiens qui les habitent y fassent la Medecine, il est aisé de repondre que dans chaque Paroisse des fauxbourgs comme dans celles de la ville, il y à un ou plusieurs Medecins de la faculté pour secourir les pauvres malades. les grandes Paroisses comme S.t Eustache, et S.t Sulpice, en ont jusques à trois. or s'il y à des Medecins qui se transportent tous les jours dans les fauxbourgs pour y visiter les pauvres malades, qui empeche les Chirurgiens et les habitans de ces faubourgs de les faire avertir quand ils ont besoin de leur ministere? ces Medecins sont ils differens des autres Medecins de la faculté?

M.r de Belestre qui a 47 ans de Doctorat ne vient que de ceder à un de ses confreres la Paroisse de S.t Jacques de la Boucherie, dont il à esté Medecin pendant plus de 35 ans, M.r Mattot l'est de celle de S.t Eustache depuis 40 ans. M.r Leaulté ancien Medecin et M.r Caron ancien Doyen ont vu pendant plus de 30 années consecutives les malades de S.t Paul et de S.te Marguerite faubourg S.t Antoine. M.r Baron nostre Doyen qui à 22 ans de Doctorat dans la faculté est encore Medecin de cette Paroisse de S.te Marguerite. il y à plus de 20 ans que M.r Bertrand l'est de celle de S.t Gervais. M.r le Tellier voit ~~[illegible]~~ depuis 25 ans les malades de S.t Laurent qui comprend les fauxbourgs S.t Denis, S.t Martin et de la Courtille, M.r Lepy Medecin des hopitaux generaux l'est de S.t Medard depuis 16 ans, et il exerce touts

touts les jours la Medecine dans les faubourgs St. Marcel et St. Victor. Mr. Afforty un des Medecins de l'hotel Dieu, et depuis 15 ans un des Medecins de St. Eustache, qui comprend le faubourg Monte Marte et les Porcherons. il en est de même de toutes les autres Paroisses, tant des fauxbourgs que de la ville, et tous les Medecins qui y resident ou n'en sont pas eloignés. c'est donc une objection vaine de dire que les faubourgs ne sont pas secourus par les Medecins.

il y à plus, dans tous les faubourgs de Paris, même dans les endroits les plus reculés il se trouve plusieurs Convens ou Communeautez tant d'hommes que de filles, tous ont chachun leurs Medecins qui s'y transportent presque tous les jours. est il difficile aux malades et aux Chirurgiens, s'ils ne veulent point se servir des Medecins des Paroisses, de faire avertir ceux de ces Convens ou de ces Communeautez? enfin ne voit on pas continuellement des Medecins dans les fauxbourgs pour y aller visiter les particu=liers qui les appellent. c'est donc une illusion que de publier que les faubourgs de Paris sont privez du secours des Medecins, parcequ'il y à quelqu'un de ces faubourgs ou il n'en reside point.

d'ailleurs seroit ce une resource pour conserver les sujets du Roi que de leur donner des Chirurgiens pour Medecins? qui ne scait combien les plus habiles Chirurgiens sont Novices dans la connoissance et la Cure des maladies internes.

C'est encore une malignité calomnieuse de la part des Chirurgiens, de publier que toute la Magistrature est frapée du peu de secours que les fauxbourgs recoivent des Medecins. Mrs. les Magistrats ont ils jamais reçus des plaintes des habitans des faubourgs à ce sujet? les Chirurgiens peuvent ils prouver qu'ils ayent jamais appellé des Medecins qui se soient refusés à voir les malades des fauxbourgs, n'en trouvent ils pas aisement pour les voir malades eux, leurs femmes et leurs enfans? ne scavent ils pas même en trouver quand ils voyent les malades qu'ils traitent, reduits à l'extremité, pour tacher de se mettre à couvert de leurs fautes.

Par touttes ces raisons les Chirurgiens sont d'autant moins excusables, que dans le Centre même de la ville le plus garni de Medecins, ils ne laissent pas d'y voir des malades et d'y debiter les remedes plus frequemment encore que dans les fauxbourgs.

Ce n'est donc point le defaut ou le manque de Medecins dans Paris qui fait que les Chirurgiens y exercent et la Medecine et la Pharmacie c'est bien plustôt du trop grand nombre de Chirurgiens qu'on recoit dans cette ville que resulte ce desordre. en effet comme entre cinq à six cents Chirurgiens qui y demeurent il ne s'en trouve pas vingt en estat de faire les grandes operations, que le reste est reduit aux accouchemens, à la Barbe et à la saignée, ils se jettent dans la pratique de la Medecine et de la Pharmacie, encore y en a t'il plus de la moitié parmi eux qui ont de la peine à vivre et qui meurent pour ainsy dire de faim, quoy qu'ils fassent les trois Professions. ajoutons que ces cinq ou six cents Maistres ou Privilegiez ont la plus part chacun deux garçons pour faire les Barbes, ce qui forme autant de Garçons Medecins qui preparent les remedes et se mêlent de traiter les maladies internes, même à l'insçu de leurs Maistres. on ne sera pas surpris qu'il se recoive tant de Chirurgiens, si l'on fait attention qu'ils comptent sous ce seul titre pouvoir exercer impunement la Medecine, la Chirurgie et la Pharmacie et par consequent ne jamais manquer d'emploi; resource qui flatte d'autant plus leurs esperances qu'ils en voyent aujourd'huy parmi eux qui abandonnent volontairement jusques à la saignée pour se livrer entierement à la Cure des maladies internes.

De là se peut tirer une consequence naturelle que si l'on voyoit que les Medecins fussent aussy employez qu'ils le sont peu, quantité de jeunes gens embrasseroient cette Profession, et il s'en recevroit bien davantage. on peut dire des Apoticaires comme des Medecins, qu'il y en a nombre suffisant dans Paris; qui ne sçait combien d'entre eux font peu de chose dans leurs Boutiques, parceque les Chirurgiens font la Pharmacie non seulement

chez les malades qu'ils traitent comme Medecins, mais encore chez les malades même que les Medecins voyent, ou ils s'emparent de leurs ordonnances quoyque latines, et les font executer par leurs Garçons tant bien que mal. à quoy si l'on ajoute le desordre qui se commet dans le debit des remedes par des Moines soit disans Apoticaires Chymistes, on verra que tous ces faux debiteurs de remedes, se mettant dans Paris à la place des Apoticaires legitimes reduisent les Mtres Apoticaires à voir perir les Drogues dans leurs Boutiques, et à perdre leur fond avec leurs avances, ce qui ne va pas moins qu'à les ruiner.

Il est donc à propos de retablir chachun dans son estat, on ne verra plus tant d'Apoticaires et de Medecins desoeuvrez et le nombre des uns et des autres sera suffisant pour secourir la multitude des malades qui sont dans Paris.

Second Article

il n'y à pas de Moyen plus sur pour remedier à cet inconvenient, que de statuer dans vostre compagnie que les derniers reçus dans la faculté seront tenus de resider dans les faubourgs pour y visiter les malades sur la requisition des Chirurgiens et des Apoticaires des dits faubourgs à qui ils apprendront le lieu de leur demeure.

Reponse

Ce moyen d'abord ne laisse pas que de frapper et d'ébloüir. il seroit bon qu'il pû facilement et utilement s'executer, mais que d'obstacles et de difficultés se presentent à l'esprit pour peu qu'on y fasse une serieuse attention.

qui sont les sujets qui se presentent à la faculté pour y prendre des grades? ce sont ou des enfans de famille de Paris, ou des Etrangers.

Les Peres et Meres de ces jeunes gens consentiront-ils de les abandonner si tôt à eux mêmes? voudront-ils se priver de les voir, d'abord qu'ils auront esté reçus Docteurs? voudront ils leur fournir de quoy faire un etablissement, les nourir et les entretenir pour ne les avoir plus sous leurs yeux. ces jeunes Docteurs ainsy placez dans les endroits les plus reculez de la ville, pourroient ils conformement aux statuts, assister tous les jours aux visites des grands Hopitaux pour y profiter de la bonne

Pratique de leurs anciens? privés du Conseil de leurs confreres, du commerce des gens de lettres et des bonnes connoissances qu'ils avoient dans leurs quartiers, ne le seroient ils pas des moyens de s'avancer et de se perfectionner dans leur art?

Supposons enfin ces jeunes Medecins determinés à s'establir dans les faubourgs, y pratiqueront ils aussy tôt la Medecine? non. le petit peuple de ces faubourgs, en faveur duquel on croiroit faire cet etablissement, seroit le premier à ne vouloir point se servir d'eux; il ne consentiroit jamais à confier sa santé à de jeunes Docteurs qu'il s'imagineroit estre envoyés dans les faubourgs pour y faire leur apprentissage. les Chirurgiens et les Apoticaires de ces faubourgs ne seroient pas les derniers à luy insinuer ces sentimens.

A l'egard des Etrangers qui se font recevoir Docteurs à Paris ils sont la plus part deja Docteurs d'une autre faculté: ils ne se font le plus souvent recevoir à Paris qu'apres y avoir fait des Connoissances, et s'y estre deja fait, quoyque sans droit, une pratique certaine. or ces Etrangers se feroient ils recevoir Docteurs de Paris, s'il falloit à l'instant de leur reception, abandonner ainsy leurs connoissances pour aller s'isoler dans un faubourg où ils ne seroient connus de personne, ils aimeroient mieux continuer de faire impunement la Medecine dans le centre de la ville, que de se presenter à la faculté. ce moyen conduiroit donc à diminuer plutôt le nombre des Docteurs de Paris qu'à l'augmenter.

Mais pour repondre aux idées et aux bonnes intentions de Mr. le Premier Medecin dans le moyen proposé, la faculté luy represente qu'il y a deja plusieurs faubourgs où il habite des Medecins. qu'il n'y a point de faubourgs dans le voisinage duquel il ne s'y en trouve plusieurs; qu'il n'est point de Chirurgien et d'Apoticaire, tant dans la ville que dans les faubourgs auquel elle n'envoye chaque Decanat un Catalogue de tous les Docteurs avec leurs noms et leurs demeures; que nonobstant cela elle aura soin dans la suitte de leur envoyer tous les ans, le nom et la demeure non seulement

des trois plus proches Medecins de leur faubourg, mais encore celuy des Medecins de la Paroisse, des Convens et des Communeautés qui sont dans le même faubourg; en sorte qu'au lieu d'un seul Medecin ils en auront devant les yeux quelques fois jusques à douze parmi lesquels les malades pourront choisir celuy qui leur conviendra.

Il y à plus, c'est que la faculté consent de nommer lors du Reglement, des Docteurs qui se transporteront tous les matins chachun dans un faubourg chez un Apoticaire qu'ils auront choisi; chez lequel les malades des faubourgs pourront envoyer leurs adresses; et aucun de ces Medecins ne refusera de les aller visiter, même par Charité, et si l'on parvient à empecher les Chirurgiens de faire la Medecine, il se trouvera des Medecins de la faculté qui iront volontairement resider dans les faubourgs, ou supposé qu'il ne s'en trouvat pas la faculté s'engageroit à en nommer qui iroient y demeurer.

Troisieme Article — C'est une necessité pour mettre à couvert les Medecins, de statuer solemnellement de n'ordonner aucun remede qu'en latin, et que chez les M.tres Apoticaires de Paris.

Reponse — Il est deja reglé et il est à propos de confirmer ce Reglement que dans la suitte les ordonnances soient faites en latin, qu'elles soient dattées, qu'elles soient signées de la main des Docteurs qui les auront faites, et qu'elles soient portées chez les Apoticaires pour estre des titres qui repondent de l'habileté des Medecins et de la fidelité des Apoticaires. mais pour faire executer ce Reglement, il faudroit defendre aux Apoticaires de ne donner ny prescrire aucun remede de leur propre chef, comme aussy d'executer des ordonnances si elles ne sont signées par quelque Docteur ayant droit de faire la Medecine à Paris, desquels leur sera envoyée vn liste tous les ans.

Il y auroit encore plus à faire a ce sujet, ce seroit de defendre à tous Medecins de ne consulter qu'en latin chez les malades, et autant qu'il seroit possible dans vne Chambre separée des malades et des

assistans, comme aussy de n'admettre a leurs Consultations aucun Chirurgien que lorsqu'il s'agiroit d'operations Chirurgicales.

quatrieme Article — Il est necessaire que la faculté requiere les M^{rs} les Gardes Apoticaires de former sans aucun delai vn Tarif raisonnable sur le prix des remedes tant simples que composés par rapport aux premieres matieres qu'ils tirent des droguistes, pour estre imprimé et affiché apres qu'il aura esté visé et authorisé par les Commissaires que la faculté aura nommé pour cet examen.

Reponse — les Apoticaires travaillent actuellement à faire ce Tarif: ils en ont deja fait plusieurs autres fois: mais pour que cet etablissement fût dans la suite executé avec plus d'exactitude, il faudroit contraindre les Apoticaires à le renouveller tous les six Mois dans la forme cy=dessus attendu la variation qui arrive si souvent dans le Commerce par rapport au prix des Drogues qui se tirent des païs etrangers.
Et pour que le public et les Apoticaires trouvassent vn plus grand avantage dans cet etablissement, il seroit bon qu'il fût fait defense à tous Epiciers M^{tres} ou Privilegiez de vendre ny debiter, en detail aucunne Drogue composée, Chymique ou Galenique du nombre de celles qu'on employe en Medecine, à la reserve neanmoins de celles qui peuvent aussy servir à la Peinture, a la Teinture et à d'autres arts et mestiers.

cinquieme Article. — La faculté nommera aussy en même temps des Commissaires pour aller faire la visite chez les Apoticaires et les Epiciers Droguistes tant de la ville que des faubourgs.

Reponse — Il n'y a rien à innover en cecy puisque de tems immemorial la faculté jouit de ce droit et fait ses visites tous les ans chez les Apoticaires et les Epiciers; la faculté estant representée par la personne de son Doyen et par les deux Professeurs en Pharmacie qui ont chachun leur adjoint, en sorte que ce sont cinq Commissaires nez en cette partie, dont il faut que les Apoticaires et les Epiciers soufrent la visite toutes fois et quantes il plaist à la faculté. ces visites se font tous les ans dans le courant des Mois d'Aoust et de Septembre on

employe trois jours differens pour faire la visite des Drogues chez les Apoticaires, et trois autres jours pour celle des Epiciers Droguistes, les vnes et les autres ont esté faites il y a environ trois Mois, tant dans la ville que dans les fauxbourgs.

Sixieme Article

Rien ne presse plus que de faire authoriser et produire le Codex des remedes que la faculté à destiné pour l'usage du public.

Reponse

Le Codex est totalement imprimé la faculté n'attend plus que les Conclusions de M.r le Procureur general pour avoir en Arrest qui authorise le publier. il y a six Mois qu'il est devant ce Magistrat qui propose quelques difficultés à ce sujet, entre autres qu'il est ecrit en latin, par ceque pour le bien public selon luy, on devroit l'avoir fait imprimer en langue francoise, mais vn livre de cette nature ne s'imprime en langue du Pais dans aucun Royaume. ils sont tous imprimez en latin, les Apoticaires de tous pëis les entendent, les mettent en execution et n'en ont point d'autres.

De toutes ces reflexions, Monsieur, il s'ensuit qu'il faudroit par vostre moyen et vostre credit obtenir du Roy vn Edit solemnel et authentique portant Reglement pour l'exercice et la Pratique de la Medecine et de la Chirurgie et de la Pharmacie dans la ville et fauxbourgs de Paris.

Il seroit à souhaitter que cet Edit fut dans le goût de celuy de Louis 14 du Mois de Mars 1707 et que sa Majesté voulut bien rappeller et confirmer dans ce nouvel Edit, en tant que besoin seroit, le Article 87 du Titre 7 de l'ordonnance de Blois, les Declarations du Roy du 3 May et 29 Juin 1694 et du 27 Mars 1696, notament l'Edit du Mois de Mars 1707, par lesquelles ordonnances, Declarations et Edit il est expresse=
=ment ordonné qu'aucun des sujets du Roy ne pourra sous quelque pretexte que ce soit exercer la Medecine même gratuitement dans les villes et fauxbourgs du Royaume, s'il n'a obtenu le degré de Licentié ou de Docteur dans quelqu'une

des facultes de Medecine qui y sont etablies à peine de 500.tt d'amande.
par l'Article 30 de l'Edit de 1707 il est fait tres expresse inhibition et defence à tous Medecins à peine de 500.tt d'amande d'exercer la Medecine dans les lieux ou il y aura Université, s'ils ne sont graduez ou agregez en icelle. or puisqu'il [illegible] deffendu aux Medecins d'une Université d'exercer la Medecine dans une ville d'une autre Université, s'ils ne se font graduer de nouveau ou agreger en icelle, quel droit les Chirurgiens et les Apoticaires de Paris auroient ils pour y faire cette Profession?
C'est donc à vous, Monsieur, dans la place ou vous êtes, et qui connoissez parfaitement les droits des facultez de Medecine, de procurer dans cette Capitale un Reglement si necessaire au bon ordre et à l'utilité publique Reglement digne de l'attention et du Zele que vous avez toujours marqué pour le bien et le progres de la Medecine.

## Projet
## que la faculté presente pour parvenir à former un Edit portant Reglement general concernant l'Exercice de la Medecine, de la Chirurgie et de la Pharmacie dans la Ville et fauxbourgs de Paris.

1.° que le Roy confirmant en tant que besoin seroit l'Article 87 du Titre 7 de l'ordonnance de Blois, les Declarations des 3 May et 29 Juin 1694 et du 29 Mars 1696, notamment l'Edit du Mois de Mars 1707 ordonnera qu'aucun de ses Sujets ne pourra sous quelque pretexte que ce soit, même gratuitement exercer la Medecine dans la ville et les fauxbourgs de Paris s'il n'a obtenu le degré de Docteur ou de Licentié dans la faculté de Medecine de cette Capitale, à peine de 500.tt applicable moitié à sa M.té et l'autre moitié à la faculté de Medecine de l'Université de Paris.
2.° que les Medecins du Roy, de la Reine, des enfans

et petits enfans de france et du premier Prince du Sang, lesquels Medecins sont employé dans les etats envoyés à la Cour des Aides, ne seront pas compris dans le precedent Article.

3°. attendu les abus qui se sont glissez depuis quelques années dans l'exercice de la Medecine, de la part des Chirurgiens et des Apoticaires, qui quoyque sans aucun droit, ne laissent pas de pratiquer la Medecine dans Paris, qu'il sera deffendu à [illegible] Medecins Etrangers, à tous Chirurgiens et à tous Apoticaires de s'ingerer de faire la Medecine dans cette ville à peine de 500.tt d'amande applicable comme dessus.

4°. que tous Religieux mandians ou non mandians qui pratiqueront la Medecine dans cette Capitale, seront compris dans le precedent Article à peine de....

5°. qu'il sera fait pareillement inhibition et defense à tous Accoucheurs et à touttes sages femmes de traiter aucunne maladie des femmes enceintes ou accouchées à peine de.....

6°. que les Medecins appellés pour consulter chez les malades n'y consulteront qu'en latin, dans un endroit separé autant qu'il sera possible de la Chambre du malade, hors de la presence des Parents, assistans et Chirurgiens, et que le resultat de la Consultation sera fidelement rapporté en françois au malade ou aux parents du malade, par l'ancien des Medecins en presence de ses confreres, à peine de....

7°. que les Medecins seront obligés d'écrire leurs ordonnances en latin, de les datter du jour qu'elles seront faites, de les signer, et d'y mettre le nom du malade pour qui elles sont prescrites, et en consequence il sera defendu à tous Apoticaires d'executer aucunne ordonnance françoise, même latine si elle n'est signée et dattée par un des Medecins qui ont droit de pratiquer à Paris, dont leur sera tous les ans envoyé une liste par la faculté, enjoignant en outre aux Apoticaires de Paris d'avoir un livre Journal où ils transcriront les dites ordonnances selon l'ordre de leur datte, avec le nom des Docteurs qui les auront signées, et celuy des malades pour qui elles auront esté faites à peine de.....

8°. pour que les habitans des fauxbourgs puissent aisement avoir un Medecin lorsqu'ils en auront

besoin, la faculté de Medecine sera tenuë d'envoyer tous les ans aux Chirurgiens et aux Apoticaires des fauxbourgs le nom et la demeure des trois Medecins plus proches voisins de chaque faubourg, comme aussy le nom et la demeure des Medecins qui visitent les malades de la Parroisse, des Convens et Communeautés qui sont dans leur faubourg.

9°. qu'outre le nom des Medecins dont il est parlé dans l'Article precedent, la faculté leur en designera vn specialement qui se transportera tous les matins dans vn des faubourgs chez vn Apoticaire du dit faubourg indiqué à cet effet, chez lequel Apoticaire les malades envoyeront leur adresse lorsqu'il auront besoin de Medecin et qu'ils ne voudront pas en aller chercher plus loin.

10. que les Medecins compris dans le precedent Article qui seront requis par les malades seront tenus de les aller voir, visiter et d'en avoir soin à la manière accoutumée, ou bien qu'ils y envervont à leur place vn de leurs Confreres, en cas que leur santé, ou leurs affaires ne leur permissent pas d'y aller eux mêmes.

11°. que les Medecins de la faculté de Paris seront tenus de continuer tous les ans leurs visites chez les Apoticaires et Epiciers Droguistes de la ville et des faubourgs, pour examiner chez les Apoticaires, si les Drogues composées, sont bonnes et conformes au Codex de la faculté, et chez les Epiciers Droguistes, si les Drogues simples ne sont point gatées et hors d'estat d'être employées en Medecine, pour les saisir ainsy que de raison.

12°. qu'il sera fait defense aux Medecins de l'hotel-dieu de Paris de se servir de Garçons Chirurgiens pour les accompagner dans leurs visites du dit hopital et recevoir les ordonnances qu'ils font à leurs malades; en consequence qu'ils seront tenus de mener à cet effet avec eux et de se servir des Estudians en Medecine lesquels ecriront leurs ordonnances (et qui ne demandent pas mieux de faire cette fonction dans l'hotel Dieu de Paris) pour les mettre à porté de connoistre mieux les maladies et la maniere de les traiter, ce qui n'est en aucunne façon du ressort des Garçons Chirurgiens; et faute d'etudians en Medecine la faculté leur nommera et en=voyera de ses Bacheliers pour faire la ditte fonction de Topiques.

13.° que nul Medecin ne pourra faire à Paris aucune operation chirurgicale sous quelque pretexte que ce soit, si ce n'est cependant en cas de necessité, lorsqu'il ne se presenteroit pas de Chirurgien pour la faire, ou que le Medecin present à l'operation verroit le malade en danger de sa vie à peine de . . . . .

14.° qu'aucun Religieux mandiant ou non mandiant ne pourra s'ingerer de donner, vendre ou debiter des remedes tant internes qu'externes à peine de . . . . :

15.° il sera pareillement deffendu à tous Chirurgiens de donner, vendre ou debiter aucun remede interne à peine de . . . . .

16.° que nul Chirurgien ne pourra faire plus de deux saignées à un malade sans ordonnance d'un Medecin, qui prescrira par ecrit le lieu de la saignée, la quantité du sang qu'il faudra tirer et le temps auquel il la faudra faire, et neantmoins que ladite souffrance n'aura lieu qu'en cas de necessité et lorsque le Medecin ne pourra pas arriver aussytôt que le malade l'enverroit chercher à peine de . . . . . .

17.° il sera deffendu à tous Chirurgiens d'entreprendre aucune grande operation Chirurgicale, et de faire passer aucun malade par le pretendu grand remede sans y appeller un Medecin, pour y preparer le malade, estre present à l'operation et aux pansemens, et conduire s'il est possible les malades, jusques à guerison, à peine de . . . . .

18.° que nul Chirurgien ne pourra faire ouverture d'aucun Cadavre même à la requisition des Parens du defunt, sans y appeller le Medecin, qui l'aura vû dans sa derniere maladie, si mieux n'aiment les parens du defunt en appeller un autre pour estre present à l'ouverture du Cadavre et rendre un fidel compte de ce qu'il aura remarqué à peine de . . . . . .

19.° il sera fait deffense à tous Chirurgiens de faire aucun rapport denonciatif à la requisition des blessez ou des Parens qui agiront pour eux que conjointement avec un Medecin de la faculté qui dressera le rapport et le signera, à peine de . . . . . . .

20 il sera pareillement fait inhibition et deffense à tous Chirurgiens de recevoir chez eux aucuns malades pour les y traitter, soit pour leur faire quelque operation Chirurgicale, soit pour les faire passer

passer par le pretendu grand remede, sans y appeller un Medecin, qui prepare les malades, soit present à l'operation, et conduise ces sortes de Cures à peine de . . . . . .

21°. qu'il sera fait tous les six Mois par les Apoticaires de Paris un Tarif raisonnable du prix des remedes tant simples que composés, par rapport aux premieres matieres qu'ils tirent des Droguistes, pour le dit tarif estre imprimé et affiché dans Paris, apres touttefois qu'il aura esté examiné, approuvé, et signé par le Doyen de la faculté et les deux Professeurs en Pharmacie.

22°. qu'en faisant defense aux Apoticaires d'aller visiter les malades, ils seront tenus de rester le plus qu'ils pourront dans leurs Boutiques, pour y executer par eux mêmes, ou faire executer en leurs presences les ordonnances des Medecins, et qu'en cas d'absence ils auront des Garçons capables de les remplacer à peine de . . . . . .

23°. que les Apoticaires de Paris seront tenus d'avoir dans leurs Boutiques touttes les preparations Galeniques et Chymiques conformes au Codex de la faculté à peine de . . . . . .

24°. qu'il sera fait defense à tous Epiciers Droguistes de la ville et fauxbourgs de Paris de mettre à execution aucunne ordonnance de Medecin, comme aussy de vendre ou debiter en detail aucunne drogue composée Chymique ou Galenique du nombre de celles qui servent à la Medecine, à la reserve neantmoins de celles qui s'employent aussy à la Peinture, à la teinture et à d'autres arts et Metiers.

25°. qu'il sera defendu à tous Juges d'ordonner ou d'accorder aux Chirurgiens aucun salaire pour des visites qu'ils pretendroient avoir faites aux malades, et pour les remedes internes qu'ils preten=
=droient leur avoir fourni au prejudice du present Reglement; comme aussy de leur ajuger aucun salaire, ou pour l'ouverture des Cadavres, ou pour les grandes operations Chirurgicales qu'ils auroient faites sans y appeller le Medecin.

26°. qu'il sera pareillement fait inhibition et defense à tous Juges en cas de contestation de la part des malades, ou de ceux qui agiront pour eux de faire regler aucun memoire de Chirurgiens ou d'Apoticaires par d'autres personnes que par des Medecins ayant droit de le faire, qui donneront

leurs avis par ecrit, pour sur ledit avis estre ajugé aux Chirurgiens et aux Apoticaires cequi aura esté arresté parlesdits Medecins.

Voila, Monsieur, le projet d'Edit quela faculté croit quil faudroit que vous eussiez la bonté d'obtenir du Roy. la faculté vous remet le soin de dresser le preliminaire et le dispositif de cet Edit conformement aux Usurpations et contraventions des Chirurgiens et des Apoticaires; elle sen rapporte aussy à vous, Mr. Surles Amandes pecuniaires et autres peines à infliger pour faire executer ces Reglemens avec promptitude.

La faculté neantmoins vous prie Mr, deluy commu=niquer ce Reglement apres que vous l'aurez entierement redigé: elle croit même quil seroit bon avant cetems que vous luy fissiez l'honneur deluy indiquer un jour pour conferer avec Mr. Son Doyen et les Commissaires nommés pour tacher de repondre aux objections nouvelles que l'on pourroit vous suggerer et pour empecher quil ne se glissat dans l'Edit aucuns termes dont les Chirurgiens et les Apoticaires pussent abuser.

Car Mr, la faculté ne scauroit vous dissimuler l'extreme chagrin quelle à eu devoir paroistre l'Arrest du 17 Mars 1731 qui contient certaines qualifications ou enontiations entierement contraires à son estat et à sa dignité.

1°. le Titre et le preliminaire de cet Arrest porte quil concerne la discipline et la police des trois corps de Medecine. la faculté jusques ici n'avoit pas crû que la Chirurgie et la Pharmacie fissent chachun un corps particulier de Medecine.

la faculté de Medecine de Paris est membre de l'Université avec laquelle les Chirurgiens et les Apoticaires n'ont aucunne relation, ny Commerce qu'autant que les vns et les autres dependent de la faculté de Medecine les Chirurgiens en qualité de disciples quelle à formé pour faire les operations manuelles, et les Apoticaires en qualité de Ministres et Marchands destinés à preparer et vendre les remedes que la Medecine employe dans les maladies tant internes qu'externes.

les Chirurgiens forment une Communeauté de Barbiers Chirurgiens qui pretent serment au Chatelet et à la faculté aux Examens et receptions

desquels la faculté à droit d'assister, les Apoticaires forment un Corps de Marchands que la faculté examine et presente ensuitte à Mr. le Lieutenant de Police.

les choses dans cet état la Communeauté des Barbiers Chirurgiens et le corps des Marchands Apoticaires pourront ils se dire avec raison des corps de Medecine? il n'y a donc dans Paris qu'un corps de Medecine, lequel est renfermé dans la faculté dont les Docteurs ne recoivent que du Chancelier de l'université le droit d'exercer leur Profession.

2° il paroist encore par le preliminaire et le 8.eme Article de cet Arrest que cette Commission est etablie pour eteindre et prevenir touttes les contestations nées et à naistre entre les Apoticaires, les Chirurgiens et la faculté: cepandant il y à nombre de ces contestations qui ne peuvent en aucunne façon être portées à cette Commission, telles que sont celles qui pendent actuellement à la Cour, telles aussy que celles qui pouroient naistre dans la faculté à l'occasion des Elections, Professions et autre disci=plines de l'Ecole, lesquelles contestations appartiennent de droit au Parlement de Paris, qui est le Protecteur né des droits de l'Université et de chachun de ses menbres.

vous voyez Mr. l'interest qu'à la faculté de vous prier de reformer ces termes de l'Arrest du 17 Mars 1731, et des raisons qu'elle à qu'il ne se glisse dans l'Edit qui doit s'obtenir aucun terme qui puisse prejudicier à ses droits et à ses Statuts.

il ne reste plus, Mr, à la faculté qu'à vous remercier de l'honneur que vous luy avez fait en la consultant sur les moyens capables de retablir l'exercice de la Medecine dans son ancien lustre, estant aussy zelé que vous l'étes pour l'interest du public, la faculté croit qu'il est inutile de vous representer combien il est important que la vie des sujets du Roy cesse d'estre exposée entre les mains d'une multitude de Chirurgiens, qui seulement parcequ'ils ne trouvent pas dans l'exercice de la Chirurgie de quoy vivre, donnent des remedes et font la Medecine qu'ils n'ont point apprise, dans laquelle cepandant les moindres fautes sont souvent des homicides, et que les Medecins les plus experimentés n'exercent souvent qu'en tremblant. outre cela, Mr, il est contraire à la Police qui s'exerce dans tout le

Royaume à l'égard même des Arts les plus simples, qu'un homme fasse un metier, quand même il en seroit capable, s'il n'a auparavant été receu par les M.tres les Chirurgiens eux mêmes si avides d'exercer la Medecine sont extremement jaloux lorsque quelqu'un qui n'est pas de leur corps pratique la Chirurgie ; ils ont même obtenus depuis peu la permission de faire mettre en prison tout Chirurgien qui n'estant pas Maistre, ou n'ayant pas un privilege fait la moindre fonction Chirurgicale, quand même il en seroit capable. comme la faculté à tout lieu d'esperer que vous obtiendrez du Roy un Reglement à cet effet, elle ne doute nullement que beaucoup de Peres de famille ne se fassent dans la suitte un plaisir de faire prendre à leurs enfans le parti de la Medecine, et dans quelques années on verroit les Docteurs de cette faculté surpasser en nombre ceux des tems ou l'exercice de la Medecine fleurissoit le plus dans cette Capitale. c'est à vous, M.r, à qui le Public et la faculté seront redevables de cet établissement.

hoc lecto et audito libello, facultas unanimi consensu illum probavit, censuitque mittendum esse Illustrissimo Archiatrorum Comititum exposuit Decanus novas ad Medicinam ordinationes antiquis utiliores non fore, nisi via compendiosior minùs que ruinosa ad earum observationem proponeretur, quam ea quæ vulgò nunc adhibetur quibus auditis Censuit facultas rogandum esse D.um Decanum, velit ut ipse cum adjuncto M.o Martineng adire Archiatrorum Comitem Versaliis ut ipsi libellum responsionemque facultatis porrigeret, et cum eo consilium iniret super rationes compendiosiores ac minùs ruinosas, utilem ad eò Medicinæ ordinationem observationi tradendam et sic cum omnibus conclusit. H. T. Baron Decanus

Anno 1732 Die Mercurii 2.o Januarii habita sunt Menstrua facultatis Comitia horâ solitâ, in quibus actum est de morbis grassantibus qui

fuerunt Variolæ magis benignæ, Apoplexiæ et Paralyses supervenientes Arthritidi, Rheuma=tismi, Catarrhi, Dysenteriæ, Asthmata.

Iisdem in Comitiis retulit facultati Decanus Se ex Decreto facultatis lato in Superioribus Comi=tiis Versalias ivisse Die Dominicâ trigesimâ Decembris cum adjuncto M.o Martineng et Illustrissimo Archiatrorum Comiti libellum responsorium obtulisse et cum eo legisse. humaniter et honorificè nos excepit vir Illustrissimus, et optimos ergà Medicinam, Medicosque animi sensus abundè testificatus est, promisitque se libellum nostrum cum maturâ attentione lecturum esse, responsionemque facultati missurum. de variis modis pro restituendâ Medicinæ dignitate et ordine longiùs cum eo colloquium habuimus, in quo susceptum ab eo reparandæ Medicinæ dignitatis consilium impensè laudavit Decanus, magnasque rependit grates quod in re tàm gravi et necessariô nihil inconsultâ facultate agere voluisset. tùm exposuit illi Decanus confusionem quæ inter diversas Medicinæ professiones versabatur, non ex defectu legum et ordinationum proficisci (quæ quidem plurimæ sunt et sapienter institutæ) sed ex eo quod istæ leges ordinationesque non observarentur. quæ vulgò et huc usquè adhibitæ fuerunt rationes, ad persequendos delinquentes præva=ricatores ve in constitutis ad hoc Jurisdictionibus, ut temporis, sic et pecuniæ multùm impendere, irrita proindè fore quæcunque Diplomata, quæ ab Illustrissimo Archiatrorum Comite in Medicinæ gratiam obtinerentur, nisi minùs simul dispendiosam, breviorem que ad eorum observationem promovendam inveniret rationem. hoc Decani monitum bono animo excepit D.us Chirac, dixitque se de eo seriò cogitaturum.

Nullum tamen fecit responsum facultatis libello Archiatrorum Comes, ut Decano promi=serat, sed responsionis loco scripsit ad Decanum Epistolam, quâ testificabatur se novam Medicinæ Experimentalis Academiam Parisiis erigere meditari, quæ quoniam facultati non minùs injuriosa, quàm perniciosa fuisset assiduam Decani exacuit vigilantiam. quapropter

Die Mercurii 16.o Januarii 1732 horâ sesqui=secundâ post meridiem, convocati sunt Doctores

Medici in Scholas Superiores, audituri lectionem Epistolæ gravissimi momenti ab Illustrissimo Archiatrorum Comite ad Decanum Scripta et de eâ deliberaturi: sic autem se habebat Epistola.

A Monsieur Monsieur Baron Doyen de la faculté de Medecine de Paris.

à Versailles ce 12 Janvier 1732

Monsieur, je travaille à etablir dans Paris une Academie de Medecine experimentale et pratique. cet etablissement me paroist absolument necessaire pour parvenir à une connaissance plus exacte de touttes les maladies et des remedes; et comme ce projet ne peut estre executé que par un amas d'observations multipliées et uniformes, l'Academie entretiendra des correspondances avec tous les Medecins des Hopitaux du Royaume, et les principaux Medecins des Royaumes etrangers. pour exciter l'emulation entre les correspondans regnicoles, j'ay crû qu'il convenoit de fixer quelques places d'Academiciens pour ceux des correspondans Regnicoles, qui au jugement de l'Academie se seront le mieux acquité de leur fonction. ces places sont fixées a quatre, avec la reserve que le nombre ne pourra en estre augmenté sous quelque pretexte que ce puisse estre. je sollicite sa majesté de vouloir accorder a ces quatre Academiciens le même droit de pratiquer la Medecine dans la ville de Paris, que celuy dont jouissent ses Medecins et ceux des Maisons Royales; je n'ay point eu dessein de blesser en cela vos loix et vos usages. je n'ay été dirigé que par les veües du progrez de la Medecine et du bien public; les Academiciens pris dans le sein de la faculté composeront toujours le plus grand nombre. ils auront par consequent la plus grande part à l'election de ces Academiciens à chaque vacance; la capacité et l'experience pratique seront les seules sollicitations. il sera donc vray de dire que dans la suitte, les Academiciens seront approuvé par la faculté. ce motif ne sera pas oublié dans l'Edit de l'etablissement de l'Academie, et même si la faculté le jugeoit

necessaire il seroit dit que ces quatre Academiciens seroient tenus de representer au Doyen de la faculté leurs lettres de Doctorat, et leur Brevet d'academicien pour estre inscrits dans la liste des Medecins ayant le droit de pratiquer la Medecine à Paris. j'espere, Mr, que la faculté s'apercevant de la droiture de mes intentions, voudra bien les seconder. je vous prie de vouloir bien luy communiquer cette lettre, et de l'assurer du zele avec lequel je desirerois estre utile à tout le corps, et à chacun de ceux qui le composent. j'ay l'honneur d'estre tres parfaitement, Monsieur, Vostre tres &c Chirac.

hujus Epistolæ lectione peractâ, cum res in eâ contentas maturo examini semel, iterum atque tertio subjiciendas esse facultas adverteret, censuit universa, decrevit que concurrentibus omnium suffragiis, 1°. trinâ convocatione per Juramentum appellandos esse Doctores omnes de rebus non solum ad sanctiora saluberrimæ facultatis jura, sed etiam ad veneranda Parisiensis Academiæ statuta pertinentibus deliberaturos. 2°. ne quis Doctorum hujus Decreti ignorantiam prætendat, ali que ab ipso, dum inauguraretur, jurisjurandi sit immemor, statuit præsens Decretum sine morâ typis mandandum esse, viritimque Doctoribus distribuendum, ut omnes et singuli suam de rebus proponendis sententiam aperire teneantur; 3°. ut quæ in tribus proximè futuris Comitiis à facultate decernentur vim habeant statuti, et uno animo comprobata atque confirmata videantur, voluit ex proprio Magistrorum, vel præsentium, vel absentium Chirographo esse munienda. et sic ex unanimi omnium consensu conclusit. H. T. Baron Decanus

ut ergo Decreto præcedenti satisfiat, per Juramentum convocati sunt Doctores omnes in scholas superiores Die Lunæ vigesimo primo Januarii 1732 horâ ipsâ post meridiem tertiâ, de rebus non solum ad sanctiora saluberrimæ facultatis jura, sed etiam ad veneranda Parisiensis Academiæ statuta pertinentibus 1°. deliberaturi; et unâ cum schedulâ Exemplar superioris Decreti Typis mandati ad singulos Doctores misit Decanus. in primo autem isto conventu sequens Decretum illicò latum est.

hæc tria Decreta Jussu Regio cancellata fuere vide pag. 823.

Die Lunæ 21.° Januarii 1782 cum ex Solemni Decreto à facultate lato die Mercurii 16.° ejusdem Mensis et anni, horâ ipsâ post meridiem tertiâ in Scholas Superiores convocati per Juramentum Doctores quam frequentissimi convenissent, de rebus non solùm ad Sanctiora Saluberrimæ facultatis jura, sed etiam ad veneranda Parisiensis Academiæ Statuta pertinentibus 1.° deliberaturi; lectâ et auditâ Epistolâ ab Illustrissimo Archiatrorum Comite recèns ad Decanum Scriptâ; quâ compertum erat à viro Clarissimo novi cujusdam ac periculosi Practicæ Medicinæ Lycæi fundamentum Parisiis intendi, facultas non minùs publicæ Civium Salutis, quam Suæ dignitatis retinendæ Studio ducta, examinatis adamussim, ac ponderatis omnibus rei propositæ circumstantiis cunctisque Sedentibus ac dicentibus, Censuit 1.° nullum aliud ab ordine Saluberrimo recognoscendum esse Practicæ Medicinæ Collegium, præter nostram facultatem, ad quam vel ab ipsis Parisiensis Academiæ incunabulis continuatâ Regiorum Edictorum ac Diplomatum Serie ac authoritate, omnia, vel faciendi Parisiis, vel docendi Medicinam jura, meritissimò collata Sunt atque devoluta. 2.° ne quidam hujus ordinis Academici viri, vel cum improbatis à facultate Medicis in posterùm consilia ineant practica, vel à Matre legitimâ deficientes, ad adulterinum quodvis Practicæ Medicinæ Lycæum convolent, hos ipsos-met Doctores, si qui fuerint, non Solùm omni Scholæ Magistratuum et emolumentorum genere privandos esse, verùm etiam ipso facto Scholâ pellendos, eorumque nomen è Doctorum Tabulâ placuit eradendum. 3.° cum facultas intelligeret novum Medicinæ Practicæ lycæum à facultate distinctum, Parisiensis Academiæ Statutis ac juribus plurimùm etiam adversari; Decrevit Amplissimum Dominum Parisiensis Academiæ Rectorem à Decano citò citiùs esse invisendum, rogandumque facultatis nomine, velit Singulos Academiæ ordines convocare qui cum ipsâ facultate intercedant, et ab Illustrissimo Archiatrorum Comite susceptum opus valeant pro bono publico avertere et sic conclusit H. T. Baron Decanus

Die Jovis 24ª Januarii 1732 horâ ipsâ post meridiem 3ª ex Decreto facultatis lato Die 16ª ejusdem Mensis et anni et per Juramentum iisdem de rebus 2º deliberaturi, convocati Sunt Doctores Medici omnes in Scholas Superiores. quibus in Comitiis exposuit Decanus Illustrissimum Archiatrorum Comitem ab eo prorsus desistere consilio, quo extraneos quatuor Medicos suo Medicinæ practicæ Lycæo inserere meditabatur; quod quidem ab ipsius ore didicerat Decanus. his auditis censuit facultas nihilominus Standum esse priori Decreto, et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

Die verò Sabbati 26º Januarii 1732 horâ 10ª matutinâ post Sacrum, ex Decreto facultatis lato die 16º ejusdem Mensis et anni et per Juramentum legitimè convocata et congregata facultas iisdem de rebus 3º et ultimò delibera̲tura, Censuit Standum esse prioribus Decretis, et sic unanimi omnium consensu conclusit

H. T. Baron Decanus

quæ quidem tria Decreta juxtà conclusionem latam Die Mercurii 16º Januarii 1732 Subsignata fuere à

Mis Preaux
Gouel
Leaulté
Mattot
Chomel
Hecquet
Andry
Le Tonnellier
Afforty
Finot
Reneaume
Winslouw
Du Cerf
Adam
Bertrand
Pousse
Martineng
Caron
Besse
Besnier

Col de Vilars
Delaleu
Bailly
Afforty filius
Le Tellier
Millet
Peaget
Leaulté filius
Bourdelin
Brunet
De Magny
De Santeul
Du verney
Trant
Jacques
Gasnier
Peron
Vasse
Cosnier
le Roy

Le Thieullier
Delépine
Mery
Du Bois
Boyer
fremont
Guenault
Le hoc
Chevalier
De Belestre
De la Riviere
Mongin
Couthier
Lepy
Cosamajor.

Iisdem in Comitiis ut ferebat Schedula, facta est Electio Examinatorum Candidatorum proximis Paschalibus ad Baccalaureatum promoveri cupientium, et primò quidem Sorte ducti Sunt Electores Examinatorum, tres de majori ordine, M.ri Urbanus Leaulté, Joannes-Baptista Chomel, Thomas Bernardus Bertrand; duo de minori, M.ri Ludovicus De Santeul, Joannes Baptista Du Bois. hi quinque Electores Solito inter manus Decani devincti Sacramento, nominaverunt, ex majori ordine, M.os Raymundum Jacob finot, Michaelem Ludovicum Reneaume de la Garanne, franciscum Bouffe; quorum nominibus in urnam conjectis Sorte ducti Sunt M.ri finot, et Reneaume; de minori verò appellaverunt M.os Jacobum Antonium Milet, Gabrielem Antonium Jacques, et Davidem Vasse, ex quibus Simili modo Sorte ducti Sunt, M.ri Millet et Jacques. itaque quatuor Examinatores Candidatorum apellati Sunt M.ri finot, Reneaume, Milet et Jacques, qui Solitum præstitere Juramentum, et Sic Conclusit

H. T. Baron Decanus

Denique antequam dissolverentur Comitia decrevit universus ordo citò citiùs à Decano rescribendam esse Epistolam ad Illustrissimum Archiatrorum Comitem, quâ ipsi notum fieret quantùm ipsius Placitis Seu Academiæ practicæ experimentalis institutioni adversabatur facultas. eodem igitur die Sequentem Epistolam ad Dominum Chirac misit Decanus.

Monsieur, la faculté en reponse à vostre lettre du 27 9bre 1731. s'estoit fait un plaisir de vous procurer les moyens propres à retablir le bon ordre dans l'exercice de la Medecine par raport aux Usurpations et aux abus qui s'y sont glissés de la part des Chirurgiens, des Apoticaires et des Empiriques. elle est tres surprise aujourdhuy d'apprendre par vostre Seconde du 12 Janvier dernier, que nayant aucun dessein de blesser ses loix et ses usages, vous projettiés cependant d'etablir dans Paris une Academie nouvelle de Medecine experimentale et pratique qui seroit absolument prejudiciable à l'honneur et aux droits de l'Université et de la faculté de Medecine de Paris. nous ne reconnoistrons jamais d'autre Academie de Medecine experimentale et pratique que notre faculté.

le bien public que nous avons toujours en veue sera le seul motif qui nous determinera à maintenir nos Priviléges establis et confirmés par les ordonnances des Rois, leurs Edits, leurs Declarations, et par plusieurs Arrests du Parlement. cest à la faculté seule qu'il appartient de decider sur ce qui peut estre utile à la Santé des Cytoyens de cette ville, la possession ou elle est depuis plus de six cens ans de veiller à leur conservation n'a jamais étée interrompüe et son attention à s'acquiter de ce devoir à toujours été hors de reproche. du reste, Mr, nos sentimens à legard de vostre projet ne diminueront rien de la consideration que nous avons pour vous, et de nostre bonne volonté à repondre à vos louables intentions. J'ay l'honneur d'estre tres parfaitement Mr Vostre &c. Baron Doyen

Hâc Decani Epistolâ, tùm etiam Decreto superiori trinâ convocatione confirmato, tàm vehementer iratus est Archiatrorum Comes, dùm adverteret Academiæ suæ fundamenta everti, ut nihil non molitus sit in posterum, ut illa Decreta supprimerentur.

Vix igitur triduum elapsum est ab ultimâ convocatione, cùm ecce matutinis horis affertur ad Decanum Regis Epistola Regio sigillo munita, quâ mandabat Rex ut sibi mitterentur tria Decreta in tribus ultimis Comitiis lata. Regis mandato se morem gessurum esse promisit Decanus Regio Accenso. ne verò aliquid in negotio tàm magni momenti inconsultâ facultate egisse videretur, Comitia illicò indixit per Juramentum pro horâ quartâ post meridiem ejusdem diei, ut convenirent Doctores omnes de re gravissimi momenti ad facultatem pertinente Decanum dicentem audituri. his in Comitiis Mandatum Regium coràm facultate legit Decanus, cujus hic erat tenor.

A nostre cher et bien amé le Doyen de la faculté de Medecine de nostre bonne ville de Paris. De par le Roy

Cher et bien amé étant informés que dans l'assemblée de la faculté de Medecine qui à été tenüe samedy 26 de ce Mois, il à été rendu un Decret à l'occasion d'un projet d'establissement d'une Academie experimentale et pratique de Medecine en nostre bonne ville de Paris

et voulant par nous mêmes prendre connoissance
de ce qui est contenu au dit Decret et en deux autres
qui ont été rendûs sur les mêmes matieres dans les
precedentes Assemblées de la ditte faculté, nous
vous mandons et ordonnons d'envoyer incessament
les trois susdits Decrets au sieur Comte de Maurepas
secretaire d'Etat et de nos Commandemens pour
nous en estre par luy rendû Compte, si ny faites
faute Car tel est nostre plaisir donné à Versailles
ce 28 Janvier 1732 signé Louis

et plus bas Phelypeaux

inclusam simul Epistolam Illustrissimi Comitis
de Maurepas legit etiam Decanus.

à Versailles le 28 Janvier 1732

Vous connoissez Monsieur par la lettre du Roy
que je vous envoye les intentions de sa Majesté
au sujet de quelques Decrets qui ont été rendûs
dans les dernieres Assemblées de la faculté de
Medecine de Paris. je suis, Monsieur, tres parfaitement
à vous Maurepas

quibus auditis censuit facultas Regis jussui
obtemperandum esse mittendaque Decreta.
Decanus itaque tria facultatis Decreta Illustrissimo
Comiti de Maurepas misit cum Epistolâ sequenti.

Monseigneur, pour obeir aux ordres du Roi,
j'ay l'honneur de vous envoyer le Decret rendû par
la faculté samedy 26 de ce Mois, comme aussy les
deux autres qu'elle a fait precedament, à l'occasion
d'une lettre que Mr. le Premier Medecin luy à
ecritte pour luy proposer le projet d'etablissement
d'une Academie nouvelle de Medecine experimentale
et pratique dans cette Capitale. la faculté travaille
à mettre par ecrit les moyens qui la determinent
à ~~[illegible]~~ reclamer contre un etablissement qui
luy paroist contraire et prejudiciable non seulement
à son honneur, ~~et~~ à ses droits, et à ceux de l'université
de Paris, mais encore au bien general de la Medecine
et du public. si tôt que la faculté aura redigé son
memoire, elle ira se jetter aux pieds du Roy et le
supplier humblement d'avoir egard aux justes
raisons qu'elle a de ne point reconnoistre dans la
Capitale du Royaume d'autre Academie de Medecine

experimentale et pratique que la sienne.
j'ay l'honneur d'estre avec un profond respect
Monseigneur Vostre &c.

Baron Doyen

vehementer cum suspicaretur Decanus, ne
authoritate D.[r] Chirac quæ magna erat apud
Regem et Eminentissimum Cardinalem Regni
Administrum, Decreta nostra Regio Jussu
Supprimerentur, Decani Sollicitudo fuit quam
maxima, ut generosum hoc facultatis monumentum
apud posteros inviolatum traduceretur, itaque
obtinuerat à Rectore et Syndico Universitatis
ut in illius Commentariis Scriberentur tria illa
Decreta, insuper eorum Exemplar deposuerat
apud Tabellionem D.[um] Boursier ipsius munitum
testimonio et Syngrapho ad rei memoriam.
Interea Decanus Statim convenerat Amplissimum
Rectorem et meritissimum Academiæ Syndicum,
ipsos, ex Decreto facultatis, certiores facturus, tùm
de iis quæ adversus facultatem meditabatur D.[us]
Chirac, tùm de iis quæ Statuerat facultas ad imminentem
Sibi ruinam avertendam, lectâque cum illis, et Epistolâ
D.[r] Chirac, et conclusione facultatis, enixè eos
rogavit ut cum facultate in ejusmodi negotio
vellet Universitas intercedere et Comitia ad hoc
Rector quamprimum indiceret. quantum Consilia
D.[r] Chirac non facultati modo, sed et universæ
Academiæ forent ruinosa, Sensit uterque, quapropter
promisere Decano omnia molituros esse, ut pro mutuâ
quæ viget et viguit semper facultatem inter et
Academiam animi concordiâ ac benevolentiâ,
impedirent quominùs ordo Saluberrimus ullatenùs
deprimeretur, et proxima mensis februarii Comitia
ad intercessionem Academiæ cum facultate Decano
proposuit Rector; Sed cum tria facultatis Decreta
expresso Regis mandato ad Eminentissimum Cardinalem
Regni Administrum delata essent, veritus est
Decanus, ne Rectori unà cum Universitate
Versalias mox ituro, Regi, Reginæ, Principibus
que viris Cereos deferendi gratiâ, verba de
Decretis faceret Cardinalis Eminentissimus
antequam universitas intercessisset, quod quidem
facultati non parum nocuisset, quia nihil nomine

Universitatis loqui potuisset Rector Amplissimus;
idcircò convenit iterùm Decanus Rectorem Ampl.
die 30° Januarii, ipsique Regia jussa communicavit,
enixèque efflagitavit, ~~ut antequam~~ Cereos Versalias
deferret Academia, eadem intercederet, quod
quidem crastinâ Die prastiturum se promisit
Rector Amplissimus.

# Decretum interceßionis Academiæ pro facultate Saluberrimâ

Itaque Die Jovis 31° Mensis Januarii anni 1732
Convocati per Schedulas Deputati omnes cum
adjunctis ad deferendos Supremis Magistratibus
de more Cereos, apud Amplissimum Rectorem
convenerunt in Collegio Sorbonæ Plessæo; prius
autem quàm proficiscerentur, Sevocavit Amplissimus
Rector, Deputatos ad Academicum Tribunal; habuit
que extrà ordinem Comitia, in quibus dixit, Se
ante paucos dies à Saluberrimæ facultatis Decano,
jussu et nomine prædictæ facultatis, fuisse conventum
et admonitum de novâ quâdam Academiâ
Medicinæ practicæ experimentalis, quæ propediem
Parisiis erigenda dicatur: audirent prædictum
Decanum exponentem quæcunque circà eam rem
haberet, ut ex iis intelligeretur num ea res ad
Universitatem aliquâ ex parte pertineret. tùm
ergò legit Sapientissimus Decanus Epistolam Sibi
Saluberrimæque facultati Scriptam ab Illustrissimo
Archiatrorum Comite D°. Chirac, in quâ novæ
illius Academiæ forma Summatìm describatur.
legit itidem Decretum à Saluberrimâ facultate
Super eâ relatum Die 21.^a^ Januarii, ~~ab eadem~~
~~facultate super eâ relatum die 21.^a^ Januarii~~
ab eâdem facultate diebus 4.^a^ et 16.^a^ ejusdem
Mensis recognitum atque confirmatum. his
lectis, re ad deliberandum propositâ, audito
M^o^. Edmundo Pourchot Syndico, visa est ea res
non ad Saluberrimam facultatem tantùm
pertinens, sed etiam ad ipsam Universitatem,
cujus intersit quam maximè novas non institui
Academias (Parisiis præsertìm) quæ artes aut

Scientias alicui è suis ordinibus attributas pertractent, etiamsi ex ipsâ deriventur. Censuerunt itaque omnes adhibendam esse quamprimum quæcunque de Patronorum Universitatis consilio iniri poterit ratio ad impediendam novæ hujus Academiæ Medicinæ practicæ et experimentalis institutionem: Supplicandum Regi ut Universitatis suæ super ea re dicta et momenta audire ac perpendere velit, priusquàm autoritate suâ confirmet ejusmodi Academiam, quæ videatur non tantum Saluberrimæ facultatis Juribus, sed totius etiam Universitatis Privilegiis adversari: interim Scribendam esse ab Amplissimo Rectore Epistolam ad Eminentissimum Cardinalem de fleury Regni Administrum, ut pro suâ in Almam artium ac Scientiarum parentem benignitate, juribus illius velit patrocinari. et ita conclusit Amplissimus Rector. Ingout vice Scriba

Universitatis pro facultate intercessio opportuné facta fuerat, siquidem cum advenissem Versalias à plurimis accepi tria facultatis Decreta inconsiderata ac violenta apud Magnates reputari et tanquam Regiæ voluntati adversa haberi; ideò Rogavi Amplissimum Rectorem ut postquàm verba facisset coràm Eminentissimo Cardinali, malé intellectam de nostris Decretis dilueret opinionem; quod quidem fecit enumerando Eminentissimo Cardinali præcipuas rationes quæ moverant facultatem ad ferenda talia Decreta; petiitque ab eo ut nobis liceret eas Scripto exarare et ad eum mittere; annuit lubenter Rectoris petitioni Cardinalis Eminentissimus.

Die 4ª februarii habita sunt in Scholis Superioribus menstrua facultatis Comitia de morbis grassantibus; hi fuere Variolæ, Peripneumoniæ, Anginæ, Erisipelata, Rhumatismi, febres inflammatoriæ

quibus in Comitiis Decanus reddidit rationem eorum quæ tum in Academico Tribunali, tum Versaliis gesserat ad evertendum novæ Academiæ experimentalis consilium; ipsius vigilantiam et labores laudavere et comprobavere Doctores omnes; legit etiam Decanus Epistolam sibi ab illustrissimo Comite de Maurepas his verbis exaratam.

A Monsieur Monsieur Baron Doyen de la faculté de Medecine à Paris.

à Versailles le 31 Janvier 1732

J'ay, Monsieur, rendu compte au Roy des trois Decrets de la faculté de Medecine que vous m'avez envoyé; sa Majesté à suspendu de s'expliquer à ce sujet jusques apres l'examen du memoire que la faculté doit luy presenter, sa Majesté à cependant trouvé ces Decrets aussy prematurés que peu circonspects. je suis, Monsieur, entierement à vous. Maurepas

ex hâc Epistolâ, tum etiam responso Cardinalis Eminentissimi ad Rectorem, magna facultati spes affulgebat, fore ut adversus facultatis Decreta à Rege nullum proferretur Judicium quin prius suum ei obtulisset libellum, nihilominus die 7° Januarii accepit Decanus mandatum Regium quo jubebat Rex tria facultatis Decreta cancellari. quapropter Decanus hoc eodem die indixit Comitia ad Diem Sabbati 9.um februarii horâ decimâ matutinâ post Sacrum, ut convenirent Doctores omnes in Scholas Superiores de re gravissimi momenti ad facultatem pertinente Decanum dicentem auditurì. legit itaque coram facultate mandatum Regium his verbis expressum.

A nos chers et bien amés les Doyen et Docteurs Regens de la faculté de Medecine de nostre bonne ville de Paris.

De par le Roy

Chers et bien amés nous nous Sommes fait rendre compte des trois Decrets que vous avez rendu les 21, 24, et 28 du Mois de Janvier dernier à l'occasion du projet de l'etablissement d'une Academie de Medecine dans nostre bonne ville de Paris, et nous avons trouvé ces trois Decrets peu circonspects et peu mesurés en ce que vous aves decidé d'avance que ceux des Docteurs de la faculté de Medecine de Paris qui entreroient dans cet etablissement Seroient Rayés de la ditte faculté, a quoy jugeant necessaire de pourvoir, nous vous mandons et ordonnons de rayer de vos Registres les trois susdits Decrets, vous faisant deffence d'en rendre à l'avenir à l'occasion du projet d'etablissement

de la ditte Academie de Medecine, Sur lequel nous vous permettons cepandant de vous adresser à nous pour les representations que vous pouriez avoir à faire, Si n'y faites faute, Car tel est nostre plaisir, donné à Marly ce Six fevrier 1732 Signé Louis et plus bas Phelypeaux.

legit etiam Decanus inclusam cum Mandato Regio Illustrissimi Comitis de Maurepas Sequentem Epistolam.

A Marly le 6 fevrier 1732

Je vous envoye Monsieur un ordre du Roy par lequel vous connoistrés l'intention de sa Majesté Sur les trois Decrets que la faculté de Medecine à rendû les 21, 24 et 26 Janvier dernier à l'occasion du projet d'une Academie de Medecine à Paris, vous voudrés bien me mettre en estat de rendre compte à sa Majesté de l'execution de sa volonté. je suis, Monsieur, tout à vous
Maurepas

Quibus auditis illicò Regio mandato factum est Satis et coràm facultate Decanus tria facultatis Decreta lata Diebus 21. 24 et 26 Januarii cancellavit et facultatis ergà Regis Jussa obsequentiam testificatus est Illustrissimo Comiti de Maurepas Sequenti Epistolâ.

Monseigneur la faculté pour obeir aux ordres du Roy à Rayé de ses Registres les Decretz quelle avoit rendû le 21. 24. et 26 Janvier à l'occasion du Projet d'une Academie de Medecine experimentale et pratique dans Paris, elle s'estoit flattée Sur vostre lettre du 31 Janvier que sa Majesté auroit bien voulû Suspendre de s'expliquer au sujet de ces Decrets jusques apres l'examen du memoire que la faculté doit luy presenter. elle esperoit que la force et la validité des raisons quelle doit employer dans ce memoire pour s'opposer à cet etablissement auroit pû determiner sa Majesté à juger plus favorablement de ces Decrets. j'ay l'honneur d'estre avec un tres profond respect. Monseigneur
Vostre &c Baron Doyen

Iisdem in Comitiis exposuit Decanus Secum Mo Martineng plurima jam conscripsisse

rationum momenta adversus novam Medicinæ experimentalis Academiam in libello à facultate Regi offerendo inserenda; cum verò, ut patet Mandato Regio, libellus iste mox mose ad Regem deferendus erat, et aliundè facultati plurimum interesset ut libellus iste gravissimi momenti ex unanimi totius ordinis concursu et consilio componeretur, postulavit, ut aliquot tanti laboris Comites sibi adjungere vellet facultas. Decani postulationi annuere Doctores omnes, et vivâ voce appellati sunt, de majori ordine, mm. Nicolaus Andry, Thomas Bernardus Bertrand, Joannes Baptista Thomas Martineng; de minori, mm. Elias Col de Vilars, Ludovicus de Santeul, et Joannes Baptista Du Bois qui cum Decano componerent libellum Regi offerendum, postquàm à facultate recognitum fuerit, et sic conclusit.

H. T. Baron Decanus

Cum autem ex conclusione latâ Die Jovis 31. Januarii ab academico Tribunali, Rector Amplissimus Eminentissimo Cardinali de fleury Epistolam scribere teneretur, ipsum convenerat Decanus, et ipsi communicaverat libellum in quo præcipuæ rationes facultatis adversus novæ Academiæ institutionem summatim describebantur undè suam melius construere posset Epistolam. quoniàm libellus iste specimen exhibet illius quem Regi offerre meditabatur facultas hunc eo loci scribendum esse non inutile fore existimavi.

## Projet du memoire de la faculté contre l'etablissement de l'Academie de Medecine experimentale et Pratique

La faculté de Medecine en l'Université de Paris pleine de la soumission qu'elle doit au Roy et incapable de jamais s'en ecarter est preste de justifier la conduitte qu'elle à tenue dans les trois Decrets des 21. 24. et 26 Janvier 1732 à légard de la lettre du sieur Chirac. par la lecture de cette lettre il est facile de voir qu'il n'y est fait nulle mention des ordres du Roy, que M.r le Premier Medecin y propose simplement le projet d'une Academie experimentale et pratique comme son propre

ouvrage; et qu'il y prie la faculté de le seconder dans ses intentions. l'université au fait des droits et des usages de la faculté, a jugé ces Decrets si conformes à sa discipline qu'elle s'est crû obligée d'intervenir en son nom et de s'opposer à ce nouveau projet. la faculté supplie trés humblement sa Majesté de vouloir bien faire attention que toutes les fois que les Röis ses predecesseurs ont choisis pour leurs premiers Medecins des Docteurs en Medecine qui n'estoient pas de l'Université de Paris on à veû abonder dans cette Capitale une infinité de Medecins etrangers qui sous la protection de ces premiers Medecins y pratiquoient la Medecine nonobstant les defenses portées par les ordonnances des Roys, leurs Edits, leurs Declarations, plusieurs Arrests du Parlement et les Statuts de l'Université de Paris. c'est dans ces temps fascheux que la faculté qui s'epuisoit de jour en jour par les Depences qu'elle estoit obligée de faire pour agir contre ces Medecins etrangers, porta les Decrets celebres imprimés dans le livre des petits Statuts et usages de la compagnie pag. 85. et 97. il est aisé de connoistre par ces Decrets que la faculté n'a fait dans cette derniere occasion qu'une partie de ce qu'elle à fait autrefois lorsqu'il s'est agi de contenir chachun de ses Docteurs dans l'etroitte observance de ses Statuts et de leur faire executer le Serment qu'ils ont preté le jour de leur reception, par lequel ils se sont astreints de ne jamais consulter et de ne faire aucune conference touchant la Medecine avec aucun Docteur qui ne soit pas approuvé par la faculté. le Sieur Chirac marque dans sa lettre qu'il travaille à etablir dans Paris une Academie de Medecine experimentale et pratique. il sollicite sa Majesté de vouloir bien accorder à quatre Medecins etrangers le même droit de pratiquer la Medecine dans Paris que celuy dont jouissent ses Medecins ordinaires. enfin il en donne avis à la faculté. Sur cela la faculté apprehendant de n'estre plus à temps de prevenir les suittes dangereuses d'un tel projet, apres quatre deliberations s'est determinée à reclamer contre un pareil dessein et à renouveller les peines portées par d'anciens Decrets. apres ce detail de la conduitte que la faculté à tenüe à l'occasion de la lettre de Mr. Chirac, elle espere que sa Majesté reconnoistra qu'elle n'a rien fait par ses Decrets de contraire aux ordres du Roy, et qu'elle n'a suivi dans cette conjecture que les loix et les exemples que ses Peres luy ont laissé.

les premiers Medecins n'ont jamais eu de jurisdiction
ny d'inspection sur la faculté de Medecine de Paris.
elle à toujours esté independante de leurs ordres et de
leurs Reglements ce n'est pas cependant d'aujourd'huy
que quelqu'uns d'eux ont voulû usurper des droits qui
n'appartenoient qu'à la faculté; mais on à toujours
vû ces premiers Medecins echouer dans leurs projets
ou si par leur credit leurs entreprises ont eu lieu elles
n'ont pas subsisté longtemps. le S.r la Riviere Premier
Medecin d'henry 4: ayant obtenu par lettres Patentes
de 1598 le droit de faire examiner les Chirurgiens
et Apoticaires au prejudice de la faculté de Medecine
de Paris, en fût debouté l'année 1601 par Arrest du
Parlement. en 1611 le S.r Herouard Premier Medecin
de Louis 13 ne reussit pas mieux dans la pretention
qu'il avoit d'obtenir la surintendance de la Medecine
dans la ville de Paris et dans touttes celles du Royaume;
à la sollicitation de la faculté intervint un Arrest
du grand Conseil qui le debouta aussy de l'enterinement
des lettres qu'il avoit surpris. la même année en 1634
le S.r Bouvard Premier Medecin de Loüis 13 voulû
s'emparer du droit d'examiner et de recevoir les Chirurgiens
du Roy, des Princes et des Maisons Royalles. le Conseil
d'estat du Roy par un Arrest de 1635 conserva à la
faculté les Droits que ce premier Medecin vouloit
s'attribuer. le S.r Vallot premier Medecin de Loüis 14
voulût en 1665 donner des lettres de Maitrise à un
Apoticaire; il dechû de sa pretention par sentence
du Bailly du Palais dans la même année. en 1673
le S.r d'Aquin aussy premier Medecin de Louis 14
obtint par lettres patentes l'etablissement d'une chambre
de Medecine composée de Medecins etrangers qui six
semaines apres fût supprimée le même premier
Medecin trouva moyen de retablir par Arrest du
grand Conseil en 1683 cette même Chambre qu'on
appella Royale laquelle en 1694 fût totalement
supprimée sur les remontrances de la faculté de
Medecine de Paris.

Enfin le S.r Chirac projette aujourd'huy un etablissement
contre lequel la faculté n'a pas moins sujet de reclamer
et elle espere que le Roy luy rendra la justice que les
Roys predecesseurs luy ont toujours rendû lorsque les
representations ont pû parvenir jusques à eux.

Le projet de M.r Chirac tel qu'il a esté proposé à la
faculté est contraire à l'Article 87 et 88 de l'ordonnance
de Blois, aux Declarations du Roy des 3 May 1694;

20 Mars et 27 Juillet 1696, à l'Edit du Mois de Mars
1707 aux Arrests du Conseil d'Etat des 29 Juin 1694
et 12 Mars 1695. aux Arrests du Parlement des 2
Mars 1535, 12 7.bre 1598; 23 Mars 1599; 23 Janvier
1620 et premier Mars 1644 à l'Article 59 des
Status de l'Université de Paris concernant la Medecine.
enfin à plusieurs autres Reglemens intervenus en
consequence par lesquels il est fait defenses à touttes
personnes de pratiquer et exercer la Medecine dans
la ville et fauxbourgs de Paris s'ils ne sont Docteurs
de la faculté de Medecine en l'université de cette
Capitale.
La faculté de Medecine de Paris est une Academie
née de Medecine experimentale et pratique il n'y
pas dans le Royaume une compagnie qui ait des
memoires d'observations de Medecine pratique aussy
anciens et aussy suivis que les siens: ces Commentaires
en font foy; c'est dans ses Registres que se rencontre
la description de touttes les maladies pestilentielles,
malignes et contagieuses qui ont regné depuis son
etablissement non seulement dans Paris, mais
encore dans les autres Villes du Royaume ses
Theses qui sont des monumens d'erudition et d'obser=
=vation de pratique sont entre les mains de tous les
Scavans de l'Europe, par les Recueils de ces ouvrages
qui sont fort recherchez dans les Bibliotheques on
connoist quelle à été la pratique des Medecins de
Paris depuis plus de 300 ans et l'on ne peut rien
desirer de plus sur les faits extraordinaires et sur les
remedes nouveaux que ce qui en à été dit dans ces
ouvrages.
La faculté de Medecine s'assemble tous les premiers
jours du Mois pour y conferer sur les maladies qui
ont regné le Mois precedent. là chacun rapporte
ce qu'il à remarqué de nouveau et d'extraordinaire,
les remedes qu'il à employé; en un mot le succés
et l'evenement de sa pratique, on nomme ces
assemblées Prima Mensis. outre ces assemblées
des Prima Mensis, six Docteurs sont només d'office
avec le Doyen de la faculté pour se trouver tous
les samedys de l'année aux Ecoles de Medecine
et y visiter les malades qui s'y presentent en grand
nombre, ces Medecins conferent entre eux lorsqu'il
se rencontre des maladies rares et interessantes;
tous les examinent en particulier et apres une
meure deliberation ils ordonnent aux malades
ce qu'ils croyent mieux leur convenir.
M.r Chirac dans sa lettre à la faculté pretend
que son Academie seroit pour mieux connoistre les

maladies. mais la faculté à telle quelque chose à
emprunter d'autruy à ce sujet. c'est dans son fond que
le public à toujours trouvé non seulement de quoy eclaircir
les maladies les plus obscures et les plus dangereuses, mais
encore de quoy les detruire.
Mais ce qui est d'une plus grande consequence et ce qui
anime encore plus le zele de la faculté, c'est que le
projet de Mr. Chirac se trouve opposé au bien public.
vn des principeaux objets que se propose Mr. Chirac
dans l'etablissement de son Academie comme il
nous le marque expressement dans sa lettre, c'est
d'etablir dans la Medecine vne pratique uniforme:
cette pratique pretendue vniforme ne deviendroit
t'elle pas pernicieuse et dangereuse principalement
entre les mains de ceux qui viendroient par la suitte,
qui negligeroient infailliblement l'etude et la science
de l'Anatomie, de la Pharmacie et de la Chirurgie,
se contenteroient de consulter leur Tarif d'experience
et d'observations pour y suivre la pratique qui y seroit
designée. les Medecins avenir, se voyant vne loy
ecritte, ne se mettroient plus en peine de mediter
la nature, ny de l'etudier, ils voudroient pour ainsy
dire assujetir cette même nature au travail et aux
Loix de l'Academie de Medecine experimentale et
pratique.
Seroit-ce que Mr. Chirac voudroit reduire la Medecine
de nos jours au systeme des Empiriques, dont la principale
regle pour la connoissance et la Cure des maladies
etoit vn certain concours de symptomes et vn certain
choix de remedes moyennant quoy ils pretendoient
distinguer et geurir touttes sortes de maladies. ne
seroit-ce pas faire rentrer la Medecine en enfance,
et faire revivre vne doctrine meurtiere aneantie
depuis plus de seize cens ans.
mais d'ailleurs des observations vniformes sont
elles possibles, si elles sont sinceres? peut-on attendre
vne pareille vniformité dans des maladies de differens
päis, d'ou viendroient ces observations? de differentes
constitutions Epidemiques, de differens temperamens,
de differens remedes placés par des Methodes de
geurir differentes, dans des differens ages, en differens
sexes? car vn Praticien peut-il se dissimuler l'etrange
variation des symptomes qui accompagnent ces
differentes circonstances.
quelle raison Mr. Chirac peut-il avoir pour faire
vne nouvelle Academie de Medecine experimentale
et pratique? ne seroit-ce pas vouloir donner à cette

compagnie un droit qui n'appartient qu'à la faculté de Medecine. Mr. Chirac a-t-il quelque chose à opposer à la faculté sur la maniere dont elle fait la Medecine depuis plus de 600 ans. la faculté est-elle degenerée de la Science, de l'estime et de la reputation de ses Peres, est elle dechëue de la fidelité à suivre les Reglements, les usages et la discipline qu'ils luy ont laissé. ce ne fût pas le jugement qu'en porta le Cardinal de Touteville lequel étant venu en france pour la reforme de toutes les Universités du Royaume rendit ce glorieux temoignage à la faculté de Medecine de Paris, qu'aucune n'avoit si bien conservé ses Regles et sa discipline cela est arrivé dans le milieu du 15.^eme^ Siecle. Seroit ce que depuis ce temps elle auroit bronchée en quelque occasion; le contraire est prouvé par l'Edit du Mois de Mars 1707 portant Reglement pour l'étude et l'exercice de la Medecine dans tout le Royaume. dans l'Article 37 dudit Edit Louis 14 declare ainsy ses volontés à l'egard de la faculté de Medecine de Paris. attendu que par l'examen que nous avons fait faire des Statuts et des usages de la faculté de Medecine de nostre bonne ville de Paris, il a été reconnû qu'on n'y peut rien ajouter pour le bon ordre et l'utilité publique, nous declarons que nous n'entendons point comprendre ladite faculté dans nostre present Edit, ny rien changer à ses Statuts que nous voulons à l'avenir estre observés selon leur forme et teneur comme ils l'ont été par le passé.

Mr. Chirac est si persuadé de la capacité des Medecins de la faculté de Paris et de leur application à faire des observations de Medecine pratique qu'il veut luy enlever une partie de ses Docteurs pour en illustrer son Academie, ce qui seroit demolir une Academie deja toutte etablie pour en faire une nouvelle, occasioner une infinité de contestations entre les Medecins et diviser une compagnie de l'union de laquelle depend le progrés de la Medecine et la santé des sujets du Roy.

La faculté, cette Academie mere de touttes les autres Academies de Medecine du Royaume, pouvoit-elle consentir que ses Docteurs allassent dissiper ailleurs le patrimoine qu'ils tiennent immediatement d'elle? tous les Docteurs de cette

compagnie auroient t'ils pû ne pas sentir le coup mortel que porte à la faculté M.r Chirac en voulant luy derober une partie de ses sujets pour en construire l'academie qu'il projette de mettre sur la scene? seroit ce rien moins que derober à la faculté la gloire et le fruit que ses membres luy devoient rapporter? la faculté à telle pû temoigner en pareil cas trop de zele et de vigueur pour sa propre defense pro aris et focis! aussy les suffrages ont ils etté uniformes (à un ou deux pres) de la part de chacun des Docteurs qui se sont trouvés en grand nombre aux trois assemblées qu'elle à tenue, conformement à ses usages quand l'importance est aussy grave que celle d'un etablissement qui va non seulement à la ruiner de fond en comble, mais encore à introduire dans le Royaume l'Empirisme si condamné de tous les temps par la faculté.

Enfin si le Roi juge qu'il manque encore quelque chose aux preuves et aux temoignage que la faculté à donné dans tous les temps de son zele pour le bien public, elle est preste et en etat d'executer par elle même tout ce que sa Majesté croira de plus avantageuse pour perfectioner la Medecine.

Hoc igitur libello instructus Rector scripsit Eminentissimo Cardinali et D.o de Maurepas ut patet sequenti Epistolâ.

Je vous renvoye M.r le projet de vostre memoire comme j'ay crû qu'il n'y avoit point de temps à perdre, j'ay fait partir ma lettre hier au soir. je vous en communiquerai pourtant l'idée et le precis. je suis avec bien de l'attachement, M.r, vostre tres humble et obeissant serviteur.

N. Piat Recteur.

ce Mercredy 13 fevrier 1732

j'ay ecrit aussy à M.r de Maurepas.

Postridie Rector Amplissimus suæ ad Cardinalem Eminentissimum Epistolæ summarium misit ad me.

Monsieur, comme je n'ai pû faire de Double de la lettre que j'ay ecrite à son Eminence, je vais vous en faire un precis fidele.

Je luy annonce que tout le corps de l'Université à resolu d'intervenir dans vostre cause par touttes les voyes convenables.

je lui marque en general et en abrégé les motifs que l'Université à de s'opposer à ce nouveau projet. elle ne peut voir avec indifference s'élever à costé d'elle une Compagnie qui à un objet commun avec quelqu'une de ses facultés, separée et independante d'elle, ayant un autre Chef que le sien &c.
je luy declare que tout ce qu'a fait l'Université et la faculté dans cette affaire s'adresse uniquement au projet de Mr Chirac, qui ne l'a luy même anoncé à la faculté que comme son propre ouvrage &c.
En protestant de mon respect pour les ordres du Roy qui suppriment vos derniers Decrets comme peu mesurés et peu circonspects, je lui certifie qu'en general vous n'avez fait en cette occasion que ce que vous avez fait en plusieurs autres moins importantes: que la menace d'exclusion vous est assez ordinaire et autres compagnies de l'Université; qu'elle vous avoit paru plus necessaire icy que jamais, parceque vous n'avez pû regarder l'etablissement de la nouvelle compagnie que comme tendant à la destruction de la vostre; et que vous aviez crû devoir vous hâter de soustraire au nouvel edifice le fondemens sur lesquels on vouloit le bâtir suivant en cela vostre maxime familiere principiis obsta &c.
Je lui annonce un memoire de vostre part, dans lequel vous esperés montrer que le projet de la nouvelle Academie est destructif de vostre faculté; contraire aux ordonnances, Edits et Declarations du Roi, et à plusieurs Arrests, plus propre à jetter la division et le trouble parmi ceux qui s'appliquent à la Medecine qu'à exciter l'émulation; plus prejudiciable qu'utile au Public &c
Que les avantages qu'on se promet du nouveau projet se trouve eminemment dans vostre faculté; et que vous les augmenterés encore, si le Roi à quelque chose encore à vous ordonner la dessus &c.
Je finis par demander la protection de S. E. dans cette affaire cy auprès du Roi, protection dont nous avons d'autant plus besoin, que nous avons le malheur d'avoir pour adverse partie Mr le premier Medecin que nous estimons et honorons par bien des endroits, mais specialement par l'honneur qu'il à de veiller à la santé du Roi qui nous est si chere et si precieuse &c.
Voila, Mr, a peu près le precis de ma lettre, que je ne vous ay point communiquée, parceque je n'en ai

point eu le temps. je vous prie de me croire tres parfaitement et avec une estime singuliere M.r vostre tres humble et tres obeissant serviteur

N. Piat Recteur 13 fevrier 1732

cui quidem Epistolae tale fecit responsum Cardinalis Eminentissimus. le 14 fevrier 1732

J'ay receu Monsieur, la lettre que vous avez pris la peine de m'ecrire hier au sujet du Projet de l'Academie de Medecine que M.r Chirac se proposeroit d'etablir. vous pouvez adresser à M.r le Comte de Maurepas le memoire que la faculté à resolu de presenter à cet egard, et j'y aurai attention.

le Cardinal De fleury.

Non satis fuerat Illustrissimo Archiatrorum Comiti à Rege obtinuisse ut nostra cancellarentur Decreta, antequam facultas audita fuisset adversus nostram Academiam ipsius placitis tam fortiter obsistentem eò processit illius iracundia, ut contra privatos Doctores Regis potentiam armare non dubitaverit, ratus se violenta et usque diem inaudita tractatione facultatis nostrae constantiam ac fortitudinem debilitaturum esse.

dum igitur frequentia apud Decanum habebantur Comitia ad componendum libellum quem Rex equissimus sibi à facultate offerri permiserat, selectis è Doctoribus duo, ambo Pharmaciae Professores M.i Joannes Baptista Thomas Martineng et Andreas de la Leu expresso Regis mandato mittuntur in exilium.

De par le Roy

Il est ordonné au sieur Martineng Docteur de la faculté de Medecine de Paris de se retirer incessament en la ville de Arpajon, sa Majesté luy enjoignant d'y demeurer jusques à nouvel ordre et de faire certifier de son arrivée dans la ditte ville à peine de desobeissance. fait à Marly ce 12 fevrier 1732 Signé Louis et plus bas Phelypeaux

De par le Roy

Il est ordonné au sieur Delaleu Docteur de la faculté de Medecine de Paris de se retirer incessament en la ville de Nemour, sa Majesté luy enjoignant d'y demeurer jusques à nouvel ordre et de faire certifier de son arrivée dans la ditte ville à peine de desobeissance. fait à Marly ce 12 fevrier 1732 Signé Louis

et plus bas Phelypeaux

ubi primùm Decanus nuntium accepit Exilii M^{onum}
Martineng et Delaleu illicò facultatem convocavit
per Juramentum Die Lunæ 18.° Mensis februarii
horâ 10.ª matutinâ de rebus ad facultatem pertinentibus
Decanum dicentem audituram.
quibus in Comitiis exposuit Decanus Regio Jussu
in exilium missos fuisse M.^{os} Martineng et Delaleu
ambo Pharmaciæ Professores, velletitaque
facultas aliquem designare Doctorem qui loco
M.^i Delaleu primi Pharmaciæ Professoris,
Pharmaciam edoceret in Scholis inferioribus et
M.^{er} Petrus Afforty Pharmaciæ Exprofessor
qui Se Seultrò obtulit, à facultate designatus est,
quique cum Decano apud Pharmacopoeos
præesset Tyronum Examinibus si daretur
occasio.
prætereà censuit facultas quamprimùm Supplicandum
esse Regi ut velit duos nostros Collegas viros, tàm
ægrotantium utilitati, tàm Philiatrorum institutioni
consecratos ab exilio revocare, rogandam que
Parisiensem Academiam ut Suas preces cum
nostræ facultatis postulatione conjungat.
Denique Statutum est ad facultatis magnanimitatem
pertinere ut nostris Doctoribus pro facultatis causâ
exulibus è communi ærario facultatis Summa
largiretur ad Sustinendas Exilii impensas, atque
id omne penes Decani judicium ac prudentiam
relictum est; de quibus omnibus consentientibus
Doctorum omnium Suffragiis Sic conclusit

H. T. Baron Decanus

Itaque Decanus posterâ die Exules ambo
Pharmaciæ Professores adivit et unicuique
obtulit, facultatis nomine Marsupium continens
centum nummos argenteos eos que enixè rogavit
ut vellent hoc leve gratitudinis monumentum
à facultate suscipere, addidit omnia moliturum
se ut brevi à Rege illorum impetraretur
reditus, et facultatem Singulos que Doctores
ipsis nunquam defaturos esse pollicitus est
si diutiùs protraheretur exilium.
Interim convenit Decanus Rectorem amplissimum
eum certiorem facturus de exilio M.^{orum} Martineng
et Delaleu eumque rogaturus facultatis nomine
ut Universitas nobiscum vellet intercedere ad

impetrandum à Rege Collegarum nostrorum reditum, promisit Rector amplissimus Academiam Parisiensem facultati nostræ semper auxilio futuram, sed præsertim in hac occasione ubi de exilio duorum Professorum ageretur, et ad id negotii Universitatis comitia extra ordinem se indicturum esse die 20.ª Mensis februarii. vide res gestas in Academia paginâ 870.
Igitur juxtà conclusionem Academici Tribunalis scripsit Rector Amplissimus Epistolam Eminentissimo Cardinali Regni Administro quâ ipsi petebat ut vellet indicare locum, diem et horam ad excipiendum Universitatis Deputatos Exulum Medicorum reditum deprecantes, cui Rectoris amplissimi Epistolæ sic respondit Card. Emin.

a Issy le 23 fevrier 1732

Je m'en retourne ce matin à Marly, M.r, et ce lieu n'est pas commode pour y recevoir vostre Deputation, ainsy je vous prie de la remettre à nostre retour à Versailles, et j'auray attention de vous faire avertir du jour et de l'heure. vous scavez M.r, l'estime particuliere que j'ay pour vous

le Cardinal fleury.

Die Sabbati 1.º Mensis Martii habita sunt in Scholis superioribus menstrua Comitia prima Mensis dicta in quibus actum est de morbis grassantibus, qui fuerunt Pleuritides, peripneumoniæ, nothæ, legitimæ et malignæ, Rhumatismi, hæmorragiæ e naribus, Variolæ, Anginæ, Eresypelata, morbilli.
his in Comitiis retulit Decanus se distributionem Medico-chirurgicæ Theseos, sub Præsidio M.i Jacobi fourneau Die Jovis 6.º Martii propugnandæ impedivisse donec de eâ Thesi cum facultate communicaverit, ut potè quod sibi pluribusque Doctoribus ad Chirurgiam minimè pertinere videretur, legitque coràm facultate hujus Theseos titulum. an tutiores, frictionibus ex Mercurio, jucundioresque viæ sint ad profligandam luem veneream? quibus auditis, re in deliberationem missâ censuerunt omnes hanc Thesim omninò supprimendam esse nec sub titulo Quæstionis Medico-chirurgicæ esse distribuendam, cum Syphilidis curatio nequaquàm ad Chirurgos, Chirurgiam ve pertineat, imò experti ssimo-

Medici Scientiam expostulet. plures etiam Doctores qui talem Thesim Typis mandari audiverant nempe M.ri Joannes Baptista Mongin, David Vasse, Guillelmus Josephus de l'Epine oppositionem suam per magnum facultatis Apparitorem juridicè denunciaverant, undè hanc Thesim distribui prohibuit Decanus, aliamque Typis mandari curavit sub hac verborum serie an noxiæ Vulneribus Turundæ?

Dixit etiam Decanus se expectare diem quem diceret Cardinalis Eminentissimus ad excipiendos Universitatis et facultatis Deputatos circà exilium M.rorum Martineng et Delaleu, sed ubique circumferri Illustrissimum Archiatrorum Comitem à paucis diebus graviter ægrotantem jam in extremis versari et reverà posterà die accepit Decanus J. A. C. D.um Chirac obiisse Marliaco die 1.a Martii horâ post mediam noctem primâ, quæ quidem Mors magnum istud Academiæ Medicinæ experimentalis negotium, tot Decani curis Sollicitudinibusque prosecutum, cujus eventus Decanum, facultatemque tantoperè vexabat, illicò confecit atque omninò destruxit; etenim eo ipso die expedita sunt Jussa Regia quibus revocabantur exules.

De par le Roy

Sa Majesté ayant egard à la demande qui lui à esté faite par le S.r Chirac son premier Medecin d'accorder le retour du S.r Martineng Medecin de la faculté de Paris, elle à permis et permet audit S.r Martineng de revenir à Paris quand bon lui semblera, revoquant à cet effet, l'ordre qui lui enjoignoit de se retirer à Chartres. fait à Versailles le premier Mars 1732 signé Louis

et plus bas Phelypeaux avec Paraphe

De par le Roy

Sa Majesté ayant egard à la demande qui luy à été faite par le S.r Chirac son premier Medecin d'accorder le retour du S.r Delaleu Medecin de la faculté de Paris # quand bon lui semblera, revoquant à cet effet l'ordre qui luy enjoignoit de se retirer à Nemours. fait à Versailles le premier Mars 1732 signé Louis

et plus bas Phelypeaux avec paraphe

# elle à permis et permet audit Sieur Delaleu de revenir à Paris.

unde inutilis quoque fuit quam meditabamur Academiæ facultatis quæ deputatio ut patet sequenti Epistolâ E.^{mi} C.^{is} R.^{mi} Ad.^{bi} quam Decano misit Rector Amplissimus.

Lettre de Monseigneur le Cardinal de fleury adressée à Monsieur le Recteur à Versailles le 4 Mars 1732

J'avois remis, Monsieur, à nostre retour icy la Deputation de l'Université mais le motif de cette Deputation cessant tant par la mort de M.^r Chirac que par le rapel des deux Medecins exilés je compte qu'il n'en doit plus estre question et que ces evenemens vous epargnerons la fatigue d'un voyage; je suis Monsieur, tres parfaitement tout à vous le Cardinal fleury.

Hanc Eminentissimi Cardinalis Epistolam unâ cum sequenti Epistolâ misit Rector Amplissimus.

Quoique je ne doute pas que vous ne sçachiez Monsieur, la nouvelle de rapel de nos Exilés je vous envoye neantmoins la lettre par laquelle S. E. me l'apprend, parceque vous y verrés en même temps, que l'on abandonne le projet de M.^r Chirac: car je ne puis donner une autre interpretation à la lettre de M.^r le Cardinal, d'autant qu'en luy annonçant nostre Deputation je lui avois marqué en general qu'elle avoit pour objet les affaires de la faculté de Medecine sans lui rien dire en particulier des Exilés. je vais dans ce moment luy ecrire pour le remercier des bons offices que nous devons supposer qu'il nous a rendu. Si la place de M.^r Chirac est donnée, et que vous le sçachiés, vous me ferez plaisir de me le mander; je suis charmé que la Providence ait fait echouer le projet des Ennemis de la faculté, et tres aise que vostre compagnie ait dans cette occasion montré de la vigueur. elle ne doit point douter de la disposition des autres compagnies à lui preter la main, et en particulier du Zele avec lequel je me porterai toujours tant que je seray en place à agir pour son service; je suis avec une consideration infinie M.^r Votre &c Signé Nicolas Piat Recteur

ce 5 Mars 1732

Cum Decanus mandato suo mense superiori per urbis compita affixo notum fecisset omnibus Medicinæ candidatis hoc anno aperiendum esse Examen, convocavit Doctores omnes in scholas superiores die sabbati 22ª Martii horâ 10ª matutinâ post sacrum Candidatorum supplicationem audituros, nec non de aliis rebus ad facultatem pertinentibus deliberaturos. his in Comitiis sese coram facultate Steterunt duodecim Candidati, qui verba faciente Henrico francisco Bourdelin, facultati supplicaverunt ut admitterentur ad Examen. auditâ eorum supplicatione singuli de nomine, cognomine, Patriâ et Religione, nec non de brevi Quæstione Medicâ interrogati sunt, atque ipsis dictus est Dies Lunæ proximè futurus quo suas litteras testimoniales Baptisterii, Studiorum et Magisterii in artibus exhiberent; posteà dixit Decanus jam=dudùm Decanatum agente Mº Nicolao Andry à facultate Decretum fuisse ut deinceps Baccalaurei operationes chirurgicas et Demonstrationes Anatomicas in modum Examinis probatorii propriis manibus exercere tenerentur, nescire se quo fato Decretum illud tam laudabile effectum nondum sortitum fuerit. re in Deliberationem missâ rogatisque singulorum sententiis, censuerunt omnes Decretum illud quo Baccalaurei tenentur per Licentiæ curriculum operæ Anatomica et chirurgica propriis manibus exercere esse renovandum, ità ut non admittantur ad principium quin prius jurejurando promiserint se huic Decreto esse parituros. et cum res maximi momenti videbatur, Statutum est etiam quod in tribus Comitiis facultas super eâ re deliberaret. et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

Die Lunæ 24ª Martii sese corám facultate congregatâ Steterunt iterùm Candidati duodecim suas litteras testimoniales exhibentes, tum ex Doctoribus præsentibus sex appellati sunt vivâ voce, tres scilicet de majori ordine, Mer ægidius Adam Mer Petrus Antonius Lepy, et antiquorum defectu Mer Petrus Afforty; ex minori, Mer Michael Peaget, Mer Ludovicus claudius Bourdelin et Jacobus Trant, quibus traditæ sunt

examinandæ testimoniales Candidatorum litteræ iisdem in Comitiis secunda vice deliberavit facultas super operibus Chirurgicis et Anatomicis à Baccalaureis inposterum propriâ manu exequendis et censuit standum esse priori Decreto, et sic conclusit. H. T. Baron Decanus

Die 26.° Martii ~~post assiduas~~ post assiduas per annum ferè integrum Decani sollicitationes latum est Senatus consultum, quo non modò Jubentur Pharmacopoei præscriptas in Codice medicamentario Remediorum formulas exequi et observare sed etiam omnia facultatis Privilegia Pharmacopoeos spectantia renovantur atque confirmantur. scilicet apud Illustrissimum Procuratorem Catholicum vicit tandem utilitas publica et postulationis nostræ æquitas Chirurgorum Barbitonsorum authoritatem quam invidiosè adhibebant ut tale Senatûs consultum facultati nostræ non concederetur. hic est autem Arresti tenor.

## Arrest de La Cour de Parlement

## qui enjoint ~~aux~~ Apoticaires de la ville et fauxbourgs de Paris de se conformer au Dispensaire dressé par la faculté de Medecine de Paris.

Louis par la grace de Dieu Roy de france et de Navarre, au premier des huissiers de nostre Cour de Parlement, ou autre huissier, ou sergent sur ce requis, sçavoir faisons, que vû par nostre dite Cour la Requeste à elle presentée par les Doyen et Docteurs Regents de la faculté de Medecine de Paris, à ce que pour les causes y contenües il plût à nostre dite Cour ordonner que les Arrests et Reglemens d'icelle des 3 Aoust 1536. 25 8.bre 1591. 12 7.bre 1598. 20 X.bre 1599. 30 Aoust 1566. 20 Janvier 1571. 17 et 25 8.bre 1597. 28 Avril 1671. 7 7.bre 1672 les Declarations des 29 Mars, 19 Juillet 1696 l'Edit de Mars 1707.

Seront executez Selon leur forme et teneur; ce
faisant que tous les Apoticaires de la ville et banlieue
de Paris Seront tenus de se conformer au nouveau
dispensaire fait par la faculté de Medecine de Paris
dans Six Mois, à compter du jour que l'exemplaire
en aura été mis au Greffe de la Cour en vertu
du present Arrest. leur faire defense d'exposer
en vente autres preparations et compositions que
celles qui leur auront été decrites par les dits
Doyen et Docteurs de la faculté dans le dit
Dispensaire, tant en leur qualité que quantité,
Sous peine de cinq cens livres d'Amande: comme
aussy leur faire defenses de donner les dittes compositions
ni autres par eux faites aux malades et autres
personnes, Sur autres ordonnances que celles des
Docteurs de la dite faculté, ou Sur celles des Medecins
ordinaires du Roi, ceux des maisons Royales Servans
actuellement, Sans ordonnances dattées et Signées
des dits Medecins, desquelles ordonnances dattées
et Signées des dits Medecins, les dits Apoticaires
Seront tenus de tenir bons et fidels Registres sous
les peines portées par les Reglemens, à peine de 500.tt
d'amande applicable moitié au Roi, l'autre moitié
à la faculté. vû aussy les pieces attachées à la
dite Requeste Signée Drouart Procureur Conclusions
de nostre Procureur general, ouy le raport de
M.tre Zacharie Morel. tout consideré Nostre
ditte Cour ordonne que les ordonnances
Edit et Declarations registrées en nostre dite
Cour, ensemble les Arrests et Reglemens de
nostre dite Cour rendus au sujet des Medecins
et Apoticaires Seront executez Selon leur
forme et teneur, ce faisant que tous les Apoticaires
de cette ville et fauxbourgs de Paris Seront tenus
de se conformer au nouveau Dispensaire fait
par les Supplians dans la composition des
remedes y mentionnez, et ce dans Six Mois
à compter du jour du present Arrest et de
l'Acte de Depot qui Sera fait au Greffe de
nostre dite Cour du dit Dispensaire, apres
avoir esté Signé du Doyen de la faculté de
Medecine de cette ville de Paris: fait inhibitions
et defenses aux Apoticaires de donner les
compositions mentionnées audit dispensaire,
ni autres par eux faites aux malades, Sur
autres ordonnances que celles des Docteurs

de ladite faculté Licentiez d'icelle, ou autres ayant pouvoir d'exercer la Medecine dans cette ville et fauxbourgs de Paris et sans ordonnances dattées et signées des dits Docteurs, Licentiés ou autres ayant pouvoir, desquelles ordonnances lesdits Apoticaires seront tenus de tenir bon et fidel Registre, le tout sous les peines portées par les ordonnances, Edit et Declarations du Roy et Arrets de la Cour. fait en Parlement le 26 Mars 1732 et de nostre Regne le 17.eme par la Chambre Signé Mirey. Collationné Signé Davion

## Extrait des Registres du Parlement

Aujourdhuy est comparu au Greffe de la Cour M.tre Charles Drouart, Procureur en icelle, et des Doyen, Docteurs Regens de la faculté de Medecine de Paris, lequel pour satisfaire à l'Arrest de la Cour intervenu sur leur Requeste et Conclusions du Procureur general du Roy du 26 Mars 1732 à deposé au Greffe le dispensaire de la faculté signé du Doyen de la dite faculté, dont le depost à été ordonné par ledit Arrest, duquel Depost ledit Drouart à requis Acte fait en Parlement ce 27 Mars 1732 Signé Mirey Collationné Signé Guenard.

Signifié le troisieme jour d'Avril 1732 aux M.tres et Gardes de la Communeauté des Apoticaires de Paris, a cequ'ils n'en ignorent et ayent à s'y conformer signé Guillomet, Controllé signé Guenard.

le septieme jour d'Avril 1732 Signifié aux Apoticaires suivant la Cour sous la Charge de M.r le grand Prevost, aux Apoticaires des maisons Royalles et aux Apoticaires de l'Artillerie à cequ'ils n'en ignorent et qu'ils ayent à s'y conformer signé Deschizeaux controlé, Signé le Grand.

Die Sabbati 29.° Martii convocati sunt in Scholas Superiores horâ 10.a matutinâ post Sacrum Doctores omnes clarissimorum virorum qui examinandis Candidatorum libris prepositi fuere relationem audituri et de eâ suum judicium laturi; nec non de operibus Anatomicis et Chirurgicis à Baccalaureis propriâ manu inposterum exequendis tertiò et ultimò deliberaturi: retulerunt Examinatores, omnes Candidatos

exhibuisse litteras Baptisterii, Studiorum testimonia et litteras Magisterii in Artibus in Academiâ Parisiensi aut litteras Doctoratûs in aliâ facultate Medicinæ. quibus auditis omnes Candidatos admisit facultas ad Examen; posteà in deliberationem missa sunt opera Anatomica et Chirurgica à Baccalaureis in posterùm propriâ manu exequenda, et facultas duo priora super eâ re Decreta confirmavit, Sicque conclusit

H. T. Baron Decanus

Diebus Lunæ, Martis, Mercurii et Veneris proximè sequentibus ab horâ ipsâ secundâ pomeridianâ ad octavam examinati sunt duodecim Medicinæ candidati de Physiologiâ, Hygieine, Pathologiâ nec non de Aphorismo Hippocratis.

Die Martis 1° Aprilis habita sunt in Scholis Superioribus horâ sesquidecimâ matutinâ Comitia facultatis prima Mensis dicta in quibus actum est de morbis grassantibus, qui fuerunt Raucedines, Anginæ, Peripneumoniæ, Eresipelata, Apoplexiæ, febres malignæ, morbilli.

Die Sabbati 5° Aprilis convocati sunt Doctores omnes Medici in Scholas Superiores horâ decimâ matutinâ post sacrum clarissimorum Examinatorum relationem audituri et suum de eâ Judicium per Scrutinium laturi. retulerunt Examinatores, verba faciente eorum antiquiore M. Raymundo Jacob finot, candidatos omnes variis examinibus quibus eorum scientiæ periculum fecerant apprimè satisfecisse re in Deliberationem missâ omnes Candidati ex Doctorum omnium suffragiis, præstito prius super Evangelium solito Juramento ad principium admissi sunt, scilicet

Henricus franciscus Bourdelin, Parisiensis.
franciscus felicitas Cochu, Sangermanus in Layâ.
Ludovicus florentius Bellot, Roganus Ambianensis.
Adrianus Malaval, Parisinus.
olivarius Bougourd, Constantiensis.
Claudius Carolus De Jean, Parisinus.
Jacobus Albertus Hazon, Parisinus.
Gaspar Cochon Dupuy, Rupifortensis.
Joannes De Diest, Altenanus.
Renatus Bequyer, Andegavus.
Tussanus Gilbertus Boulland, Bituricensis.
Henricus Guyot, flexicus Andegavensis.

in Comitia deinde intromissi sunt septem Baccalaurei biennalis curriculi defuncti laboribus, qui verba faciente M.º Hyacintho Theodoro Baron Decani filio, manumissionem deprecati sunt, suppliceruntque pro examine practico et Licentiis, quorum supplicationi annuit ordo saluberrimus eâ conditione ut interessent omnes Thesi Quodlibetariæ post Paschalia propugnandæ ab eorum Commilitone M.º Ottone, Casimiro Barfeknecht. et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

Denique in Scholas inferiores processum est, ubi duodecim Medicinæ Candidati ex minori Cathedrâ principium fecerunt, et altâ majoris Apparitoris voce Baccalaurei renuntiati sunt.

Die Veneris 18.ª Aprilis convocati sunt in Scholas superiores horâ 10.ª matutinâ Doctores omnes de nuper renunciato Illustrissimo Archiatrorum Comite, de Codice Medicamentario tandem perfecto, et de majore facultatis Apparitore confirmando Decanum dicentem audituri.

1.º exposuit Decanus paucis abhinc diebus Christianissimum Regem elegisse sibi in Medicum primarium D.um Chicoyneau Universitatis Monspeliensis Cancellarium, et Rei Anatomicæ ac Botanicæ in eâdem Universitate Professorem, Regiæ prolis anteà Medicum ordinarium, et D.i Chirac fato functi generum, postulavitque num vellet facultas ei super nova dignitate gratulari. re in deliberationem missâ, censuit major Doctorum numerus D.um Chicoyneau Archiatrorum Comitem nuper renunciatum à Decano nomine facultatis cum Doctoribus deputatis, præeuntibus facultatis Apparitoribus fasces gestantibus esse salutandum, simulque ipsi offerendum Pharmacopoeam Parisiensem nuper editam, et oratione latinâ alloquendum, quia id Illustrissimo Archiatrorum Comiti gratiosum magis futurum esse dixerunt nonnulli Doctores et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

2.º dixit Decanus Codicis Medicamentarii editionem jam tandem omnibus numeris esse absolutam et exemplaria bis centum et triginta quæ facultati suppeditare tenebatur Typographus Cavelier propè diem esse distribuenda, statueret igitur ordo saluberrimus quomodò hanc distributionem

fieri vellet. re in deliberationem proposita, Censuerunt omnes Supremis Magistratibus, Illustrissimo Galliarum Cancellario, Illustrissimo Regiorum Sigillorum Custodi, Illustrissimo Senatus Principi, Curiæ Rationum, Vectigalium, et Magni Consilii Præsidibus illustrissimis, Procuratori Catholico, tribus in Supremo Senatu Regiarum causarum patronis, Academiæ Parisiensis Rectori Amplissimo, Rerum Civilium, Capitalium, et urbanæ Politiæ Propretoribus, atque etiam Procuratori Regio, Singulis unum Exemplar Codicis Medicamentarii elegantissimé compactum nomine facultatis à Decano et duobus Doctoribus esse deferendum; insuper singulis Doctoribus et Baccalaureis unum exemplar ejusdem Codicis in foliis esse distribuendum, Pharmacopœis Parisiensibus et Prætorianis singulis unum pariter exemplar, tum etiam singulis Pharmacopœis Lutetiæ degentibus, si quæ supersint Exemplaria, largiendum esse, et id omne pœnes Decani arbitrium relictum est, sic que conclusit

H. T. Baron Decanus

addidit Decanus Typographum Cavelier postulare ut sibi solverentur 68 libras quas impenderat jussu M.ri S.ni F.ci Geoffroy, tunc temporis Decani, ad Typis denuo mandanda sex folia Codicis Medicamentarii, vulgò Six Cartons, propter mutationes nonnullas quas facere facultati libuerat, et Censuerunt omnes hanc summam D.o Cavelier à Decano esse solvendam.

Denique exposuit Decanus majorem facultatis Apparitorem Petrum De la Grive nuper esse fato functum et ipsius filium natu majorem Petrum De la Grive jam à facultate fuisse nominatum ut Patris œgrotantis vices adimpleret, ipsique postea succederet in officio majoris Apparitoris vellet itaque facultas hanc nominationem Decreto suo confirmare, quibus auditis, et re in deliberationem missa ex unanimi Doctorum suffragio majoris Apparitoris in saluberrima facultate Parisiensi officium collatum est Petro la Grive filio, ea conditione, ut dato fidei jussore, ut moris est, bona facultatis quæ possidet sarta tecta que sint, et sic conclusit.

H. T. Baron Decanus

juxtà Superius Decretum; hoc eodem die Sequentem Epistolam misit Decanus ad Illustrissimum Archiatrorum Comitem D.um Chicoyneau

Monsieur

La faculté de Medecine de Paris desirant vous temoigner la part quelle prend au nouveau degré d'Elevation dont sa Majesté vous a honoré, elle vous prie de vouloir bien marquer le jour et l'heure auxquels il vous plaira recevoir ses Deputés. j'ay l'honneur d'estre &c.
le 18 Avril 1733.

hoc autem responsum ab Illustrissimo Archiatrorum Comite accepit Decanus.

A Monsieur Monsieur Baron Doyen de la faculté de Medecine

Je suis tres sensible Monsieur, à l'honneur que la faculté de Paris veut me faire, et vous étés le Maistre de regler avec elle le jour qui luy conviendra, si elle ne juge pas à propos que ce soit Mardy prochain, j'ay l'honneur d'estre parfaitement, Monsieur, votre tres humble et tres obeissant Serviteur Chicoyneau
Versailles 19 Avril 1732

Itaque Die Martis 22.a Aprilis Decanus cum M.ris Reneaume, Mongin, Adam, Bailly et Maloet Versalias profectus est et Sese apud M.um De la Vigne Collegam contulerunt, indeque induti veste talari cum humerale Coccineo praeeuntibus facultatis Apparitoribus ad Illustrissimum Archiatrorum Comitem, quem Sequenti oratione allocutus est Decanus.

Accedit Saluberrima facultas Parisiensis, Archiatrorum Comes Illustrissime, de nova dignitate tuâ gratulabundos animi sui Sensus tibi Significatura. accedit, non tam loci quem occupas Sublimitate, quam virtutum quibus ornaris allecta Splendore. magnum quidem est Sublimi Sedere loco. Sed maximum est Sublimem locum eximiis meruisse virtutibus. in eo enim eminentiae gradu positae Sunt ingenii tui dotes, ut omnium ad se rapiant animos, frontis Majestas cum

Morum suavitate ac probitate conjuncta, te pacis ac concordiae acerrimum declarant vindicem; facundia in dicendo, Rerum Anatomicarum Botanicarumque exquisitior doctrina, singularis in arte medendi peritia, te consummatum praedicant Medicum, eoque cumulatius commendant, quod satus sis sanguine Patricio atque perillustri. unius Regis erat aequissimi tam praeclaras renumerare dotes; et fecit splendide, dum tibi pretiosissimam suam concredidit valetudinem. faxit Deus ut nobis illam, pro Regni tranquillitate, pro populorum salute serves incolumem diu: faxit ut ex illo honoris fastigio, quo tua te virtus evexit, facultatem nostram benigno recreare velis aspectu, atque praepotenti stabilire praesidio adversus illius osores, qui numero et favore superbiunt; erit inde nostrorum omnium singularem observantiam ac venerationem experiaris; erit inde nominis tui famam posteritati valeas consecrare.

Huic Decani orationi, latinâ quoque oratione respondidit Illustrissimus Archiatrorum Comes, facultatem Parisiensem se semper summâ veneratione prosecutum esse testificatus est, et omni suâ authoritate effecturum ne quid detrimenti paterentur illius Privilegia. summo honori semper habiturum, si cum facultate nostrâ posset aliquando concurrere ad sustinendam restituendamve Medicinae dignitatem, se denique semper et ubique facultati auxilio futurum esse promisit; postea ipsi obtulit Decanus novum Codicem Medicamentarium eleganter compactum, quod quidem donum cum magnâ grati animi testificatione facultatisque laudando diligentiam excepit, nec passus est Decanum Doctoresque deputatos abire quin interessent prandio quod ad facultatem honorifice recipiendam liberalissime parari curaverat.

Die Veneris 2° Maii habita sunt in Scholis superioribus horâ sesquidecimâ matutinâ Comitia facultatis Prima Mensis dicta in quibus actum est de morbis grassantibus, qui fuerunt febres continuae cum exanthematis, Peripneumoniae, Apoplexiae fortes, morbilli, febres malignae cum Phrenitide aut affectibus Comatosis, Anginae levissimae, febres intermittentes pertinaces, Cutis affectiones, Rhumatismi, Eresipelata.

posteà Supplicuit M.er Joannes Antonius Daval Baccalaureus Medicus qui propter infirmam valetudinem Superiorem deseruerat Licentiam ut sibi liceret licentiæ labores resumere et cum novis Baccalaureis Examen Botanicum sustinere. Supplici annuit facultas et sic conclusit.

H. T. Baron Decanus

Die Mercurii 4.o Junii habita sunt menstrua facultatis Comitia in quibus expositi sunt morbi grassantes qui fuerunt febres continuæ malignæ, Gutturis inflammationes Peripneumoniæ quædam irregulares, morbilli, Apoplexiæ.

Die Lunæ 9.o Mensis Junii et diebus Martis, Mercurii et Veneris sequentibus novi Baccalaurei ab horâ secundâ pomeridianâ ad sextam de omni re Medicamentariâ simplici interrogati sunt, convocatis per schedulam Doctoribus omnibus.

Die Sabbati 14.o Junii convocati sunt in Scholas Superiores Doctores Medici omnes horâ 10.â matutinâ post sacrum de novis Baccalaureis nuperis diebus de omni materiâ Medicinali interrogatis suum judicium scrutinio laturi, necnon Examinatores Rationum prioris anni nostri Decanatûs Electuri.

1.o rogatis singulorum Doctorum sententiis probata sunt responsa Baccalaureorum in Examine Botanico.

2.o Examinatores Rationum prioris anni nostri Decanatûs more solito sorte ducti sunt, tres de majori ordine, M.i franciscus Gouel, Michael Ludovicus Reneaume de la Garanne et Joannes Besse; totidem de minori, M.i Ludovicus, Claudius Bourdelin, Joannes Baptista Boyer, Antonius, franciscus Guenault, et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

Die Martis 1.o Julii habita sunt in Scholis Superioribus Comitia Prima Mensis dicta, in quibus actum est de morbis grassantibus, qui fuerunt Catharri, Morbilli, febres Ephemeræ simplices, post morbillos abcessus Pulmonum, Phtises, febres Synochæ simplices cum hæmorragiis.

Eodem die convocati sunt Doctores omnes in Scholas Superiores horâ 10.â matutinâ clarissimorum virorum qui Rationes et Commentaria prioris anni nostri

Decanatûs examinaverant rationes audituri: his in Comitiis retulerunt Examinatores, verba faciente eorum antiquiore M.o francisco Gouel, se accuratè perpendisse historiam et rationes prioris anni nostri Decanatûs, nihilque deprehendisse quod ad facultatis dignitatem non pertineret, quodque in facultatis Commentariis Scribi non mereretur.
Iisdem in Comitiis M.i Leaulté et Reneaume facultati denunciaverunt librum cui titulus est observationes Medico practicæ à M.o Joanne Ludovico le Thieullier Collegâ, nuper editum, nullâ facultatis approbatione munitum, quique genuinam medendi Methodum pervertendo et aliorum Medicorum praxim elevando, non levem facultati inurebat infamiam, si facultas in hunc librum censurâ Suâ non animadverteret, quibus auditis, re in Deliberationem missâ, Statutum est hujusce libri quatuor Examinatores esse nominandos et illicò appellati Sunt vivâ voce, ex majori ordine, M.i Gouel et Reneaume; ex minori, M.i Bourdelin et Hunauld, qui librum M.i Ludovici Joannis le Thieullier perpenderent et de eo facultati referrent et Sic conclusit

H. T. Baron Decanus

Die Veneris 11.o Julii convocati Sunt per Juramentum in Scholas Superiores. Doctores omnes Medici, horâ post meridiem 3.a de Decreto Super libro M.i Ludovici Joannis le Thieullier nuper lato, tum etiam de postulatione M.i Petri Roussin de Montabourg Baccalaurei emeriti, Decanum dicentem audituri, nec non de aliis rebus ad facultatem pertinentibus deliberaturi. his in Comitiis dixit Decanus Se requirente M.o L.co J.ne Le Thuillier hac indixisse Comitia, ut deliberaret facultas num Standum Sit Superiori Decreto; contendebat enim M.r L.ovicus J.nes le Thieullier irritam esse debere libri Sui Denunciationem, ut pote quod ad hoc maximi momenti negotium Specialiter non convocata fuerat facultas, tum etiam quia ipse denunciator pro Examinatore fuerat appellatus. quibus auditis, re in Deliberationem missâ Censuerunt alii legitimam esse Denuntiationem hujusce libri à M.is Leaulté et Reneaume factam in ultimis Comitiis, et Standum esse Superiori

Decreto, verùm censuit major Suffragiorum numerus Superius Decretum annihilandum esse, et ut deinceps rectiori formâ procederetur, quamprimùm esse indicenda Comitia, in quibus Decanus ipse coràm facultate denunciaret librum à M.º L.ᶜᵒ J.ⁿᵉ Le Thieullier editum, et hujus libri Examinatores denuò nominarentur. Sicque conclusit

H. T. Baron Decanus

Exposuit posteà Decanus M.ᵘᵐ Petrum Roussin de Montabourg Baccalaureum emeritum sibi testificatum fuisse se vehementer optare Licentiæ gradum atque etiam Doctoratûs honorem in hac facultate Saluberrimâ consequi, sed hoc votorum suorum complemento frui sibi impossibile futurum, propter rerum domesticarum angustiam, et defectum pecuniæ solidæ, quæ requiritur ad Bursas Licentiarum et Doctoratûs persolvendas, nisi facultas vellet secùm benigniùs agere, sibique tempus concedere ad dictas Bursas persolvendas, quas in præsentiarum solvere omninò non posset. rogavit Decanus facultatem ut super eâ re deliberaretur; quibus auditis, quoniàm constaret eum esse virum probum et aliundè per Licentiæ suæ curriculum doctrinæ non vulgaris edidisset specimina; Bursæ pro Licentiis et Doctoratu facultati debitæ ipsi remissæ sunt unanimi Doctorum consensu, eâ conditione ut polliceatur et publico instrumento fidem suam adstringat se Bursas persoluturum, cum ad meliorem fortunam pervenerit, et insuper teneretur ipse ad proxima Comitia accedere, hancque gratiam à facultate petere; quod facturum promisit Decanus et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

Die Sabbati 12.º Mensis Julii 1732 horâ 10.ª matutinâ, convocata fuit facultas per Juramentum pridiè per schedulam ab Apparitoribus delatam in Scholas Superiores auditura Decanum denuntiantem facultati observationes Medico practicas M.ⁱ L.ᶜⁱ J.ⁿⁱˢ le Thiullier et illicò Examinatores hujusce libri nominatura. facultas audivit et approbavit Denuntiationem Decani et illicò vivâ voce

appellavit in Examinatores M. L.^{ci} J.^{nis} le Thieullier de majori, M.^{os} Finot, Winslow, Adam et Martinenq; de minori verò, M.^{os} Delaleu, Bourdelin, Chevalier, Hunauld et sic ex unanimi omnium consensu conclusit.

H. T. Baron Decanus

Dum autem deliberaretur accessit ad Comitia Accensus à M.^{o} L.^{co} J.^{ne} le Thieullier missus qui Decano et facultati sequentem actum significavit.

A la Requeste de Maistre Jean Loüis le Thieullier Docteur Regent de la faculté de Medecine en l'Université de Paris, Conseiller Medecin ordinaire de Sa Majesté en son grand Conseil, demeurant à Paris Rüe de Bracq Paroisse S.^{t} Nicolas des Champs ou il à ellu son domicile.
Soit signifié et declaré aux Doyen et Docteurs Regens de la faculté de Medecine assemblés aux Ecoles Superieures de la dite faculté qui se tiennent rüe de la Bucherie, que le dit Sieur le Thieullier proteste de nullité de ce qui à esté cy devant fait, pourroit estre fait aujourdhuy et dans la suitte par la ditte faculté contre le livre intitulé observationes Medico Practicæ que le dit Sieur le Thieullier à fait imprimés sur l'approbation du Censeur Royal et le Privilege du Roy, attendû que les dits Sieurs de la faculté n'ont aucun droit de censurer les livres deja approuvés par un Censeur Royal et imprimé et pour les autres causes et raisons à deduire en temps et lieu. Signé le Thieullier.

L'an 1732 le 12.^{eme} jour de Juillet onze heures du matin nous Louis Guillaume Des Lauriere huissier ordinaire du Roy aux Requestes du Palais du Parlement de Paris y demeurant Rüe et Paroisse S.^{t} Barthelemy soussigné avons signifié, donné laissé Coppie de L'Acte cy dessus et reiteré les protestations y contenues à M.^{rs} les Doyen, Docteurs Regens de la faculté de Medecine en l'Université de Paris trouvés assemblés aux Ecolles Superieures de la ditte faculté scitüées Rüe de la Bucherie en parlant pour eux tous au Sieur Baron Doyen de la ditte faculté, à ce que du contenu audit Acte les dits Sieurs Doyen Docteurs Regens de la dite faculté de Medecine n'en pretendent cause d'ignorance et leurs avons en parlant comme dessus donné et laissé la presente copie. Signé Guillaume Des Lauriere.

Die Sabbati 26º Julii convocati sunt Doctores omnes in Scholas Superiores horâ 10ª matutinâ post Sacrum Mrum Michaelem Procope Couteaux Collegam audituri et de aliis rebus ad facultatem pertinentibus deliberaturi. cùm à pluribus annis absens Mer Michael Procope Couteaux Quæstioni Quodlibetariæ in ordine suo præesse defuisset Statutorum vi ipso facto è Doctorum Regentium expungebatur Catalogo, et omnibus Scholæ muneribus ac emolumentis privabatur, redux itaque Mr. Mel. Procope Couteaux et de suo officio à Decano monitus, se coràm facultate stetit, plurimaque allegavit excusationum momenta quod muneri suo defuisset, scilicet se, nec per negligentiam, nec scientem, nec per contemptum Statutorum deliquisse, sed jamdudùm absentem suas disputandi vices recurrere à nemine monitum fuisse, imò sibi corpore debento impossibile fuisse, ut in hanc urbem reverteretur, postulavit que ut sibi liceret in ordine suo præesse et omnibus suis juribus ac Privilegiis gaudere. quibus auditis, lecto Statutorum Articulo 45º Re in Deliberationem missâ, rogatis singulorum Doctorum sententiis, plurimi petitioni M. Mlis Procope Couteaux annuendum esse et tum indulgentiâ ergà Collegam supplicem agendum esse censuerunt, plurimis contra contendentibus inviolatam huc usque Scholæ disciplinam Statutorum que dispositionem firmiter esse retinendam unde nulla conclusio lata est.

posteà accessit Mer Petrus Roussin de Montabourg et ipse supplicuit facultati ut sibi remitterentur Bursæ pro Licentiis et Doctoratu facultati debitæ, atque etiam gratias egit amplissimas pro collatis sibi à facultate beneficiis et pro concessâ sibi in ultimis Comitiis Bursarum remissione. facultas Decretum suum in gratiam supplicantis confirmavit et sic conclusit.

H. T. Baron Decanus

Die Lunæ 28. Julii et sequentibus Martis, Mercurii et Veneris diebus ab horâ 3ª pomeridianâ ad sextam Baccalaurei emeriti de Praxi Medicâ interrogati sunt, convocatis per schedulam Doctoribus omnibus.

Die Veneris 1º Augusti habita sunt in Scholis Superioribus menstrua facultatis Comitia

Primae Mensis dictaj in quibus actum est de morbis grassantibus, qui fuerunt dolores Rheumatici cum febribus inflammatoriis, febres malignae cum vehementibus Symptomatis, morbilli, Anginae, Eresipelata, Diarrhaeae, Dysenteriae.

Die Sabbati 2° Augusti, convocati sunt Doctores Medici omnes in Scholas Superiores horâ 10.ª matutinâ de Baccalaureis emeritis nuperrimé de Praxi Medicâ interrogatis Suam Sententiam Scrutinio laturi; de postulatione M.ri Michaelis Procope Couteaux Collegae; nec non de jure Rotuli deliberaturi.

his in Comitiis facultas probavit responsa Baccalaureorum emeritorum; eos que admisit ad Licentiam.

2° Jus Rotuli assignatum est iis qui per majorem partem ordinarii fuerant.

3° demum Supplicavit iterum M.er Michael Procope Couteaux ut Sibi liceret in ordine Suo praeesse; retulitque legitima censeri à facultate disputationis Quodlibetariae impedimenta, Regem, morbum, aut Carcerem, et addidit Se ità fuisse corpore detentum, ut omninò non liceret in hanc urbem reverti. quibus auditis re ad deliberandum propositâ, Censuit major Suffragiorum numerus concedendum esse M.° Michaeli Procope Couteaux ut primae Thesi Quodlibetariae post Martinalia propugnandae praeesset et omnibus Doctoris Regentis Privilegiis ac emolumentis frueretur, ità tamen ut jus Rotuli non obtineret, quoniam Baccalaureorum actibus non interfuisset, et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

---

Die Jovis 14° Augusti horâ 10.ª matutinâ convocati sunt per Juramentum in Scholas Superiores Doctores omnes M.um Ludovicum Joannem le Thieullier Collegam audituri. his in Comitiis M.er L.cus J.nes le Thieullier proposuit Se Si facultati libuerit alteram Editionem Suarum observationum Medico-Practicarum esse confecturum in quâ Praefationem emendaret, varias que modificationes aut explicationes adjiceret, modo observationum tenor ac Series nequaquàm immutarentur. Re in deliberationem missâ responsum est M.° L.co J.ni le Thieullier facultatem nihil decernere posse Super eâ re quin priùs auditi Sint Examinatores qui ad perpendendum ejus

librum nominati fuerant, expectandam esse eorum relationem, nihil forte in observationibus istis Medico practicis reperturos esse quod facultatis censurâ notari mereretur et sic conclusit.

## H. T. Baron Decanus

Die Dominicâ 24° Augusti Decanus comitante magno Doctorum numero septem Baccalaureos emeritos in Aulâ exteriori illustrissimi Archiepiscopi Parisiensis meritissimo Ecclesiæ Parisiensis et Academiæ Cancellario præsentavit, ipsumque allocutus est oratione, quâ demonstravit doctrinam et Charitatem Medicorum esse debere Comites individuas.

Die Lunæ 25° Augusti horâ post meridiem 3ª convocatis Doctoribus omnibus in Scholis inferioribus M^er Joannes Baptista Chomel Baccalaureus emeritus elegantissimam habuit Paranymphicam orationem de Medecinæ difficultatibus et honoribus, Licentiandorumque laudes celebravit.

Die Martis 26° Augusti in Aulam exteriorem Illustrissimi Archiepiscopi Parisiensis convenerunt Doctores omnes cum Academiæ Cancellario et de ordine Licentiandorum suffragia tulerunt hoc modo.

A. Ludovicus Maria Pousse, Parisinus.
B. Hyacinthus Theodorus Baron, Parisinus.
C. Joannes Baptista Ludovicus Chomel, Parisinus.
D. Achilles, franciscus fontaine, Bellovacensis.
E. Petrus Roussin de Montabourg, Constantiensis.
F. Robertus Hubertus Linguet, Remensis.
G. Otto Casimirus Barsexnecht Coeslino Pomeranus.

Signatum Bauyn Cancellarius.

quibus in genua procumbentibus cum Apostolicâ Benedictione licentiam docendi et faciendi Medicinam impetravit, tum M. Ludovico Mariæ Pousse qui primum Licentiæ gradum obtinuerat Quæstionem Medicam proposuit Cancellarius, cui ubi satisfecit, Cancellarius, Decanus et Licentiati ad templum Beatæ Mariæ sese contulerunt, ubi præstito super Evangelium Juramento, pro exantlatis feliciter

laboribus Licentiæ, Deo Optimo Maximo gratias egerunt amplissimas.
Die Veneris 28.º Augusti horâ post meridiem convocatis in Scholas Superiores Doctoribus Bursarum partitio definita est.
Die Lunæ 1.º 7.^bris habita sunt menstrua facultatis Comitia prima Mensis dicta, in quibus actum est de morbis grassantibus qui fuerunt Diarrhea, Dysenteria, Tenesmus, Morbilli, febres malignæ cum Alvi fluxibus, febres intermittentes, Variolæ.
Die Sabbati 6.º 7.^bris horâ 10.ª matutinâ convocati sunt Doctores omnes in Scholas Superiores de re ad antiqua nec interrupta hucusque facultatis jura pertinente deliberaturi: his in Comitiis exposuit Decanus die 24.ª hujus Mensis quâ lustrabantur Pharmacopoeorum officinæ, se se cum duobus Pharmaciæ Professoribus more solito contulisse in Cellam ubi divenduntur aquæ minerales Vichienses et aliæ, illas aquas examinandi causâ, verum per aquarum mineralium distributioni præpositos non licuisse facultatis Deputatis aquas minerales, ut moris est, expendere, dicentes se propter rationes sibi incognitas id vetitos esse ab Illustrissimo Archiatrorum Comite; quod cum vidisset Decanus instrumentum juridicum ab Accenso confici curavit, quo protestabatur facultas adversus recusationem sibi factam, ne jus suum hactenus interruptum, ullo modo infirmaretur. quod quidem instrumentum coram facultate sic legit Decanus.

L'an 1732 le 4.^eme Jour de 7.^bre avant Midy à la Requeste de Maistres Hyacinthe Theodore Baron, André Delalee et Jean Baptiste Thomas Martineng, Doyen et Docteurs Regents de la faculté de Medecine en l'Université de Paris et à present Professeurs en Pharmacie tant pour eux que pour la ditte faculté qui ont Eleus leur Domicile en leur Ecole Scize Rüe de la Bucherie, je me suis francois Crespin huissier à Cheval au Chatelet de Paris y demeurant Rüe Comtesse d'Artois soussigné expres transporté avec les dits Sieurs de la faculté accompagnés des Gardes du Corps des Marchands Apoticaires Epiciers à Paris dans plusieurs Boutiques de Marchands Maistres

Apoticaires Epiciers de cette ville et fauxbourgs
de Paris et Apoticaires Privilegiez qui se sont
trouvez dans les Rües et Places par ou les dits
Sieurs ont pris leur Routte, pour suivant et
conformement aux Statuts, Arrests, Sentences
et Reglement de Police proceder à la visite
generale des Drogues, Compositions et Medicaments
estant en icelle, à l'effet de verifier s'il ne se
commettoit point d'abus, et si le public ne souffroit
point, et nottament au Bureau ou se fait la
distribution des Eaux de Vichy, forges et autres
lieux, sçis rüe Desprouvaires pres St. Eustache,
ou estant entrez au fond d'une Cour, est survenû
au devant des dits Sieurs de la faculté deux particulierz
dont l'un s'appelle Aleaume et l'autre n'a voulû
dire son nom de ce interpellé suivant l'ordonnance;
lesquels ont dit qu'ils ne pouvoient faire l'ouverture
de Leur Magazin ou sont les dittes Eaux pour
les voir et visiter, ayant receû des ordres de Mr.
Chicoyneau Premier Medecin du Roï de ne pas
les montrer aux dits Sieurs de la faculté pour des
raisons à eux inconnues, pourquoy ils ne pouvoient
leur en permettre l'entrée et ont refusé de signer
leur reponse de ce interpellés suivant l'ordonnance
et attendu que le refus qui leurs est fait est contraire
aux Statuts, Arrests, Reglemens et à la possession
que les dits Sieurs de la faculté ont de voir et visiter
les dittes Eaux et tout ce qui entre dans le corps humain,
et que c'est un trouble dans leurs fonctions et dans
leur possession, ils m'ont requis de leur donner Acte
dudit Refus, pour se pourvoir par les voyes et ainsy
qu'ils aviseront bon estre, ce que je leur ay octroyé;
fait et dressé le present pour leur servir et valoir
en temps et lieu ce que de raison et ont signé le present
avec moy H. T. Baron Doyen.

De la Leu, ancien Professeur en Pharmacie.

Martineng Professeur en Pharmacie.

Crespin.

controllé à Paris le 5 7.bre 1732. Reg. 203, fol. 154
Bertin

Deliberavit itaque facultas quid nunc facto
opus esset. quibus auditis, rogatis singulorum

Sententiis, Censuit facultas, antequam summo jure adversus Illustrissimum Archiatrorum Comitem ageretur, ipsi à Decano scribendam esse Epistolam, quâ sciscitaret Decanus ab Illustrissimo Archiatrorum Comite, num reverà ipsius jussu facultati non licuerit aquas minerales more solito perpendere et sic conclusit. H. T. Baron Decanus

Decanus itaque sequentem Epistolam scripsit Illustrissimo Archiatrorum Comiti D. Chicoyneau.

Monsieur

C'est avec confiance que la faculté de Medecine de Paris s'adresse à vous, pour vous demander justice sur le refus que les Commis à la vente des Eaux Minerales luy ont fait de luy laisser examiner les dittes Eaux; c'est un droit dont la faculté jouit de tous les temps, et qu'aucun Premier Medecin jusques à present ne luy a disputé. la faculté, Monsieur, est bien eloignée de penser que vous ayez part en aucunne façon à ce refus, quoy qu'on se soit servi de vostre nom et de vos ordres pour l'autoriser; elle connoitt trop bien cet esprit de paix, de droiture et de justice qui anime touttes vos actions pour avoir un pareil soupçon; elle vous prie de faire attention que si elle cessoit de faire cet Examen juridique des Eaux Minerales, le Public et les Medecins même seroient en droit de leurs refuser leur Confiance. j'ay l'honneur d'estre &c.

Baron Doyen

de Paris ce 7. 7.bre 1732

cui quidem Epistolæ sic respondit Illustrissimus Archiatrorum Comes.

J'ay deja eû l'honneur, Monsieur, de vous assurer de vive voix, lors que vous avez bien voulû me faire celuy de me donner des marques publiques de vostre estime et de celle de vostre celebre faculté, que je ne souhaitois rien si ardemment que de concourir avec vous pour en soutenir les droits et les Privileges, bien loin d'estre dans la disposition à y donner

la moindre atteinte; je vous avoueray ingenument que je n'ay pû et ne puis encore me persuader que le refus de vous laisser visiter le Bureau des Eaux Minerales doive estre consideré comme une infraction de ces Priviléges, le Roy m'ayant fait la grace de m'en confier la direction, il me paroist que c'est uniquement à moy à repondre de l'utilité et de la bonté des Eaux qui s'y distribuent et à commettre par consequent des personnes capables de discerner et de bien connoistre les qualités de ces mesmes Eaux et à veiller avec attention et assiduement à leur distribution; c'est dans cette veüe et pour eviter la continuation des plaintes du public touchant l'alteration des Eaux, que j'ay nommé et choisi un inspecteur et des Commis eclairez fidels et attentifs, de façon que cet ordre estant ainsy etabli depuis quelque temps comme vostre faculté ne peut l'ignorer, d'autant moins que je l'en ay fait informer avant quelle se determina à faire la visite des Eaux; vous me permettrez de vous representer qu'une semblable visite, est non seulement mal fondée, mais quelle tend visiblement à me depouiller du droit essentiel de la Surintendance ou direction des Eaux minerales qui m'a été attribué par sa Majesté, outre qu'elle est aussy absolument inutile, puis qu'il n'est pas possible qu'en examinant une seule fois dans le Cours de l'année une Bouteille d'eau minerale, vous soyez en estat de juger de la qualité des Eaux qui se distribuent journellement. je me flatte, Monsieur, que ces raisons vous paroistront assez pertinentes de même qu'a toutte votre illustre faculté pour authoriser le refus de laisser visiter des Eaux dont la direction m'est uniquement confiée, et que vous me ferez la justice de croire qu'en faisant cette demarche, je n'ay point eu d'autre dessein que celuy de maintenir le droit le plus essentiel de cette direction, estant au surplus penetré des sentimens de la plus parfaite veneration pour vostre compagnie, de même qu'avec ceux de l'estime la plus sincere Monsieur vostre tres humble et tres obeissant serviteur Chicoyneau

à fontainebleau ce 15. 7.^bre 1732

Die Jovis 8.^a 7.^bris hora post meridiem 3.^a convocati sunt Doctores omnes in scholas superiores, audituri rationes prioris anni nostri Decanatus, et lecta, audita

probatæ que sunt et ab omnibus subsignatæ dictæ Rationes et Commentaria, sicque conclusit

H. T. Baron Decanus

Die Mercurii 1.° 8.bris habita sunt Menstrua facultatis Comitia Prima Mensis dicta, in quibus expositi sunt morbi grassantes.

Die Sabbati 18.a 8.bris orthodoxorum Medicorum Patrono Divo Lucæ sacrâ more solito convenerunt in Scholarum sacello, Doctores frequentissimi interfuturi sacro solemni quod celebratum fuit, indeque à majore Apparitore vocati sunt ad Comitia in quibus plura Decreta recitata fuerunt, ut moris est, et Apparitores posteà coram facultate deposuerunt fasces, quæ ex Doctorum consensu et solito præstito juramento ipsis redditæ fuerunt. intromissi deindè Baccalaurei, appositâ super Evangelium manu solitum denuò præstitere Juramentum.

Die Lunæ 20.a 8.bris postridiè Divi Lucæ plurimi in Scholas superiores convenere Doctores et interfuere Sacro solemni pro defunctis Doctoribus celebrari solito. peractis rebus sacris ad Comitia ventum est in quibus circà horam 11.am comparuerunt paucis anteà diebus à majore Bidello more solito compellati Barbitonsorum Chirurgorum Præpositi quatuor, absente Primi Chirurgi Vicario Præposito perpetuo, Catalogum suum obtulerunt Præpositi et solitum Vectigal quinque librarum cum quatuordecim Assibus persolverunt. sed cum, nec ad esset Primarii Chirurgi Vicarius, nec Præpositi rogati Catalogum suum subsignare voluerint, et solitum præstare juramentum recusaverint, de eorum comparitione protestata est per Acconsum qui sequens instrumentum illicò construxit.

Proces Verbal

L'an 1732 le 20e jour du Mois d'octobre sur les dix heures du matin, Nous Pierre Simon Robinet Huissier du Roy aux Requestes du Palais à Paris y demeurant Rüe des Gravilliers Paroisse St. Nicolas des Champs soussignez à la Requeste des Doyen et Docteurs Regens de la faculté de Medecine en l'Université de Paris, nous sommes transportez aux Ecoles superieures de la dite faculté Paroisse St. Ettienne du Mont, où ils ont eleu leurs domiciles pour faire nostre proces Verbal de ce qui se doit passer au sujet du serment que doivent preter

au dit jour et heure en la dite faculté les Lieutenant et Prevosts des Mtres Chirurgiens Barbiers de Paris, lesquels en pretant le dit Serment doivent payer un Ecu d'or de cent quatorze sols et presenter la liste de leurs Jurez et Maistres aux fins de l'execution des anciens Reglemens et usages renouvellez par les Concordats de 1577 et 1644 dont l'Arrest du 7 fevrier 1660 à ordonné l'execution, lesquels Prevosts au nombre de quatre, sçavoir françois Guillaume Souchay, Marc Antoine Manteville, françois Cucuelle, et Joseph Besnard ainsy qu'ils m'ont dit s'appeller sont entrez brusquement en l'assemblée de la dite faculté et ont jetté sur le Bureau d'une maniere indecente un papier plié qu'ils ont dit estre le Catalogue des Maistres de leur Communeauté, ensemble un autre Papier plié dans lequel apres leur sortie on à trouvé la somme de cent quatorze sols. les dits quatre Prevosts sommez et interpellé par Mtre Baron Doyen de la faculté de declarer si Mr le Lieutenant du premier Chirurgien du Roy estoit avec eux, ont repondû que non. interpellé de declarer si le Papier qu'ils ont dit estre leur Catalogue estoit signé d'eux, et de Mr le Lieutenant du premier Chirurgien du Roy ou s'ils le vouloient signer, ont dit qu'il ne l'estoit pas, et ont refusez de le signer. interpellez de preter le serment accoutumé conformement aux anciens Reglemens et usages, se sont retirez avec vivacité, confusion et precipitation et ont dit en courant qu'ils n'avoient pas de serment à preter, un des quatre Prevosts ayant dit aux trois autres retirons nous promptement, ce qu'ils ont fait, en sorte que leur fuitte precipitée à mit Mr le Doyen hors d'estat de pouvoir rien repliquer, et de leur faire les autres questions ordinaires en pareil cas.

De laquelle comparution Mrs les Doyen et Docteurs Regents de la dite faculté ont protesté de nullité, attendû qu'elle n'est pas conforme aux anciens usages et Reglemens et à ce qui s'est trouvé pratiqué en pareil cas par les anciens Chirurgiens de St. Cosme avant qu'ils fussent reunis avec les Barbiers Chirurgiens et à ce qui s'est pratiqué depuis la reunion des dittes deux Communeautes par l'Arrest du 7 fevrier 1660 qui doit avoir son execution en entier, puisqu'il à même esté executé pendant

nombre d'années par la Communauté des M^tres Chirurgiens Barbiers.

1°. Le Lieutenant de M^r le premier Chirurgien du Roy comme Prevost perpetuel de ladite Communauté doit estre present avec les autres Prevosts conformement aux Arrests et Concordats.

2°. la faculté de Medecine proteste de nullité de la ditte Comparution en ce que les dits Prevosts en Charge ont refusé de prester le Serment ordinaire, quoyque le dit Serment soit conforme aux ordonnances et Reglements et ait esté presté de tout temps par leurs predecesseurs ainsy qu'il paroist par les anciens Registres de la faculté ou les anciens Chirurgiens ont signez aussy bien qu'on fait depuis leur reunion les Maistres Chirurgiens Barbiers.

3°. la faculté ne peut pas approuver la liste qu'ils luy ont presentez de tous ceux qu'elle comprend sous le nom de M^rs les Chirurgiens Jurés de Paris, parceque par l'Arrest du 23 Avril 1605 il leurs est defendu de prendre cette seule qualité mais celle de Maistres Barbiers Chirurgiens laquelle qualité ils doivent avoir retenüe depuis leur reunion, ainsy qu'ils l'ont prise dans leurs autres Listes et Catalogues et encore parceque plusieurs de ceux qui y sont inscrits ne doivent pas estre reputez ny reconnus Maistres, n'ayant pas été receus dans les formes prescrites par l'ordonnance de Blois, les Statuts de la faculté de Medecine, Concordats homologuez en la Cour, et autres Arrests contradictoires de la dite Cour, la dite faculté ayant encore improuvé le dit Catalogue parcequ'il n'estoit pas signé d'aucune personne, l'usage estant qu'il le doit estre par les Lieutenant et Prevosts, pourquoy la ditte faculté nous à requiz de le signer et parapher ne varietur, ce que nous avons fait au desir de nostre present procés verbal et donné Acte à la ditte faculté de la protestation qu'elle à fait contre l'Arrest du 11 Mars 1724 en ce qu'il luy fait prejudice contre lequel elle s'est deja pourveue par lettres en forme de Requeste Civile qu'elle va faire juger au premier jour: et les Doyen Docteurs Regents de la ditte faculté nous ont pareillement requis de leur donner Acte de la comparution de l'autre part.

et protestations par eux contre elle faite, ainsy que de signifier et bailler copie du present Proces verbal aux dits Lieutenant, Prevosts et Communeauté des M.tres Chirurgiens Barbiers au Bureau de leur dite Communeauté a ce qu'ils n'en ignorent, dont acte à M.tre Hyacinthe Theodore Baron Doyen de la dite faculté signé avec nous le present proces verbal pour et au nom de la dite faculté et en sa presence

H. T. Baron Doyen

Robinet

Controllé à Paris le 21 8.bre 1732 signé

Reg. 211, fol. 95. ...... Sauvage

Et le dit jour 20 du Mois d'octobre au dit an 1732 apres midy a la Requeste de Messieurs les Doyen et Docteurs Regens de la faculté de Medecine de l'Université de Paris qui ont eleû leurs domiciles en leurs susdites Ecoles sises Rüe de la Bucherie Paroisse S.t Estienne du Mont, J'ay Pierre Simon Robinet Huissier du Roy aux Requestes du Palais du Parlement de Paris y demeurant Rüe des Gravliers Paroisse S.t Nicolas des Champs soussigné signifié Baillé et laissé copie du Proces verbal cy dessus et des autres parts à la Communeauté des M.tres Chirurgiens Barbiers de S.t Cosme en leur domicile au Bureau de leur Communeauté Rüe des Cordeliers à Paris en parlant à un Portier qui n'a voulû dire son nom, de ce interpellé a ce qu'ils n'en ignorent et leur ay parlant comme dessus reiteré les protestations y portées et laissé Copie tant dudit proces verbal que du present.

Robinet

Controllé à Paris le 21 8.bre 1732. Reg. 211. fol. 95.

Signé Sauvage

Vocati deinde fuerunt Pharmacopoei Parisienses Pretoriani qui adfuerunt cum suo Syndico et omnes apposita super Evangelium manu solitum prestitere Juramentum inter manus Decani.

Die Martis 4.o 9.bris habita sunt menstrua facultatis Comitia Prima Mensis dicta, in quibus actum

est de morbis grassantibus qui fuerint febres Catarrhales Malignæ, Variolæ Regulares et Anomalæ, Parotides, Diarrhææ, dyssenteriæ, Morbilli; Pectoris inflammationes, Apoplexiæ.

Die Mercurii 5ª 9bris convocati Doctores omnes per Juramentum in Scholas Superiores horâ post meridiem 3ª clarissimos Examinatores de libro Collegæ Mri Ludovici Joannis le Thieullier referentes audituri et super eorum relatione deliberaturi, quibus in Comitiis sequens latum est Decretum quod postridie Typis mandatum fuit singulis Doctoribus distributum, per urbis compita ac Doctorum valvis affixum et per majorem Apparitorem Mº Lºco Jni le Thieullier significatum.

# Decretum Saluberrimæ facultatis Parisiensis de libro Mri Ludovici Joannis le Thieullier, cui Titulus est observationes Medico practicæ Parisiis 1732

Anno domini supra Millesimum Septingentesimo trigesimo Secundo, Die Mercurii quinto 9bris horâ post meridiem 3ª legitimè, ut moris est, et per Juramentum congregata fuit Saluberrima Parisiensis Academiæ facultas, auditura relationem Clarissimorum Doctorum quibus demandata fuerat Provincia examinandi libellum cui titulus est, Mri Lci Jnis le Thieullier Doctoris Medici Parisiensis observationes Medico practicæ Parisiis 1732 atque super clarissimorum virorum relatione deliberatura. Examinatores retulerunt facultati.

1º in hocce libello fallacem et exitiosam faciendæ Medicinæ Methodum contineri.

2º receptas et usu comprobatas huc usque Praxeos Medicæ leges in eodem libello imperitè perverti, malignè depravari.

3º Præfationem hujus libelli temerariam et mendacem, Tyronibus insidiosam, non huic facultati solum et ejus doctrinæ, sed et præstantioribus cujuslibet ævi Regionisque Medicis esse injuriosam.

quibus auditis re in Deliberationem missâ, collectisque omnium Doctorum Suffragiis, facultas, ut non minus publicæ Civium Saluti, quam Tyronibus informandis consuleret, Censuit.

1°. improbandum esse libellum Mi. Ludovici Joannis le Thieullier, eumque censurâ suâ notandum esse judicavit.

2°. cum non semel à facultate decretum fuerit, pluribusque supremæ Curiæ Senatus Consultis vetitum, nequis Collegii Parisiensis Doctorum ullum in lucem emittat de Medecinâ librum inconsultâ facultate, statuit iterum hoc Decretum renovandum esse; interea monendum Mum. L. J. le Thieullier caveat in posterum ab edendis in lucem ullis de Medicinâ libris inconsultâ facultate, nisi malit nomen suum ex Doctorum albo expungi.

Denique ut omnibus urbis et orbis incolis notum sit quanto studio publicæ Civium utilitati, Tyronum informationi, suisque Doctoribus in officio continendis invigilet ordo saluberrimus, præsens Decretum publici juris faciendum esse voluit, valvisque Doctorum et in Compitis quo citius affigendum. et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

## Reconnoissance et cautionnemt De La Grive premier Bedeau de la faculté pour les meubles et effets qu'il à entre ses mains appartenants à la dite faculté.

Aujourdhuy sont comparus pardevant les Conseillers du Roy Notaires au Chatelet de Paris soussignez Sieur Pierre la Grive Me. tre Relieur à Paris et grand Bedeau de la faculté de Medecine en l'Université de Paris et Marie Elisabeth Dupuis sa femme qu'il authorise à l'effet des presentes demeurants aux Ecoles de Medecine Rüe de la Bucherie Paroisse St. Estienne Du Mont, lesquels ont

reconnu avoir été mis en possession des effets
cy apres, Sçavoir
quatre Surplis garnis de Dentelles.
Six Aubes avec leurs Amicts et leurs Cordons.
Six Nappes garnies de Dentelles servans à
couvrir les Credences.
huit Mouchoirs à essuyer les mains.
deux Coiffes pour le Calice et deux pour la Patene.
huit Purificatoires.
quatre Bords d'Etolle.
Six Nappes d'Autel trois grandes et trois moyennes.
quatre grands Rideaux de Toile blanche garniz
de leurs Tringles Anneaux et Cordons servans dans
la Chapelle.

## Ornements Rouges

Vn devant d'Autel, vne Chasuble garnie, deux
Tuniques garnyes, quatre Chappes, deux Couvertures
de Pupitre, deux oreillers, avec la garniture du
Calice et les Corporaux.

## Ornements blancs

Item vn Devant d'Autel, vne Chasuble garnie,
deux Tuniques garnies, Deux Chappes, deux
Couvertures de Pupitre avec la garniture du Calice
et les Corporaux.

## Ornements Noirs

Item vn Devant d'Autel, vne Chasuble garnie,
deux Tuniques garnies, Trois Chappes, dont vne
garnie de Moire d'argent, deux Couvertures de
Pupitre avec la garniture du Calice.

## Argenterie

Item Six Chandeliers, dont trois à cercle de Cuivre,
vne Croix, quatre Pots à Bouquets garnys de
leurs Bouquets de fleurs artificielles, vn Calice
avec sa Patene le tout d'argent, deux Burettes
avec leur Bassin d'argent doré le tout pesant
ensemble y compris la Coiffe du Calice quarante
neuf Marcs, deux onces, deux gros.
Item deux Missels, vn Romain et vn Parisien, deux
petits Missels pour les Messes des Morts avec vn
Pupitre d'Autel, vn livre de Lutrin, vingt quatre
Tableaux peints sur toille qui sont des Portraits
de Medecin de la faculté de Paris garnys de leurs
Bordures dorées, deux autres Tableaux de Dedicasse

a la faculté, un grand Christ en Tableau sur la Cheminée de la Salle d'Assemblée.

Dans la Sacristie deux Tableaux peints sur Toile garnis de leurs Bordures dorées representans la Sainte Vierge, un autre petit Tableau peint en Bois representant St. Luc avec sa Bordure dorée, une Pendule avec son pied de Marquetterie, deux Ecritoires de Marquetterie garnies de leurs Cornets et Poudriers, dix neuf mauvaises Chaises, et un fauteuil de Tapisserye, treize pieces de Tapisseries à Personage composans ensemble environ trente cinq Aulnes de Cours, sur deux Aulnes trois quart de haut. un Dais de Velours rouge brodé en Soye avec son Dossier, un autre Dais de Velours Cramoisy à bande de Moire d'or, garny de Crespines d'or de Milan avec son Dossier. un mauvais Tapis de Turquie et plusieurs mauvais Morceaux de Tapisserie de Bergame servans à couvrir les Bancs de l'Ecole inferieure, de tous lesquels Meubles et effets cy dessus enoncés les dits Sr. et Delle. la Grive se sont Chargés ensemble comme Depositaires et ont promis solidairement l'un pour l'autre, un seul pour les deux sans division, discution, ny fidejussion à quoy ils renoncent, les representer et restituer sauf l'usage toutes et quantes fois ils en seront requis par la ditte faculté.

A ce faire estoit present et est intervenu Joseph Melchior Besnier Mtre. Relieur à Paris demeurant Rüe des Carmes Paroisse St. Hilaire, lequel s'est par ces presentes volontairement rendu plaige caution et repondant envers la dite faculté des dits Sieur et Demoiselle la Grive, ce faisant s'est solidairement avec les dits Sr. et Delle. la Grive sous les mêmes renonciations obligé à faire faire la dite representation et restitution touttes fois et quantes et au retablissement de toutes pertes et deteriorations qui pourroient arriver des Meubles et effets cy dessus enoncés par la faute des dits Sr. et Delle. la Grive et autres que celles occasionnées naturellement pour l'usage, auxquels representation et retablissement ils ont tous solidairement affecté, obligé et hypotequé tous leurs Biens, Meubles et immeubles, presens et advenirs, ce qui a été accepté par Mtre. Hyacinthe Theodore Baron Docteur Regent et actuellement Doyen de la dite

faculté de Médecine demeurant à Paris Isle Nostre Dame Rüe des deux Ponts Paroisse S.t Louis, pource comparant qui a eu tout ce que dessus pour agreable et pour l'execution des presentes et dependances, les dits S.r et D.elle la Grive et le S.r Besnier ont Elû leurs domiciles irrevocables en cette ville de Paris en leurs demeures devant declarées, auxquels lieux nonobstant promettans obligeants tous solidairement comme dessus renonceants. fait et Passé à Paris en l'Etude de Boursier l'un des dits Notaires soussigné le 7. 9.bre 1732 et ont signé la Minutte des presentes demeurée au dit Boursier Notaire signé Laisné, Boursier.

H. T. Baron Decanus

# Res gestæ
# In Academiâ Parisiensi
## a Die Sabbati 3.° 9.bris ad Diem Sabbati 8.um 9.bris 1732
# M.° Hyacintho Theodoro Baron Parisino iterùm Decano.

Anno Domini 1731 Die Sabbati 10.a 9.bris horâ 1.a post meridiem apud Amplissimum Rectorem convocata fuit Universitas per Deputatos ut Menstrua haberentur Comitia et de Rebus Academicis deliberaretur.
tres Supplicuerunt, duo pro litteris nominationis, alter pro Pedagogio sub clientelâ Universitatis instituendo, huic nominati Sunt Examinatores qui in illius vitam et mores inquirerent, ex duobus aliis unus admissus est, alter remissus propter litterarum testimonialium defectum.
Posteà adfuit Collegii Hubantini Gymnasiarcha rationem redditurus administrationis pecuniæ quam ipsi commodaverat Universitas, adfuit et cum eo faber lignarius majoris operis qui resciens Academiam huic commodare pecuniam, oppositionem injecerat in manus Quæstoris Universitatis quia illi debebantur 2000 libellarum pro suppeditatis pluribus operibus ligneis ad extruenda Collegii Hubantini Tabulata, dixitque se tamen ab oppositione suâ discessurum fore, si ipsi concederetur summa 1000.tt licet hæc Tabulata adversus voluntatem Deputatorum Academiæ extructa fuissent, qui unanimi consensu jusserant lapideum opus extolli ac Tegulis operiri priusquam in interiori quidquam moliretur; ne tamen mora injiceretur ædificio quod temporum humiditate et iniquitate deperire posset, consenserunt omnes Deputati, ut

huic fabro lignario concederetur summa 1000.tt
et valdè hortatus est Rector Amplissimus
Deputatorum nomine dictum Gymnasiarcham ut
nihil deinceps moliretur nisi ex consilio Architecti
Universitatis cui ipsa crediderat hujus operis
directionem consummationemque.
Postea retulit Academiæ Rector amplissimus
se Illustrissimo Regni Administro rescripsisse
et libellum misisse, quo probaretur Cathedras
Universitatis inamovibiles esse et refellerentur
exempla quæ attulerat Cardinalis Illustrissimus,
ideo enim propriâ auctoritate Illustrissimus
Cardinalis Noaillius duos Professores è Regio
Navarræ Collegio dimiserat, quia alter propter
vitæ scandalum et Morum iniquitatem ipso
facto à Regentiâ arcebatur, alter verò contrà
peculiarem hujus Collegii Statutorum dispositionem
uxoratus erat et omnes Deputati cum amplissimo
Rectore censuerunt.
Die Sabbati 1.â 8bris horâ post meridiem 1.â habita
sunt apud Amplissimum Rectorem Menstrua
Universitatis Comitia in quibus admissus est qui
pro Pædagogio supplicuerat in ultimis Comitiis
postquàm de ipsius vitâ et Moribus relatum est.
pluresque alii admissi sunt supplices pro litteris
nominationis. intromissus est posteà Collegii
Hubantini Præfectus rationem redditurus
administrationis ædificii sui, sed cum per illum
non licuerit ut res Universitatis nutu dirigeretur,
ab amplissimo Rectore valdè increpatus est
Deputatorum nomine, quod tam malè cum
Academiâ ageret.
Die 12.º xbris habita sunt apud Mathurinenses
universæ Academiæ Comitia horâ 8.â matutinâ,
indeque processum est ad ædem S.ti Hilarii in
Monte.
Anno Domini 1732 Die Sabbati 5.º Januarii
habita sunt apud Amplissimum Rectorem
in Collegio Sorbonæ Plessæo Deputatorum
Universitatis Menstrua Comitia 1.º tres auditi
sunt et admissi supplices pro litteris nominationis,
jure Magisterii in Artibus et quinquennii, alter
qui pluribus abhinc Mensibus propter inconditos
mores rejectus fuerat, pro Pædagogio instituendo
sub clientelâ Universitatis supplicuit iterum
prolatisque pluribus melioris vitæ testimoniis
admissus est.

2°. exposuit meritissimus Syndicus D^am. de Rancy Universitatis Tabellionem fato functum esse; requisivit que vellent ut Deputati alium eligere Notarium, omnes unanimi consensu illius in locum nominaverunt D^um. Renard qui fato functi D^i. de Rancy Successor erat.

Die Jovis 31°. Januarii convocati sunt apud Amplissimum Rectorem omnes Academiæ Deputati cum adjuncto horâ 9^a. matutinâ, indè Cereos ad Supremos Magistratus delaturi. antequam verò procederet Academia me requirente H^ta. T^ro. Baron Decano latum est Decretum intercessionis Universitatis adversus novam Medicinæ practicæ et experimentalis Academiam; vide Comitia facultatis, pag. 821.

Die 1^a. februarii convocati sunt apud amplissimum Rectorem omnium Academiæ ordinum Deputati cum adjunctis horâ ipsâ quintâ matutinâ, indèque Versalias profectum est, ad Cereos Regi, Reginæ Principibus que Viris deferendos; qui omnes Academiam humanissimè exceperunt.

Die Martis 5°. februarii in æde Sacrâ Regiæ Navarræ Sigillatæ sunt litteræ.

Die Sabbati 9^a. februarii, habita sunt apud Amplissimum Rectorem ordinaria Academiæ Comitia. 1°. quatuor auditi et admissi sunt supplices pro litteris nominationis, deindè Scholaris quidam nomine Despinasse Collegii S^ti. Michaelis Bursarius pridiè citatus, coram Academico Tribunali comparuit et de officio suo admonitus est sub pœnâ privationis Bursæ suæ.

Die Mercurii 20^a. februarii habita sunt extraordinem apud Rectorem Amplissimum Academiæ Comitia de rebus ad Academiam pertinentibus.

dixit 1°. Rector amplissimus se ideò hodiernâ indixisse Comitia, ut statueretur quid facto opus esset in negotio Academiæ Medicinæ experimentalis quam Parisiis erigere vellet Illustrissimus Archiatrorum Comes D^ns. Chirac, sed cum per biduum ex quo indicata fuerant Comitia hæc, M^er. Petrus le Vasseur Quæstor generalis Universitatis præcipiti morbo confectus occubuerit novum Quæstorem eligendum esse in locum prædicti M^ri. le Vasseur; verum antequam novus Quæstor eligeretur, nonnulla circà pecuniæ Academicæ custodiam in posterum observanda statuendum esse judicavit Tribunal

Academiam, scilicet construendam esse quam=
=primum validiorem Arcam apud Quæstorem
deponendam pluribus Clavibus obserandam quarum
unam Rector Amplissimus, unam singuli facultatum
Deputati, unamque Quæstor generalis asservarent.
reponendam esse quotannis in hac Arcâ communi
pecuniam quæ redditis rationibus, in Quæstoris
generalis manus remaneret, exceptis ter mille
libris quæ Quæstori relinquerentur, ita ut si ad
impensas quasdam majores et extraordinarias
major summa requiratur, ea nonnisi ex consensu
et præsentibus Academiæ Deputatis Arcamque
reserantibus depromatur. posteà ad electionem
Quæstoris generalis processum est et nominatus
fuit Mr. Ludovicus Benet Exrector Philosophiæ
Professor in Collegio Bellovaco et Normanniæ
Procurator.
his peractis negotium Academiæ Medicinæ
practicæ et Experimentalis in Deliberationem
missum est, dixitque Rector Ampl. mirari se
vehementer ac dolere quod paucos antè dies è
Doctoribus Medicis duo Pharmaciæ Professores
litteris Regiis exulare jussi sunt, non dubitare
sequin optimi et æquissimi Principis Relligio
decepta sit ac circumventa quippe qui quo
tempore disertis verbis permisit exhiberi
sibi à saluberrimâ facultate et scripto deferri
quod ipsa de novâ Academiâ sentiat, plectat
tamen tanquam Reos duos Doctores qui nihil
aliud peccaverint, nisi quod in suæ facultatis
Comitiis Academiam illam improbaverint,
decere Universitatem, apud optimum Regem,
parentemque suum, tot negotiis districtum,
filiorum suorum innocentiam pro maternâ
pietate, ostendere, ac tueri si nihil deliquerint,
audito Mo. Edmundo Pourchot Syndico placuit
omnibus adire Universitatis nomine Em.
Card. de fleury Regni Administrum et rogari
ut velit suâ gratiâ et authoritate Universitatem
apud Regem ità tueri, ut duo Doctores exulare
jussi in hanc urbem regiâ indulgentiâ
revocentur, et nova Academia quæ videatur
tantum mali Universitati importatura,
non admittatur. nominati sunt autem qui
hac legatione fungerentur Amplissimus

Rector et clarissimus Exrector cum Decano
Saluberrimæ facultatis et aliis Doctoribus à Decano
Seligendis et sic conclusit Rector Amplissimus.
Denique ad Mathurinenses processum est, ubi
Sacramentum dedit Mer. Ludovicus Benet
Quæstor generalis more Solito renunciatus.

Die Sabbati 1.a Mensis Martii quatuor auditi
et admissi Sunt Supplices. 2.o dixit Rector Amp.
Se Statim atque audivisset, fato functum esse
M.um le Vasseur Universitatis Quæstorem
Sigillum Regium apud illum apponi curasse
quo tutius Servarentur Bona Academiæ,
rogavitque ut præficerentur viri quidam
Academici qui in hac occasione rebus Academiæ
invigilarent, deliberandum etiam proposuit
an Sumptus appositionis Sigillorum, in heredes,
ut fieri Solet, refunderentur. quibus auditis
nominati Sunt Mer. Ludovicus Benet Quæstor
generalis et Mer. Besogne qui pro Academiâ
interessent Sigillorum resignationi apud M.um
le Vasseur Universitatis nomine appositorum,
quoad Sumptus verò censuerunt omnes ad memoriæ
fidei, Vigilantiæ et integritati M.i le Vasseur
deberi ut illæ Sigillationes impensæ ab Academiâ
Solverentur et Sic conclusit Rector Amplissimus.

Die Martis 11.o Martii habita Sunt apud
Mathurinenses horâ 7.a matutinâ Deputatorum
Academiæ Comitia ad aperiendum Rotulum
et censuerunt omnes Standum esse moribus
antiquis.

Posteà M.i Benet et Besogne rationem reddiderunt
eorum quæ gesta Sunt in Resignatione Sigillorum
apud M.um le Vasseur appositorum et probaverunt
Deputati pecuniam ibi repertam, depositam fuisse
in manus M.i Benet Quæstoris generalis, censuerunt
que ne nimium temporis et pecuniæ impendatur
Carthas et instrumenta Universitatis apud M.um
le Vasseur reperta, ab officiariis publicis juridicè
non esse describenda, sed Capsis Suis inclusa M.o
Benet Quæstori generali esse committenda.

Die Veneris 14.o Martii habita Sunt apud Mathurinenses
horâ octavâ matutinâ universalia † Academiæ
Comitia apud Amp. Rectorem, tres auditi Sunt

† Academiæ Comitia, ... inde processum est, Sup- ... licandi causâ ad ædem Dominicanorum.

Die Sabbati 5.o Aprilis habita Sunt in Collegio Sorbonæ Sessio ordinaria Deputatorum.

et admissi Supplices pro litteris nominationis.
accessit deinde Supplex Collegii Hubantini Primarius, postulavitque ut sibi commodarentur adhuc bis mille librarum, sed propter Deputatorum dissensum intercessionemque Jurium Decani et Galliæ Procuratoris nihil ipsi concessum est.
3.° auditæ sunt et probatæ rationes administrationis Collegii S.ti Michaelis quas reddidit M.ter Besogne hujus Collegii Sequester.
postea quoniam diuturniori affectu ægrotaret M.ter Benet Quæstor generalis postulavit Rector Ampl. ut sibi liceret pecuniam ex ærario Academico depromere in usus consuetos et quotidianos impendendam, cujus ipse rationem redderet et ipsi concessum est.
Exposuit Rector Ampl. se tandem ab Eminentissimo Cardinali Regni Administro obtinuisse ut Universitas antiquissimo suo gauderet Privilegio, quo Alumni sui a studiis ad arma etiam volentes protrahi non possunt. cum enim juvenis quidam Collegii Montis acuti discipulus sponte suâ nomen suum inter Milites dederit, sic postulante per litteras Amplissimo Rectore prædictus Adolescens in libertatem omnino restitutus est.
Rationem deinde reddidit Rector Ampl. eorum quæ cum Emin. Cardinali gesserat per litteras circa Deputationem Universitatis et facultatis Medicinæ ad deprecandum duorum saluberrimæ facultatis Doctorum reditum, et placuit omnibus, audito M.° Edmundo Pourchot Syndico Decreta facultatis saluberrimæ, Epistolam D.ni Chirac, tum etiam omnes Cardinalis Eminentissimi et Rectoris Amplissimi litteras occasione Academiæ novæ Medicinæ practicæ et experimentalis latas scriptas ve in Commentariis Universitatis transcribi.
Die Martis 22.° Aprilis habita sunt apud Mathurinenses horâ 7.a matutinâ Deputatorum Academiæ Comitia ut celebraretur more solito Synodus Academica, vocati sunt omnes Beneficiarii, præsentes laudati sunt, legitimâ de Causâ absentibus indultum est, cæteri solitâ nummi aurei Mulctâ mulctati sunt.
Die sabbati 3.a Maii habita sunt apud Rectorem Ampl. ordinaria Deputatorum Academiæ Comitia in quibus munus Papetarii Universitatis collatum est Dicto Tabar, dein sapientissimus Consultissimæ Jurium facultatis Decanus et ornatissimus Galliæ Procurator ordinis et Nationis nomine intercesserunt

ut nihil deinceps pecuniæ Academicæ Collocaretur Super Collegium habantinum, nisi priùs apud ordines constiterit an tutò collocetur.

Die Martis 27.° Maii Sigillatæ Sunt litteræ in Regiâ Navarræ convocatis omnibus Academiæ Deputatis horâ post meridiem primâ.

Die Sabbati 7.° Mensis Junii habita Sunt apud Rectorem Ampl. ordinaria Universitatis Comitia auditi et admissi Sunt Supplices duo pro litteris nominationis.

2.° cum M.er Ludovicus Benet olim Collegii S.ti Michaelis Sequester retulisset Joannem Baptistam Lespinasse dicti Collegii Bursarium omnem disciplinam renuere et eum à Tribunali Academico licet pluries admonitum, ad meliorem frugem sese non recipere, audito Syndico M.° Pourchot censuerunt omnes eum Bursâ Suâ esse privandum.

3.° dixit Rector Ampl. M.um Benet Quæstorem generalem in dies convalescere, opus tamen ipso tenim habere cessatione, otio, rusticatione, nominandum proindè virum Academicum qui ejusdem M.i Benet, sive absentis, sive minùs valentis vices cum authoritate Sustineret, et nominatus est M.er Besogne cujus fides et eximia in rebus Academicis intelligentia omnibus cognita est ipsique concessa est authoritas negotia Universitatis procurandi, tam nomine Suo, quam nomine M.i Benet cujus vices gereret, ita ut authoritas illa ultrà annum non protraheretur; placuit insuper Aram validiorem Academiæ si fortè Quæstor abesset apud Rectorem Ampl. deferri, non verò apud M.um Besogne qui in Collegio non habitaret. mandatum est Architecto Universitatis, ut ruinosa Collegii Sanbarbarani ædificia lustret perpendatque, num aliquo modo resarciri queant. Statutum est minores officiarios Universitatis Scilicet Papetarios, librorum compactores, Illuminatores, Scriptores Si in Artis Suæ Societatem seu Communitatem transeant Statim officiis Suis et ipso facto esse privandos, aliosque in eorum locum esse promovendos, ne Universitatis jura obscurarentur aut evanescerent.

Denique diremptum est negotium inter Bursarium et Provisorem Collegii Longobardorum, jussusque est

M.er Daton Provisor persolvere Joanni Plutznet Bursario quod ipsi debebatur.

Die Mercurii 18.o Junii habita sunt apud Mathurinenses horâ 8.a matutinâ Universalia Academiæ Comitia indeque processum est, supplicandi causâ, ad Ædem Deo sacram sub invocatione S.ti Jacobi ab alto Passu.

Die Sabbati 21.o Junii habita sunt apud Amplissimum Rectorem horâ 1.a pomeridianâ extraordinem Comitia ad audiendas rationes Quæstoris generalis quas reddebant M.r le Vasseur fato functi hæredes à Die 1.o Januarii 1731 ad Diem 20.um Februarii 1732 et illæ rationes ab omnibus Deputatis probatæ et subsignatæ sunt, ità ut hæredes M.r le Vasseur ergà Universitatem soluti haberentur, cum constiterit summam ex iis Rationibus Academiæ debitam, depositam fuisse in manus M.ri Ludovici Benet ab istis Comitiis propter invaletudinem absentis.

Die Sabbati 5.o Julii habita sunt apud clarissimum Exrectorem Quæstorem Universitatis in Collegio Lauduneo horâ post meridiem 1.a menstrua Academiæ Comitia in quibus auditi et admissi sunt tres supplices pro litteris nominationis, alteri supplici pro Pædagogio instituendo nominati sunt Examinatores qui proximo Tribunali referrent de moribus et peritiâ.

2.o dixit M.er Ludovicus Benet Academiæ Quæstor generalis se ab hæredibus M.r le Vasseur accepisse summam triginta et unius millium trecentarum quadraginta quatuor libellarum cum septemdecim Assibus et novem Denariis quæ ad Universitatem redire debebat ex ultimis rationibus prædicti M.r le Vasseur, quam quidem summam à M.o Benet in Arcam Universitatis esse reponendam censuerunt Deputati, et hæredes M.r le Vasseur declarandos esse ab omni ergà Universitatem nexu solutos ac omninò liberos.

3.o placuit fieri quamprimum ab Universitatis Architecto descriptionem et æstimationem un Devis operum necessariò faciendorum in eâ Sanbarbaranarum ædium parte quæ ruinæ proxima est, placuit pariter ab eo fieri ~~pariter~~ descriptionem et æstimationem ædificii novi quo possint duo quæ nunc stant ædificia

inter se jungi in extrema scilicet Aulæ parte quæ Patribus Jesuitis finitima est si forte duobus veteribus ædificiis tertium hoc ædificium adjici velit Universitas.
Postulavit intercessionem Universitatis D.us Abbas de Choiseuil Baccalaureus Theologus ad obtinendam juridictionem Academiæ Parisiensis Scholaribus assignatam nempe Castelletum Parisiense et ipsi concessa fuit Academiæ intercessio, eâ conditione ut sumptus omnes in se susciperet.
Die 2.a Augusti habita sunt horâ solita apud Rectorem Amplissimum ordinaria Deputatorum Academiæ Comitia in quibus auditi et admissi sunt 50 supplices pro litteris nominationis.
Accessit M.er Carolus Rollin Antiquus Academiæ Rector qui singulis Deputatis quartum volumen historiæ antiquæ, quam scribendam susceperat, obtulit.
Intromissus deinde M.er Rivard postulavit ab Academico Tribunali ut sibi liceret Universitati dedicare librum quem de Matheseos elementis composuerat, et visis virorum Academicorum testimoniis censuerunt omnes accipiendam esse quam offerret M.er Rivard libri sui Dedicationem.
Denuntiavit postea coram Academico Tribunali Rector Amplissimus librum nuper in lucem editum cui titulus est Candidatus Artium, in quo plura ad leges Academicas et ad ipsa studia pertinentia, parum congrua et minus vera aut accurata continerentur, de quibus si conticuisset Universitas, metuendum ne pro veris et ratis haberentur; quibus auditis Deputati censuerunt (licet M.er Guillier Galliæ Procurator et Authoris frater nomine suæ Nationis intercessisset ne super eâ re deliberaretur) mandari Syndico Universitatis ut perpenderet an quid in eo libro adversus Academiæ leges et Statuta peccaret, nominandosque insuper Examinatores qui opus istud perlustrarent et statim ad id appellati sunt M.er Carolus Coffin Collegii Bellovaci primarius et Petrus le Monier Philosophiæ Professor in Harcuriano.
Statutam est denique eam deinceps cum Procuratoribus forensibus Universitatis instituendam esse rationem ut singulis annis Mense septembri quidquid iis, sive pecuniæ in rem Academicam collatæ, sive

Mercedis pro negotiorum Academicorum procuratione debebitur, statim pronumeretur, et ab iis recipiantur omnia scripta et instrumenta ad Universitatem pertinentia, idque muneris Quaestori generali mandatum est.

Die 30.a Augusti habita sunt per antecessum apud Rectorem Amplissimum ordinaria Academiae Comitia, in quibus unicus auditus admissusque supplex pro litteris nominationis. deinde meritissimus Syndicus et viri Academici quibus ab Academico Tribunali demandata erat Provincia examinandi librum cui titulus est, Candidatus Artium Authore M.o Guillier retulerunt se in hoc libro plura dignitati ac legibus Academiae adversa, nec pauca etiam quoad Doctrinam falsa ac futilia contineri; quibus auditis Universitas improbavit in libro cui titulus est Candidatus Artium à M.o Guillelmo Guillier scripto, eam partem in quâ ritus Academici exponuntur, ut potè quae sit partim manca et mutila, partim falsa et Academiae institutis contraria, nec vult ejusdem expositioni haberi fidem: quod spectat ad ipsum opus compendium nempè Rhetorices et Philosophiae illud etiam Universitas improbavit.

Cum M.er Ludovicus Benet Quaestor generalis propter infirmam valetudinem munus sequestri Collegii S.ti Michaelis abdicaverat, designatus est in illius locum M.r Ludovicus Tranquillus Denise qui res hujusce Collegii administraret.

Die Mercurii 3.o Septembris sigillatae sunt litterae in Regiâ Navarrâ.

Die Sabbati 20.a Septembris habita sunt in Collegio Sorbonae Plessaeo apud Rectorem Amplissimum extra ordinem Deputatorum Academiae Comitia in quibus comparuit M.er Grillet Collegii Hubantini Primarius qui postulavit ut sibi liceret aliundè pecuniam mutuari ad absolvenda Collegii sui aedificia, quoniam Universitas jam nollet amplius sibi pecuniam concedere, petiitque ut solveretur ab eâ lege quâ vi Contractûs cum Universitate initi tenetur ne pecuniam aliundè accipiat quam ab Universitate, nisi fortè ipsa permittat. re ad deliberandum propositâ, omnes censuerunt salvâ et incolumi praedictâ lege ipsi concedendam esse licentiam mutuò accipiendi summam

quatuor millia libellarum ad absolvenda Collegii Sui ædificia, de præsentium verò Comitiorum impensis benignè cum dicto M.o Grillet actum est, et non ab eò, ut fieri Solet, Sed ab Academiâ faciendas esse conclusit Rector Amplissimus.

Die 4.o 8.bris habita Sunt apud Rectorem Amplissimum horâ Solitâ, ordinaria Deputatorum Academiæ Comitia, in quibus auditi Sunt plurimi Supplices.

Die 7.o 8.bris habita Sunt apud Mathurinenses generalia Academiæ Comitia et indè processum est ad ædem Deo Sacram Sub Invocatione S.ti Nicolai à Carduceto.

Die 13.o 8.bris habita Sunt extra ordinem Deputatorum Academiæ Comitia apud Amplissimum Rectorem horâ post meridiem 5.a in quibus exposuit Rector Amplissimus M.um Ludovicum Benet Quæstorem generalem nuperis diebus esse fato functum dum Rus peteret, Seque ideò Tribunal Academicum convocasse ut eligeretur vir aliquis Academicus probus et fidelis, qui ærario Academico præficeretur. re ad deliberandum propositâ, censuerunt omnes M.um Augustinum, Claudium Besogne quem Quæstori nuper defuncto adjutorem dederat Tribunal Academicum Quæstorem generalem esse nominandum, Sic que conclusit Rector Amplissimus. et illicò ad Mathurinenses itum est, ubi more majorum Sacramentum dedit novus Quæstor inter Rectoris manus.

Die Veneris 7.o Novembris Sigillatæ Sunt litteræ in Regiâ Navarrâ.

H. T. Baron Decanus

# Res gestæ apud Barbitonsores Chirurgos Parisienses

## à Die Sabbati 3°. 9.^bris 1731 ad Diem Sabbati 8.^um 9.^bris 1732

## M.° Hyacintho Theodoro Baron Parisino iterùm Decano

Hoc anno 1731 licet Decanus ad Barbitonsorum Chirurgorum Sancosmanorum Actus invitatus fuerit cum duobus Doctoribus per Schedulam à Proto Chirurgi vicario aut altero è Præpositis subsignatam, ipse tamen nec ullus Doctor adfuit ex Decreto facultatis, propter rationes allatas in Commentariis M.ri S.^nii F.^ci Geoffroy Exdecani.

hi sunt autem Actus Chirurgorum ad quos invitatus fuit Decanus, nec quibus adfuit, qui proindè à facultate non sunt approbati.

Die Mercurii 28.° 9.^bris 1731 Dictus Fauchat Magisterium adeptus est.

Die Jovis 17.° Januarii 1732 Dictus Godefroy Tentativam fecit.

Die Sabbati 19.° Januarii 1732 dictus Berthe inter Barbitonsores Chirurgos Parisienses aggregatus est

Die Sabbati 23.° februarii Dictus Godefroy primo Examine tentatus est.

Die Lunæ 26.° Maii 1732 dictus Basin Tentativam fecit.

Die Mercurii 28.° Maii 1732 Dictus Coursin suam fecit Tentativam.

Die Mercurii 4.° Junii 1732 Dictus Menjon Tentativam fecit.

Die Veneris 6.° Junii 1732 dictus Maureau Tentativam fecit.

Die Sabbati 7.° Junii Dictus Clery Tentativam fecit.

Die Lunæ 9.° Junii 1732 dictus Herauld Tentativam fecit.
Die Veneris 13.° Junii 1732 Dictus Beaupré Tentativam fecit.
Die Veneris 27.° Junii 1732 Dictus Yvon Tentativam fecit.
Die Lunæ 23.° Junii 1732 Dictus Barbaut filius ultimum suum Examen subiit.
Die Sabbati 28.° Junii 1732 Dictus Bailly ultimum suum Examen subiit.
Die Lunæ 30.° Junii Dictus Romanin ultimo Examine interrogatus est.
Die Mercurii 2.° Julii 1732 Dictus Barbaut filius inter Chirurgos Parisienses admissus est.
Die Veneris 4.° Julii 1732 Dictus Bailly Barbitonsor Chirurgus renuntiatus est.
Die Sabbati 5.° Julii 1732 Dictus Belloc ultimo examine tentatus est.
Die Lunæ 7.° Julii 1732 Dictus Godefroy ultimum interrogatus est.
Die Mercurii 9.° Julii 1732 Dictus Romanin inter Chirurgos Parisienses relatus est.
Die Sabbati 12.° Julii 1732 Dictus Belloc in Barbitonsorum Chirurgorum numero receptus est.
Die Mercurii 16.° Julii 1732 Dictus Perpaye Tentativam fecit.
Die Sabbati 19.° Julii 1732 Dictus Desmont ultimo Examine tentatus est.
Die Jovis 24.° Julii 1732 Dictus Desmont receptus est in numerum Barbitonsorum Chirurgorum Parisiensium.
Die Sabbati 26.° Julii 1732 Dictus Godefroy inter Barbitonsores Chirurgos cooptatus est.
Die Jovis 31.° Julii 1732 Dictus Bagieu primum interrogatus est.
Die Veneris 1.° Augusti 1732 Dictus Coursin primum suum Examen subiit.
Die Lunæ 4.° Augusti 1732 Dictus Clery primo Examine tentatus est.
Die Jovis 7.° Augusti 1732 Dictus Herauld primum suum subiit Examen.
Die Sabbati 9.° Augusti 1732 Dictus Menjon primum subiit Examen.
Die Lunæ 11.° Augusti 1732 Dictus Moureau primum interrogatus est.

Die Lunæ 18° Augusti 1732 Dictus Beaupré primo Examine tentatus est.
Die Jovis 14° Augusti 1732 Dictus Lamy inter Barbitonsores Chirurgos cooptatus est.
Die Mercurii 27° Augusti 1732 Dictus Perpeye primum Examen subiit.

H. T. Baron Decanus

Die Sabbati 22° Martii 1732 apud Barbitonsores Chirurgos Parisienses examinatus et receptus est Dictus Joffroy S.t yve Chirurgus opthalmicus per Schedulam invitato præsente et approbante Decano.
Die Lunæ 19° Maii 1732 apud Barbitonsores Chirurgos Parisienses examinatus ~~et~~ est, Dictus Souzaiz Chirurgus herniarius, invitato præsente et approbante Decano.
Die Lunæ 26° Maii 1732 apud Barbitonsores Chirurgos examinatus et receptus est Dictus Junin Chirurgus Dentarius invitato, præsente et approbante Decano.
Die Martis 29° Julii 1732 apud Barbitonsores Chirurgos Parisienses examinatus et receptus est Dictus Rosa Chirurgus Herniarius, invitato, præsente et approbante Decano.
Die Sabbati 2° Augusti 1732 apud Barbitonsores Chirurgos Parisienses examinatus et receptus est Dictus Durand Chirurgus Dentarius per Schedulam invitato, præsente et approbante facultatis Decano

M.° H.tho T.ro Baron

Die Lunæ 14° Januarii 1732 Decanus adfuit in Nosocomio vulgò la Pitié Administratorum nomine prius invitatus interfuturus Examini Tyronum qui huic Nosocomio per 6 annos serviendo Magisterii gradum adipisci meditabantur in locum Dicti Berthe qui suum exegerat tempus duo sese obtulerunt Tyrones Dictus faget et Dictus la Roche, cum autem ambo Quæstionibus propositis à Primi Chirurgi Vicario et quatuor Præpositis optimè satisfecissent, ambo admissi sunt, ita ut faget ex hoc die in sexennium Magisterium promereretur, la Roche verò non nisi post biennium promereri inciperet, hanc Conclusionem Administratoribus et Decano probantibus subsignantibusque.

H. T. Baron Decanus

# Obstetrices apud Barbitonsores Chirurgos Parisienses examinatæ et ad Magisterium admissæ a Die 3.° 9.bris 1731 ad Diem 8.um 9.bris 1732

## M.° Hyacintho Theodoro Baron Parisino iterum Decano

per Schedulas a Proto Chirurgi Vicario Subscriptas invitato prius, ipso que præsente annuente et probante

Die Lunæ 10.a Martii 1732 Dicta Roivin.
Die Sabbati 12.° Aprilis 1732 Dicta Durié.
Die Lunæ 11.° Augusti 1732 dicta Bidieu.
Die Martis 26.a Augusti 1732 dicta Bredot.
Die Martis 2.° 7.bris 1732 Dicta Bidois.
Die Veneris 3.° 8.bris 1732 Dicta Perrette.

H. T. Baron Decanus

Sequuntur nomina et Agnomina Barbitonsorum Chirurgorum SanCosmanorum, tum Magistrorum, tum Tyronum qui per hoc secundum Decanatus mei annum libellos supplices facultatis Decano more solito obtulerunt, ut ipsis liceret auferre Cadavera ad operationes chirurgicas et Sectiones Anatomicas perficiendas.

Antonius franciscus Barbaut Tyro. — Blanchar Conductor.
Cæsar Verdier, Chirurgus.
Sauveur Morand, Chirurgus.
Nicolas Antoine Bernard Collignon, Chirurgus.
Louis Alexis Godefroy, Tyro. — Collignon Conductor.

H. T. Baron Decanus

# Res gestæ apud Pharmacopoeos et Aromatorios Parisienses à Die Sabbati 3º 9bris 1731 ad Diem Sabbati 8um 9bris 1732

# Mº Hyacintho Theodoro Baron Parisino iterum Decano

Die Martis 6º 9bris 1731 horâ 10â matutinâ Decanus, Pharmaciæ Professores et Doctores à facultate delegati adfuerunt in horto Pharmacopoeorum Parisiensium paucis ante diebus à Pharmacopoeorum Custodibus invitati, et ibi coram facultate fideliter ponderata sunt et invicem mixta medicamenta Mithridatium et orvietanum ingredientia.

Die Mercurii 28º 9bris horâ post meridiem 2â Decanus, Pharmaciæ Professores, Doctoresque delegati se se contulerunt in hortum Pharmacopoeorum Parisiensium ab eorum Custodibus invitati, et coram facultate facta est mixtura Pulverum Orvietanum et Mithridatium constituentium cum Melle et aliis ingredientibus.

Die Martis 18º Decembris franciscus la Pierre Tyro Pharmacopoeus Examen Botanicum Sustinuit Præsidibus et interrogantibus Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus et ex facultatis ac Pharmacopoeorum consensu ad Specimen conficiendum admissus est.

Die Mercurii 19º Xbris franciscus la Pierre Specimen Suum Pharmaceuticum à Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus prius comprobatum exposuit, omnesque sui Speciminis operationes Sequentibus ejusdem hebdomadæ diebus executus est, præsentibus iisdem facultatis Deputatis et cum omnibus apprimè Satisfecisset inter Pharmacopoeos Parisienses cooptatus est, postquam Die Dominica Sequenti Urbanæ Politiæ Propraetori à Mº Andreâ Delaleu primo Pharmaciæ Professori presentatus Sacramentum

dedisset et Articulos in libro Professoris contentos Chirographo subsignasset.

Anno 1732 Die Lunæ 4.° februarii Amandus Ludovicus Jaussin artis filius, horâ post meridiem 2.â de Universâ Pharmaciâ interrogatus est Præsidibus et interrogantibus Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus et ex facultatis ac Pharmacopoeorum consensu ad Specimen conficiendum admissus est.

Die Lunæ 11.° februarii Amandus Ludovicus Jaussin Specimen suum Pharmaceuticum à Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus comprobatum exposuit, illius que compositiones executus est sequentibus ejusdem hebdomadæ diebus coram iisdem facultatis Deputatis et omnium suffragiis, Pharmacopoeorum Parisiensium numero adscriptus est.

Die verò februarii cum in Exilium missi fuerant ambo Pharmaciæ Professores Dictus Amandus Ludovicus Jaussin à Decano præsentatus est Urbanæ Politiæ Propraetori et solitum dedit Sacramentum, et Articulos quæ in libro Professoris contentos inter manus Decani subsignavit.

Die Martis 6.â Maii, Lecturam, seu primum Examen sustinuit Jacobus Simeon Geffrotin Præsidibus et interrogantibus Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus, et ex unanimi facultatis Pharmacopoeorumque suffragiis admissus est ad Examen Botanicum.

ad hoc autem Examen adfuere Decanus et ambo Pharmaciæ Professores, licet more solito non invitati fuerant, equidem Tyro cum suo Conductore schedulam suam detulerat apud facultatis Deputatos, sed Pharmacopoeorum Custodes Decanum et Pharmaciæ Professores non convenerant, diem Examinis propositurí pour faire agréer le jour, ut ferunt Articuli, sed moniti à Decano Custodes officio suo defecisse, veniam deprecati sunt, idque per oblivionem factum affirmaverunt, et in posterum tale quid non commissuros esse promiserunt.

Die 10.â Junii hora post meridiem 2.â primum Examen sive Lecturam subiit Guillelmus Du Dessert Præsidibus et interrogantibus

Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus, tum à Tyrone, tum à Pharmacopoeorum custodibus anteà invitatis et ex facultatis, Pharmacopoeorum que consensu ad Examen Botanicum admissus est.

Die Mercurii 17.° Junii Examine Botanico tentatus est Jacobus Simeon Geffrotin in horto Pharmacopoeorum Parisiensium Præsidibus et interrogantibus Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus, quorum suffragio, ut et Pharmacopoeorum idoneus judicatus est et ad Specimen conficiendum admissus est.

In hoc Examine pro secundâ vice deliquerant Pharmacopoeorum Custodes, nec facultatis Deputatos invitaverant more solito, unde ratus est Decanus aliquid malitiæ in hoc negotio subesse, ipso Examinis Die matutinis horis convocavit apud se duos Pharmaciæ Professores cum M.° Nicolao le Tellier in facultatis negotiis versatissimo, ut Deliberaretur quid facto opus esset, et decretum est ab Examinibus Pharmacopoeorum minimè recedendum esse, licet more solito à Pharmacopoeorum Custodibus, invitati non fuerint facultatis Deputati, sed apud eos et Præsidum et interrogatorum vices esse sustinendas, ita tamen ut ois illicò denunciaretur facultatis protestatio adversus pravam eorum agendi rationem, misit igitur Decanus apud eos Accensum ut sequens actus ipsis denunciaretur qui quidem Pharmacopoeorum Custodes maximè perculsit, effecitque ut in posterum non ità delinquere recordarentur.

L'an 1732 le 17 Juin une heure et demie apres Midy à la Requeste des Doyen et Docteurs Regens de la faculté de Medecine de Paris qui ont Esleu leur domicile en leur Escole Rüe de la Bucherie Paroisse S.t Estienne du Mont, J'ay Germain Souvé Huissier en la Chambre des Comptes à Paris, y demeurant Carrefour du Pont Marie Paroisse S.t Loüis Soussigné, signifié et declaré aux M.tres et Gardes de la Communeauté des Marchands Apoticaires Epiciers de Paris en leur Bureau et Communeauté sisse Cloistre S.t opportune en parlant pour eux au sieur Sousmoutier leur Concierge que les dits Sieurs Doyen et Docteurs Regens protestent de se

pourvoir contre les dits Maistres et Gardes de la Communeauté des dits Epiciers et Apoticaires en ce que les dits M.tres et Gardes de la Communeauté de dits Epiciers et Apoticaires ne sont pas venus voir le Doyen et les deux Docteurs Professeurs en Pharmacie de la faculté de Paris pour les supplier d'agreer le jour qu'ils doivent donner à Jacques Simon Geffrotin pour son Examen des Plantes, ce qui est contre le Reglement du 15 8.bre 1631 confirmé par Sentence et Arrest de la Cour, pourquoy les dits Sieurs Doyen et Docteurs de la faculté protestent de se pourvoir contre les dits Gardes et Communeauté des Apoticaires Epiciers et de prendre telles conclusions qu'ils aviseront bon estre et que la Reception du dit Aspirant au dit Examen ne poura nuire ny prejudicier aux droits de la faculté en cas que d'ailleurs l'Aspirant soit jugé capable lors de l'Examen a ce qu'ils n'en ignorent dont acte, et leur ay parlant que dessus Baillé et laissé copie du present Exploit, Signé Sauvé.

Controllé à Paris le 18 Juin 1732 Signé Rion

Die Lunæ 30.â Junii Jacobus Simeon Geffrotin Specimen suum Pharmaceuticum exhibuit à Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus anteà comprobatum, illiusque compositiones executus est coram iisdem facultatis Deputatis et quoniam in omnibus apprime satisfecisset, Pharmacopoeus Parisiensis renuntiatus est, postquam urbanæ Politiæ Proprætori à M.o Andreâ Delaleu presentatus sacramentum dederit, et Articulos in libro Professoris contentos subsignaverit.

Die Martis 15.o Julii in horto Botanico Pharmacopoeorum Examen Botanicum sustinuit Guillelmus Du Deffert Præsidibus et interrogantibus Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus, atque ad specimen conficiendum à facultate et Pharmacopoeis admissus est.

Die Sabbati 26.o Julii Specimen suum Pharmaceuticum exhibuit Guillelmus Du Deffert, à Decano duobusque Pharmaciæ Professoribus prius comprobatum, illiusque operationes coram iisdem

facultatis Deputatis executus est sequentibus sequentis hebdomadæ Diebus et inter Pharmacopoeos Parisienses relatus est, postquam à Mº Andreâ Delaleu primo Pharmaciæ Professore urbanæ Politiæ Proprætori præsentatus Sacramentum dedit et articulos in libro Professoris contentos Chirographo suo munierit.

Diebus 27º Augusti 1º et 4º 7.bris anni 1732 Decanus, duo Pharmaciæ Professores cum adjunctis, Pharmacopoeorum Parisiensium officinas solito more lustraverunt, Comitantibus eorum Præfectis. eodem tempore facultas per eosdem Deputatos comitantibus iisdem Pharmacopoeorum Parisiensium Custodibus, lustravit, ut moris est, officinas Pharmacopoeorum Regiorum, tum eorum qui sub authoritate magni Prætoris versantur adstantibus eorum Syndicis.

Diebus 11º, 15º, et 17º 7.bris anni 1732 Decanus, Duo Pharmaciæ Professores cum adjunctis Aromatariorum et Seplasiariorum Parisiensium officinas lustraverunt Comitantibus ipsorum Præfectis et Custodibus.

Die 28º Aprilis anni 1732 à Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus, necnon à Custodibus Pharmacopoeorum Parisiensium Examine tentatus est apud Angelinum Paschalis antiquum Pharmacopoeorum Custodem Dictus Carolus Joly.

eadem Die specimen suum exhibuit et confecit, et quoniam in arte Pharmaceuticâ peritiæ suæ, tum in respondendo tum in operando luculentissima nobis dederit argumenta, testimonium illi concessum fuit à Decano, Pharmaciæ Professoribus et Custodibus Pharmacopoeorum subsignatum, quo patet eum esse maximè idoneum arti Pharmaceuticæ exercendæ in urbe Montis Didieri, vulgò Mondidiers.

H. T. Baron Decanus

# Apud Pharmacopoeos Aulicos sub authoritate Summi Praetoris

Hoc anno 1732 nullus Pharmacopoeus receptus est. H. T. Baron Decanus

# Codex Rationarius Accepti et Expensi ordinarii et Extraordinarii à M.o Hyacintho Theodoro Baron Parisino iterùm Decano,

à Die Sabbati 3.o 9.bris 1731, ad Diem Sabbati 8.um 9.bris 1732.

## Tabula Accepti.

### Caput primum.

### Accepti ordinarii, ex annuo reditu facultatis

| | |
|---|---|
| à D.o Rafignac pro pretio annuæ Locationis majorum facultatis ædium cadentis in Diem ultimum 7.bris 1732 accepit Decanus Summam quingentarum et triginta libellarum. . . . | 530.tt |
| à Petro la Grive pro pretio annuæ Locationis minorum facultatis ædium cadentis in Diem ultimum Martii anni 1732 accepit Decanus Summam ducentarum et quadraginta libellarũ. . . | 240.tt |
| Ab eodem pro Sex Mensibus Locationis dictarum ædium cadentibus in diem ultimum 7.bris 1732 accepit Decanus Summam centum et viginti libellarum. . . . . . . . . . . . | 120.tt |
| A urbis Quæstore D.o Berthe pro ultimo Semestri anni 1731 annui Proventus facultati debiti ex majori Contractu accepit Decanus Summam centum et Septuaginta quinque libellarum. . . . . . . . | 175.tt |

Summa hujus paginæ est de mil soixante et cinq livres

[signature]

Ab eodem pro primo Semestri anni 1732 . . . 175.tt

Ex altero Urbis Quæstore D. Routhier pro ultimo Semestri anni 1731 annui proventus facultatis ex minori Contractu accepit Decanus Summam viginti septem libellarum cum decem Assibus . . . . . . 27.tt 10s

Ex eodem pro primo Semestri anni 1732 . . . . 27.tt 10s

# Caput Secundum
## Accepti
## à Baccalaureis in Quæstionibus Quodlibetariis, Pro Stipendiis Lectorum et Registro.

à M.o Ludovico Maria Pousse . . . . . . . . 4.tt 10s
à M.o Hyacintho Theodoro Baron . . . . . . 4.tt 10s
à M.o Joanne Baptista Lud. Chomel . . . . . 4.tt 10s
à M.o Achille Francisco fontaine . . . . . . 4.tt 10s
à M.o Petro Roussin de Montabourg . . . . . 4.tt 10s
à M.o Roberto Huberto Linguet . . . . . . 4.tt 10s
à M.o Ottone Casimiro Barfeknecht . . . . . 4.tt 10s

# Caput Tertium
## Accepti
## à Baccalaureis in Quæstionibus Quodlibetariis Pro Horto.

à M.o L.co M.ria Pousse . . . . . . . . 3.tt 4s
à M.o H.tho T.ro Baron . . . . . . . . 3.tt 4s
à M.o J.ne B.ta B. Chomel . . . . . . . 3.tt 4s
à M.o A.le f.co fontaine . . . . . . . . 3.tt 4s
à M.o P.tro Roussin de Montabourg . . . . . 3.tt 4s
à M.o R.to H.to Linguet . . . . . . . . 3.tt 4s
à M.o O.ne C.ro Barfeknecht . . . . . . . 3.tt 4s

Summa hujus paginæ est de deux cent quatre vingt huit livres dix huit sols

# Caput quartum.
## Accepti
## à Baccalaureis in Quæstionibus Quodlibetariis
## Pro Anatomiâ et Schedulis non Registratis.

| | |
|---|---|
| à Mº L.co M.riâ Bouffe | 16.tt |
| à Mº H.tho J.ro Baron | 16.tt |
| à Mº J.ne B.tâ Chomel | 16.tt |
| à Mº P.tro Rouffin de Montabourg | 16.tt |
| à Mº R.to H.to Linguet | 16.tt |
| à Mº A.tâ F.co fontaine | 16.tt |
| à Mº O.ne C.ro Barfeknecht | 16.tt |

# Caput quintum.
## Accepti
## a Barbitonsoribus Chirurgis

à Chirurgorum Præpositis et Quæstore postridiè Divi Lucæ pro annuo Vectigali Decanus accepit Summam quinque libellarum cum quatuordecim Assibus . . . . . . . 5.tt 14s

Ex Singulis Chirurgiæ Tyronibus examinatis et ad Magisterium admissis nihil accepit Decanus qui hisce Actibus non adfuit ex Decreto facultatis . . . . . . . . nihil ad memoriam

# Caput Sextum
## Accepti
## à Medicinæ Studiosis
## Pro Jure Inscriptionis et pro Jure Sigilli

Ex quinquaginta Medicinæ Studiosis qui hoc anno nomen Suum facultati dederunt accepit Decanus Summam ducentarum et quinquaginta novē libellarum cum quatuor Assibus . . 259.tt 4s

* Summa hujus paginæ est de trois cens soixante et sept livres dix huit sols

D

Pro Sigillo octodecim Medicinæ Studiosorum testimoniis apposito accepit Decanus summam quatuor et quinquaginta libellarum . . . . 54.tt

# Caput Septimum
## Accepti
## à Medicinæ Candidatis examinandis,
## Pro Anatomiâ et Schedulis non Registratis.

à M.º Henrico francisco Bourdelin . . . . . 16.tt
à M.º francisco felicitate Cochu . . . . . . 16.tt
à M.º Ludovico florentio Bellot . . . . . . 16.tt
à M.º Renato Beguyer . . . . . . . . . 16.tt
à M.º olivario Bougourd . . . . . . . . 16.tt
à M.º Claudio Carolo De Jean . . . . . . 16.tt
à M.º Gaspar Cochon Dupuy . . . . . . . 16.tt
à M.º Joanne De Diest . . . . . . . . . 16.tt
à M.º Jacobo Alberto Hazon . . . . . . . 16.tt
à M.º Adriano Malaval . . . . . . . . . 16.tt
à M.º Tussano Gilberto Boullard . . . . . 16.tt
à M.º Henrico Guyot . . . . . . . . . . 16.tt

# Caput octavum
## Accepti
## à Medicinæ Candidatis admissis ad Baccalaureatum
## Pro Jure Bursarum

à M.º H.co f.co Bourdelin . . . . . . . . 16.tt
à M.º f.co f.te Cochu . . . . . . . . . . 16.tt
à M.º L.co f.tio Bellot . . . . . . . . . 16.tt
à M.º R.to Beguyer . . . . . . . . . . 16.tt
à M.º O.rio Bougourd . . . . . . . . . 16.tt
à M.º C.dio C.lo De Jean . . . . . . . . 16.tt
à M.º G.r Cochon Dupuy . . . . . . . . 16.tt
à M.º J.nne De Diest . . . . . . . . . 16.tt
à M.º J.bo A.to Hazon . . . . . . . . . 16.tt
à M.º A.ano Malaval . . . . . . . . . . 16.tt
à M.º T.ano G.to Boullard . . . . . . . 16.tt
à M.º H.co Guyot . . . . . . . . . . . 16.tt

Summa hujus paginæ est de quatre cent trente huit livres.

# Caput nonum
## Accepti
## à Medicinæ Candidatis admissis ad Baccalaureatum

### Pro Sacello et ornamentis
### Loco Sacchari

à M.° H.^co f.^co Bourdelin . . . . . . . . . . 16.tt
à M.° f.^co f.^te Cochu . . . . . . . . . . 16.tt
à M.° L.^co f.^tio Bellot . . . . . . . . . . 16.tt
à M.° R.^to Beguyer . . . . . . . . . . 16.tt
à M.° O.^rio Bougourd . . . . . . . . . . 16.tt
à M.° C.^dio C.^to De Jean . . . . . . . . . . 16.tt
à M.° G.^par Cochon Dupuy . . . . . . . . . . 16.tt
à M.° J.^ne De Diest . . . . . . . . . . 16.tt
à M.° J.^bo A.^to Hazon . . . . . . . . . . 16.tt
à M.° A.^ano Malaval . . . . . . . . . . 16.tt
à M.° J.^ano G.^to Boullard . . . . . . . . . . 16.tt
à M.° H.^co Guyot . . . . . . . . . . 16.tt

# Caput decimum
## Accepti
## à Baccalaureis ad Medicinæ Licentiam admittendis

à M.° Ludovico Mariâ Pousse . . . . . . 35.tt
à M.° Hyacintho Theodoro Baron . . . . 35.tt
à M.° Joanne Baptistâ Lud. Chomel . . . . 35.tt
à M.° Achillâ francisco fontaine . . . . 35.tt
à M.° Roberto Huberto Linguet . . . . 35.tt
à M.° Ottone Casimiro Barfecnecht . . . 35.tt
à M.° Petro Rouffin de Montabourg —
Summam triginti quinque libellarum quæ pars est mille et ducentarum libellarum quibus solvendis facultati tenetur Chirographi cautione quâ se et sua bona obligavit Die 25.° Augusti 1732 apud Boursier et Collegam in Castelleto Parisiensi Notarios . 35.tt

Summa hujus paginæ est de quatre cens trente sept livres.

[signature]

# Caput undecimum
## Accepti
## à Baccalaureis ad Medicinæ Licentiam admittendis;
## Pro Mulctis irrogatis.

à M.o L.co M.a Bousse ............ 12.tt
à M.o H.tho J.ro Baron ............ 12.tt
à M.o J.ne B.ta Chomel ............ 12.tt
à M.o A.lâ F.co fontaine ............ 12.tt
à M.o R.to H.to Linguet ............ 12.tt
à M.o O.ne C.ro Barfeknecht ............ 12.tt
à M.o P.tro Roussin de Montabourg ut superius . 12.tt

# Caput Duodecimum
## Accepti
## à Baccalaureis ad Medicinæ Licentiam admittendis
## Pro Jure Præsentationis et Sacello.

à M.o L.co M.riâ Bousse ............ 6.tt
à M.o H.tho J.ro Baron ............ 6.tt
à M.o J.ne B.ta Chomel ............ 6.tt
à M.o A.lâ F.co fontaine ............ 6.tt
à M.o R.to H.to Linguet ............ 6.tt
à M.o O.ne C.ro Barfeknecht ............ 6.tt
à M.o P.tro Roussin de Montabourg ut supra . . 6.tt

# Caput decimum tertiū
## Accepti
## à Licentiatis in Actu Sui Doctoratûs.

2 à M.o L.co M.riâ Bousse ............ 180.tt
3 à M.o H.tho J.ro Baron ............ 180.tt
1 à M.o Antonio Casamajor ............ 180.tt

Summa hujus paginæ est de six cent soixante et six livres.

à M.° J.^{ne} B.^{ta} Chomel . . . . . . . . . 180.^{tt}
à M.° A.^{la} F.^{co} fontaine . . . . . . . . 180.^{tt}
à M.° R.^{to} H.^{to} Linguet . . . . . . . . 180.^{tt}
à M.° P.^{tro} Roussin de Montabourg summam centum et octoginta libellarum quæ pars est quingintarum et sexaginta quinque libellarum quibus solvendis facultati tenetur instrumento publico quo se et sua bona obligavit die 1.^a 9.^{bris} 1732 apud Boursier et Collegam Notarios . . 180.^{tt}

# Caput Decimum quartum

## Accepti à Licentiatis in Actu sui Doctoratûs.

### Pro Sacello.

à M.° L.^{co} M.^{ria} Bouffe . . . . . . . . 1.^{tt} 12 s
à M.° H.^{tho} J.^{ro} Baron . . . . . . . . 1.^{tt} 12 s
à M.° J.^{ne} B.^{ta} Chomel . . . . . . . . 1.^{tt} 12 s
à M.° A.^{la} F.^{co} fontaine . . . . . . . 1.^{tt} 12 s
à M.° R.^{to} H.^{to} Linguet . . . . . . . 1.^{tt} 12 s
à M.° P.^{tro} Roussin de Montabourg ut superius . . 1.^{tt} 12 s
à M.° Antonio Casamajor — — — 1.^{tt} 12 s

# Caput Decimum quintum

## Accepti à Baccalaureis et Licentiatis

### Pro Aulæorum usu.

Pro quatuordecim Thesibus Quodlibetariis accepit Decanus centum et sexaginta octo libellas . . . . . . . . . . 168.^{tt}
In Præsentatione et Paranymphi actionibus 24.^{tt}
Pro duodecim Actibus Vesperiarum et Doctoratûs accepit Decanus summam centum et quadraginta quatuor libellarum 144.^{tt}
à M.° Petro Roussin de Montabourg pro Vesperiis et Doctoratu ut suprà . . . . 24.^{tt}
Pro Pastillari à M.° Antonii Casamajor. — 4.^{tt}

Summa hujus paginæ est de mil quatre vingt quinze livres quatre sols

[signature]

# Caput Decimum Sextum
## Accepti
## ex Liberalitate Doctorum et ex reliquâ pecuniâ in Examine Botanico tum et in Actibus Vesperiarum et Doctoratûs.

In Actu Vesperiarum et Doctoratûs M.^i Antonii Casamajor propter absentiam quinque Doctorũ designatorum numerabit Decanus quinque libras cum Septem Assibus et Sex Denariis - - - 5.lt 7.s 6.d

In Actu Quodlibetario cui praefuit extrà ordinẽ M.^er Antonius Casamajor propter absentiam quindecim Doctorum numerabit Decanus triginta libras . . . - - - - - 30.lt

In Examine Botanico propter absentiam quatuor Doctorum relicta est Decano Summa centum et quatuor libellarum - - - - 104.lt

In Actibus Vesperiarum et Doctoratûs M.M.^rum rum Rousse, Baron, Chomel, fontaine et Linguet propter absentiam 23 Doctorum designatorum numerabit Decanus Summam viginti quatuor libellarum cum decem et Septem Assibus et Sex Denariis - - 24.lt 17.s 6.d

In Actibus Vesperiarum et Doctoratûs M. Petri Roussin de Montabourg propter absentiam quinque Doctorum designatorum numerabit Decanus Summam quinque libellarum cum decem et Septem Assibus et quinque Denariis - - - . . . 5.lt 17.s 6.d

Ex omnibus et singulis Doctoribus ad Sublevandam facultatem juxtà Decretum latum Diebus 3.^o 6.^o et 10.^o Aprilis 1731 accepit Decanus Summam Septem millia et quadringentarum libellarum cum Sexaginta novem libris et Sexdecim Assibus, ex quibus ex una parte Summa quinque millia et Septingentarum libellarum cum quatuor libellis atque quatuor Assibus praesenti et numeratâ Pecuniâ per Decanum accepta fuit - - . . . . . 5704.lt 4.s

Et ex alterâ parte Summa mille et Septingentarum librarum cum Sexaginta quinque libris et duodecim Assibus, nec praesenti, nec numeratâ pecuniâ accepta

Summa hujus paginae est de cinq mil huit cent soixante et quatorze livres dix sols dix deniers.

fuit per Decanum, sed cui solvenda facultati tenetur M.er Petrus Roussin de Montabourg juxta duo instrumenta publica coram D.is Boursier et Collegâ Notariis subsignata diebus 25.° Aprilis et 7.° 9.bris anni 1732 - - - ad memoriam

## Caput Decimum Septimum
## Accepti
## ab Academiæ Quæstore

à M.° Besogne vice Quæstore pro honorario Professorum accepit Decanus Summam mille librarum . . . . - - - . . 1000.tt

## Caput Decimum octavum
## Accepti
## à Quæstore Postarum

Pro anno 1732 Pensionis annuæ à Rege Professoribus nostris concessæ, accepit Decanus Summam mille et octogintarum libellarum - - 1800.tt

## Caput Decimum nonum
## Accepti Extraordinarii ab eo qui primum Licentiæ gradum obtinuit

à M.° francisco Mariâ Pousse pro primo Licentiæ gradu accepit Decanus Summam quingentarum libellarum - - - - - - - 500.tt

## Caput Vigesimum
## Accepti
## ex iis quæ debebantur facultati

à M.° Andreâ Delalou pro Capitatione Suâ anni 1729 quam facultati debebat accepit Decanus triginta tres libras - - - - 33.tt

à M.° Paulo Jacobo Malouin pro Auleorum usu in Actibus Præsentationis et Paranymphi quem facultati debebat accepit Decanus - - - - 4.tt

Summa cujus paginæ est de trois mil trois cent trente sept livres.

# Caput ultimum
# Accepti
# ex Mulctis Doctorum absentium à Curâ Pauperum

| | |
|---|---|
| à Mre Burette | 2.tt |
| à Mre Mallot | 2.tt |
| à Mre Hecquet | 4.tt |
| à Mre le Tonnelier | 4.tt |
| à Mre Lemery | 4.tt |
| à Mre Azevedo | 4.tt |
| à Mre falconet | 10.tt |
| à Mre Pousse | 2.tt |
| à Mre Silva | 4.tt |
| à Mre Lepy | 2.tt |
| à Mre Bailly | 2.tt |
| à Mre Renard | 4.tt |
| à Mre Afforty | 2.tt |
| à Mre Vernage | 6.tt |
| à Mre DeSanteul | 6.tt |
| à Mre DelaVigne | 2.tt |
| à Mre DeMagny | 2.tt |
| à Mre Emmerez | 2.tt |
| à Mre Maloet | 2.tt |
| à Mre Trant | 2.tt |
| à Mre DuBois | 2.tt |
| à Mre Hunauld | 2.tt |
| à Mre Casamajor | 2.tt |
| à Mre le Thieullier | 2.tt |

Summa hujus paginæ est de soixante et seize livres.
Summa totius accepti est de treize mil six cent quarante neuf livres six sols six deniers

# Tabula Expensi ordinarii et extraordinarii

## Caput primum Expensi

Ex Rationibus prioris anni nostri Decanatûs coram facultate redditis facultas Decano debebat summam sexcentarum libellarum cum sexaginta novem supra tredecim millia libellarum cum quinque assibus et duobus denariis . . . . . . . . . . 13669.tt 5s 2d

ipsi debet insuper facultas solitum honorarium centum et quinquaginta libellarum . . . . 150.tt

præterea singulis Doctoribus præsentibus Aulicis et Causariis, Decano et Antiquiori Magistro duplum, quin et Bidellis viritim distributi sunt in prædictarum Rationum redditione Calculi duo argentei, unde pro quinquaginta quinque Capitibus numerabit Decanus summam centum et nonaginta duarum libellarum cum decem assibus . . . . . . . . . . . 192.tt 10s

Majori Apparitori pro opera extraordinaria . . . 50.tt

Minori pro eadem . . . . . . . . . . 25.tt

Visis Rationibus

## Caput Secundum Expensi

### Pro Stipendiis Professorum ex ærario facultatis

M.o Michaeli Ludovico Reneaume de la Garanne Pathologiæ Professori . . . . . . . 90.tt

M.o Joanni Baptistæ Du Bois Physiologiæ Professori . . . . . . . . . 90.tt

M.o Joanni francisco Couthier Chirurgiæ Professori . . . . . . . . . 90.tt

M.o Claudio Du Cerf Rei Herbariæ Professori . . . 90.tt

M.o Joanni Baptistæ Mongin Chirurgiæ Idiomate gallico Professori . . . . . . 90.tt

Summa hujus paginæ est de quatorse mil cinq cent trente six livres quinze sols deux deniers

# Caput Tertium
## Expensi
## Pro Refusionibus

M.° Germano Preaux Antiquiori Magistro . . . 4.tt
M.° Reneaume de la Garanne . . . . . . . . 2.tt
M.° Du Bois . . . . . . . . . . . . . . 2.tt
M.° Couthier . . . . . . . . . . . . . 2.tt
M.° Du Cerf . . . . . . . . . . . . . . 2.tt
M.° Andreæ Delaleu primo Pharmaciæ Professori . . . . . . . . . . 2.tt
M.° Joanni Baptistæ Thomæ Martineng Secundo Pharmaciæ Professori . . . . . . . . 2.tt
M.° Mongin . . . . . . . . . . . . . . 2.tt
M.° Hyacintho Theodoro Baron Decano . . . 4.tt

Visa Justanerij

# Caput Quartum
## Expensi
## Pro Anatomia, operibus Chirurgicis et Pharmaceuticis

M.° Michaeli Ludovico Reneaume Pathologiæ Professori, pro Anatomiâ in Amphitheatro celebratâ persolvit Decanus honorariũ triginta libellarum . . . . . . . . . 30.tt
Dicto Rufel Chirurgo cujus manu usus est . . 20.tt
Pro reliquis Impensis istius Anatomicæ . . . 98.tt 13.s
M.° Joanni francisco Couthier Chirurgiæ Professori pro operationibus chirurgicis in Amphitheatro celebratis persolvit Decanus honorarium . . . . . . . . . . . . 30.tt
Chirurgo Rufel qui opus insolenter abdicavit . nihil
Pro reliquis Impensis istarum operationum . 119.tt 6.s
Dicto Gorsse Pharmacopoeo Parisiensi qui sub M.° Delaleu Pharmaciæ Professori operationibus Pharmaceuticis ministram manum adhibuit persolvit Decanus . . . 20.tt
Pro ligno et Carbone in istis operationibus impensis persolvit Decanus . . . 13.tt 16.s

Summa hujus paginæ est de trois cent cinquante trois livres quinze sols.

# Caput quintum
## Expensi
## Pro Honorario Professorum ex ære Academiæ

| | |
|---|---|
| M.º Reneaume | 200.tt |
| M.º Du Bois | 200.tt |
| M.º Couthier | 200.tt |
| M.º Du Cerf | 200.tt |
| M.º Delaleu | 200.tt |

# Caput Sextum
## Expensi
## Pro honorario Professorum à Rege concesso et à Quæstore Postarum solvendo

Visis [illegible]

| | |
|---|---|
| M.º Reneaume | 300.tt |
| M.º Du Bois | 300.tt |
| M.º Couthier | 300.tt |
| M.º Du Cerf | 300.tt |
| M.º Delaleu | 300.tt |
| M.º Mongin Chirurgiæ Idiomate Gallico Professori | 300.tt |

# Caput Septimum
## Expensi
## Pro Rebus Sacris

| | |
|---|---|
| Pro Anniversario M.ᵢ Luçon | 25.tt |
| Pro Anniversario M.ᵢ Michaelis de Coloniâ | 8.tt |
| Pro Missis et obitibus celebratis à Die 15.º Augusti 1731 usque ad 29.um Xbris ejusdem anni persolvit Decanus M.º De la Tour Capellano | 32.tt 7.s 6.d |
| Apparitoribus per hæc tempora ministrantibus | 10.tt 17.s 6.d |

Summa hujus paginæ est de deux mil huit cent soixante et seize livres cinq sols

Pro Missis et obitibus celebratis à Die 4°
Januarii 1732 usque ad 29.um Martii ejusdem
anni persolvit Decanus M.° Dela Tour Ca=
pellano . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.tt 10s
Apparitoribus per hæc tempora ministrantibus - 8.tt 10s
Pro Missis et obitibus celebratis à die 5. Apr=
=ilis 1732 usque ad Diem 28.um Junii ejusdē
anni persolvit Decanus M.° Dela Tour Capella=
=no - - - - - - - - - - - - - - - - 15.tt
Apparitoribus per hæc tempora ministrantibus 5.tt 5s
Cereario dicto Bebe pro Cereis in Scholarum
Sacello per annum combustis persolvit Decanus 30.tt 17s 6d
Petro la Grive pro Pane Azymo et vino per
annum Suppeditatis ad Missarum celebratio=
nem - - - - - - - - - - - - - - - 6.tt
eidem pro mundatis Sacelli Linteis - - - - - 15tt
Die Divo Lucæ Sacro pro 63 Doctoribus Missæ
præsentibus quin pro Bidellis et offertorio
numeravit Decanus - - - - - - - - 71.tt 6s

Visis Dufaneis

# Caput octavum
## Expensi
## Pro Rebus Academiæ

In Supplicationibus Academiæ ad ædem Deo
Sacram Sub invocatione S.ti Hilarii Die Mercu=
rii 12.° xbris 1731 Doctoribus et Bidellis præsentibus
Decano duplum persolvit Decanus . . . . . . . . 5.tt 19s
2 In Supplicationibus Academiæ ad ædem Deo
Sacram Sub invocatione S.ti Jacobi ab alto Passu
Die Mercurii 18.° Junii 1732 persolvit Decanus . . . 14.tt 6s
1 In Supplicationibus Academiæ ad ædem Deo
Sacram Sub invocatione S.ti Jacobi apud Dominica=
=nos majoris Conventus Die Veneris 14.° Martii
1732 persolvit Decanus . . . . . . . . . . . . 13.tt 12s
In Supplicationibus Academiæ ad ædem Deo Sacram
Sub invocatione S.ti Nicolai è Carduelo Die Martis
7.° 8bris 1732 Solvit Decanus . . . . . . . . . 10.tt 4s
Decano et adjuncto qui comitati Sunt Amplissi=
mum Rectorem Cereos ad Magistratus deferentem
die 31 Januarii 1732 Solvit Decanus - - - - - - 9.tt
Apparitoribus eodem die . . . 3.tt
Summa hujus paginæ est de deux cent trente et
une livre neuf sols six deniers

Decano et adjuncto qui cum amplissimo Rectore Versialas petierunt ad Cereos Regi, Reginæ, Serenissimo Delphino, Principibus que viris offerendos Die 1º februarii 1732 Solvit Decanus - - - 18 ₶

Apparitoribus eodem Die - - - - - - - - 6 ₶

# Caput nonum
## Expensi
## Pro facultatis ædibus

Viduæ Hunout pro annua reparatione tectorum ædium ad facultatem pertinentium cadente in primum Julii 1731 persolvit Decanus ex conventu quinquaginta libras. . . . . . 50 ₶

Viduæ Hunout pro annua reparatione tectorum facultatis ædium cadente in diem primum Julii 1732, tum etiam pro quibusdam operibus extraordinariis juxta illius quitanciam Solvit Decanus Sexagenta Septem libras cum tribus Assibus et quatuor Denariis. . 67 ₶ 3 s 4 d

Dicto finet Vitrario qui Scholarum Superiorum Vitramenta mundavit et reparavit anno 1731 ad Diem 19um Martii 1732 Solvit Decanus Septemdecim libras cum quatuordecim Assibus . 17 ₶ 14 s

Eidem finet Vitrario qui eadem Vitramenta mundavit et reparavit Mense Octobris 1732 Solvit Decanus juxta illius acceptilationem viginti duas libras. . . . . . . . . 22 ₶

Viarum Inspectori Dº Duval propter reparationem officinæ Ludovici Andel Solvit Decanus quatuor libras . . . . . . . . . . 4 ₶

Dicto Barbier fabro ferrario Solvit Decanus juxta illius quitanciam quinque libras cum quinque Assibus . . . . . . . . . 5 ₶ 5 s

pro reparatione instrumentorum igni tractando dicatorum Solvit Decanus Asses octodecim . . . . 18 s

Viduæ Halle Artificis Plumbarii propter reparationem Plumbeorum Aquæ Ductuum in Amphitheatro Solvit Decanus duodecim libras . . . . . . . . . . 12 ₶

Dicto Louffel Latomo Solvit Decanus juxta illius quitanciam Sex libras . . . 6 ₶

Summa hujus paginæ est de deux cent [illegible] livres quatre deniers

Visis Quitanciis

Dicto Le Chevalier Latomo propter plura opera Gypsea in Amphitheatro et in minoribus facultatis ædibus perfecta, juxta illius quitanciam persolvit Decanus triginta quatuor libras cum duodecim Assibus . . . . . . 34.tt 12s

Dicto Chatelain fabro lignario minuti operis propter varia opera in Amphitheatro confecta juxta illius quitanciam solvit Decanus duodecim libras . . — — — — — — — 12.tt

# Caput Decimum

## Expensi ordinarii et Extraordinarii Pro Rebus et Litibus facultatis

Pro Annuâ Pensione Viduæ Mi. fournier Cadente in Diem ultimum 7bris 1732 Solvit Decanus centum et quinquaginta libras . . . . . . 150.tt

Pro quatuor trimestribus annuæ Pensionis Viduæ Mi. le Bert à facultate concessæ quorum ultimum cadit in diem ultimum Xbris 1732 Solvit Decanus per antocessum ducentas libras . . 200.tt

In tredecim Comitiis Primensis dictis Doctoribus presentibus et Bidellis persolvit Decanus Summam ducentarum triginta quatuor libellarum cum octodecim Assibus . . . . . . . . . . 234.tt 18s

Mo. Martineng pro facultate in exilium misso numeravit Decanus tercentum libras . . . . . 300.tt

Mo. De la Leu in Exilium pariter misso parem Summam numeravit Decanus . . . . . . . 300.tt

Do. Quilleau facultatis Typographo qui Schedulas, Programmata, Decreta, aliaque ad usum facultatis Typis mandavit à Die 7o. 9bris 1730 ad Diem 7um 9bris 1732 persolvit Decanus Summam quadringentarum et quadraginta quatuor libellarum 444.tt

Typographo Do. Cavelier qui in Codice Medicamentario additamenta et mutationes denuò Typis mandavit, Solvit Decanus juxta Decretum facultatis Sexaginta Sex libras . . . . . . . 66.tt

Do. Druart, facultatis Procuratori, pro variis impensis ad obtinendum Senatus consultum Codici Medicamentario præfigendum Solvit Decanus juxta illius quitanciam quadraginta quinque libras cum quatuordecim Assibus et Sex Denariis . . . . 45.tt 14s 6d

Summa hujus paginæ est de mil sept cent quatrevingt sept livres quatre sols six deniers.

Visi Quilaneiy

Joanni Ludovico De la Grive qui novemdecim Codicis Medicamentarii exemplaria compegit tum hircinis Pellibus Coccineis, tum vitulinis flavescentibus cooperuit, Magistratibus exhibenda juxtà Decretum facultatis, persolvit Decanus Summam centum et septemdecim libras . . . . . . . . . . . . . 117.tt

Petro La Grive pro igne per annum suppeditato in Comitiis facultatis usque ad Mensem 9.bris 1732 Solvit Decanus triginta sex libras cum sexdecim Assibus . . . . . . . . . . 36.tt 16s

Petro la Grive qui Aulæa Scholarum Parietibus affixit à Die 14.o 9.bris 1731 usque ad Diem 1.um 9.bris 1732 Solvit Decanus centum et triginta tres libras cum decem Assibus - - - - - - - - - - - - 133.tt 10s

Eidem Petro La Grive qui plura majorum et minorum facultatis Statutorum exemplaria compegit novis Doctoribus et Baccalaureis distribuenda Solvit Decanus libras viginti novem cum Decem Assibus . . . . 29.tt 10s

Ludovico Andel qui majorum facultatis Statutorum 2 exemplaria compegit et Alutâ vitulinâ contegit, Solvit Decanus quatuor libras . . . 4.tt

Dicto Barbanchon qui plura Programmata et facultatis Decretum de libro M.ri Le Thieullier per urbis compita et Doctorum foribus affixit, Solvit Decanus juxtà quatuor acceptilationes Summam quadraginta Septem libellarum . . . 47.tt

Ludovico Andel qui viginti Exemplaria Epistolæ D.ri Chirac circà novam Medicinæ practicæ experimentalis Academiam tùm et majorem libellum facultatis responsorum bis manu Scripsit Cartham que suppeditavit Solvit Decanus libras duodecim . . . . . . . . . . 12.tt

Ludovico Andel qui novem Exemplaria libri M.ri Ludovici Joannis le Thieullier emit et compegit Examinatoribus distribuenda juxtà Decretum facultatis Solvit Decanus septemdecim libras cum decem Assibus . . . . . . . 17.tt 10s

Ei qui Scholarum circuitum Scopis mundavit per annum, Solvit Decanus octodecim libras . . 18.tt

Ei qui Aquâ irroravit per æstatem Scholarum circuitum Solvit Decanus libras quinque . . . 5.tt

Petro la Grive qui per annum Scholas Superiores et Sacellum Scopis mundavit quindecim libras . . 15.tt

Summa hujus paginæ est de quatre cent trente cinq livres six sols et

Visa. Dulaurens

Pro Atramento Papyro et Calamis per annum ab eodem suppeditatis solvit Decanus libras quindecim . . . . . . . . 15.tt

Pro Impensis Itineris Decani et Mi. Martineng cum simul Versalias peterent juxta Decretu facultatis, ad offerendum Illustrissimo Archiatrorum Comiti Do. Chirac libellum facultatis responsorium impendit Decanus triginta quatuor libras cum sexdecim Assibus . . . 34.tt 16s

Pro Equis conductitiis quibus usi sunt Bidelli ad deferendas schedulas quibus convocabatur facultas die 29o. Januarii 1732 solvit Decanus sex libras cum sex Assibus . . . . . . . 6.tt 5s

Pro Rhedis meritoriis quibus usa est facultas cum per Deputatos sex Doctores Versalias peteret D.um Chicoyneau novum Archiatrorum Comitem salutatura, tum pro victu et salario Bidellorum numeravit Decanus septuaginta novem libellas cum novemdecim Assibus . . . . . . . . . . . . 79.tt 19s

D. Sauvé Accenso qui facultatis protestationem Pharmacopoeorum Parisiensium Custodibus significavit Die 17o. Junii 1732 solvit Decanus libram unam cum decem Assibus . . . 1.tt 10s

Pro Equis Conductitiis quibus vecti sunt Bidelli ad convocandam facultatem Die 12o. Julii 1732 circa librum Mi. le Thieullier solvit Decanus sex libras . . . . . . . . . . 6.tt

Accenso cujus ministerio usa fuit facultas dum comparuerunt in scholas superiores Chirurgorum Sancosmanorum Praepositi postridie Divi Lucae anno 1732 solvit Decanus sex libras. 6.tt

Ei qui recepit hoc anno annuum facultatis Proventum solvit Decanus libras decem . . . 10.tt

Pro Capitatione Mi. Le Moine . . . . . . 31.tt

Pro Capitatione Bidellorum per annos 1730 et 1731 solvit Decanus triginta novem libras cum duodecim Assibus . . . . . . . . . 39.tt 12s

Pro variis Rhedis meritoriis quas adhibuit Decanus, tum ad sollicitandum per plures menses Senatus Consultum Codici Medicamentario praefigendum, tum ad Codicis Medicamentarii exemplaria Magistratibus cum Mis. Martineng et le Tellier deferenda, tum ad prosequenda per annum varia facultatis negotia impendit Decanus summam octoginta rum et novem libellarum . . 89.tt

Tabellioni Do. Boursier apud quem deposuerat Decanus tria facultatis Decreta lata Diebus 21, 24 et 26 Januarii 1732 antequam Regio Jussu cancellarentur solvit Decanus . . . 3.tt

Summa hujus paginae est de trois cent vingt deux livres deux sols

Visi [signature] Quitonais

Pro Caduas impensis numerabit Decanus pro more . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.lb
Pro calculis in hisce Rationibus adhibitis . . . . 15.lb

# Caput ad memoriam eorum quae facultati debentur

Visis [illegible]

Debet Mer Petrus Rouffin de Montabourg Summam mille et ducentarum libellarum cui solvendae tenetur instrumento publico transacto Die 25a Augusti 1732 apud Bourfier et Collegam Notarios . . . . . . . . . . . . ad memoriam

Debet insuper Mer Petrus Rouffin de Montabourg Summam quingentarum et sexaginta quinque libellarum cum duodecim Assibus, cui solvendae tenetur Chirographi cautione data Die 7o 9bris 1732 apud Bourfier et Collegam Notarios. . . . ad memoriam

Debet Mer franciscus Mery pro Capitatione Sua anni 1726 Summam Sexdecim libellarum cum decem assibus . . . . . . . . . . . . ad memoriam

Debet Mer David Vasse pro Capitatione Sua anni 1729 Summam triginta trium libellarum . . . ad memoriam

Debet Mer Ludovicus Hieronimus Cosnier pro Capitatione Sua anni 1729 Summam triginta trium libellarum . . . . . . . . . ad memoriam

Summa hujus paginae est de soixante et quinze livres

Summa totius expensi est de vingt mil huit cent vingt six livres dix sept sols six deniers.

Summa vero totius accepti est de treize mil six cent quarante neuf livres six sols six deniers.

Ergo Summa totius expensi superat Summam totius accepti de sept mil cent soixante et dix sept livres ~~[illegible]~~ onze sols

facultas ratas et gratas habet rationes posterioris anni primi Decanatus Magistri Hyacinthi Theodori Baron Decani; eique ob res facultatis praeclare gestas solitum decernit honorarium Centum et quinquaginta librarum; singulis doctoribus praesentibus, Aulicis et censariis honorarium duorum calculorum argenteorum, Decano et Antiquiori duplum; majori bidello Summam quinquaginta librarum; minori vero viginti quinque libras et sic conclusit die Jovis secundo Julii Anni millesimi septingentesimi trigesimi tertii.

Preuusc H. T. Baron Decanus

Lebaulté Chomel Andry Ferrein Reneaume
Gouin [illegible] Dez Essarts Marcilly Winslow [illegible] Pera
Decouro
[illegible] Thuoneau Bertrand

Coulgior Martineng

Adam

Adam pro Dno
Lepery cancelario

Lecellier

Col. de Vilars

Brunet

Chevalier

Jacques

Maloët

Dauier De Recella

Garnier

Lipadomino Sebeur
Garnier

De L'Epine pro D.
Mattot

De L'Epine

Cornier

Hunauld

Le hoc

fontaine

pro D. pepin Andel

Winslow pro Dr. Helvetio

Adam pro Dno
Recquet cancelario

De La Leu

afforty

peaget pour mr lepy.
peaget

Leaulté et pro
Domino vergne

Bourdelin

Bourdelin pro domino De La Vigne

De Fancaul

Germagny

De La Rivière

Du Bois

Vasse

fremont

Barfeknecht

pro domino hermant
chomel filius.
chomel filius

Bouvet

Baron

Linguet

# Deo Juvante;

# Commentarius rerum facultatis Medicinæ Parisiensis, cum Tabulis Accepti et Expensi,

## a Die Sabbati 8.° 9.bris 1732 ad Diem Sabbati 7.um 9.bris 1733,

# M.° Hyacintho Theodoro Baron, Parisino, Tertium Decano.

**Anno Domini 1732 Die Sabbati 8.° 9.bris festum**
omnium Sanctorum proximè Sequenti per Schedulam apud Singulos Doctores
ab Apparitoribus delatam, convocati Sunt Doctores omnes Medici in Scholas
Superiores horâ 10.ª matutinâ post Sacrum, Decanum et Professores, necnon
Examinatores Rationum posterioris anni nostri Decanatûs electuri.
1.° coram facultate Decanatûs insignia deposuit M.er Hyacinthus Theodorus
Baron, et ob collatum Sibi Decanatûs honorem ordini Saluberrimo grates
rependidit quam maximas, historiam que memorabilium à se gestorum per
procellosa Superioris anni tempora brevi oratione perstrinxit. Singuli deindè
Professores pro concreditis Sibi docendi muneribus gratias reddiderunt amplissimas.
tum Doctorum præsentium nominibus, antiquiorum quidem et Juniorum in
Vrnam seorsim conjectis, tres Sorte ducti Sunt, de majori ordine M.i Raymundus
Jacob finot, Jacobus Benignus Winslouw et franciscus Bailly: duo verò de minori
ordine M.i Guillelmus, Josephus De l'Epine et Joannes Baptista Ludovicus
Chomel qui in manus Decani è Magistratu decedentis devincti Sacramento
Se non nisi dignissimos ad munera Scholæ Sustinenda esse designaturos,
Decani et Professorum Electores renuntiati Sunt. Secesserunt igitur in
Sacellum et factâ inter se deliberatione, retulerunt ad Comitia Se, Si ita
ordini libuerit, Decanatum prorogare M.° Hyacintho Theodoro Baron
propter res facultatis ab eo prudenter et generosè administratas. hoc
quidem minimè cogitaverat Decanus ut per biennium tempestatibus
agitatus, novis denuò se se committeret fluctibus. imò rude donari et in
portu conquiescere ardentissimè exoptaverat. Sed re in deliberationem
missâ, rogatisque ex ordine Singulorum Doctorum Sententiis omnes
vivâ voce et nemine reclamante, cum tantâ animi benevolentiâ, cum
tantis lætitiæ et honoris testificationibus Electorum Sententiam confirmaverunt,
ut arduam licet ac difficilem facultatis negotia gerendi provinciam
recusare nullo modo potuerit Decanus.
Appellaverunt posteà iidem Electores clarissimi in Scholarum Professorem,
de majori ordine, M.um Michaelem Procope Couteaux, de minori ordine,
M.os Ludovicum, Claudium Bourdelin et Jacobum Tranti. in Chirurgiæ
Professorem, de majori ordine, M.um Andream Delaleu, de minori verò M.os
Petrum Afforty et Petrum Maloet. in Rei herbariæ Professorem, de

majori ordine M.^um Nicolaum Andry de minori, M.^os Ludovicum Hieronimum Cosnier et Bernardum de Jussieu. in Pharmaciæ Professorem de majori ordine M.^os ægidium Adam et franciscum Bousse de minori M.^um Philippum Davier. Sorte autem ducti sunt in Scholarum Professorem M.^er Michael Procope Couteaux qui statim recessit antequam solitum præstaret Juramentum in Chirurgiæ Professorem M.^er Andreas Delaleu. in Rei herbariæ Professorem M.^er Nicolaus Andry. in Pharmaciæ Professorem M.^er franciscus Bousse qui abierat antequam ipsius nomen è pileo duceretur. verum adversus electionem M.^i Michaelis Procope et M.^i francisci Bousse nonnulli Doctores reclamaverunt eam irritam esse declarantes, quia contra Statutorum dispositionem ab Electoribus designati fuerant Professores, licet per majorem partem non fuerint ordinarii, unde ad alterius Scholarum Professoris electionem processum est, et loco M.^i Michaelis Procope, de majori ordine apellaverunt Electores M.^um Claudium Du Cerf, cujus nomine, ut et M.^orum Bourdelin et Trant in pileum conjecto, sors cecidit in M.^um Lud.^cum Cl.^um Bourdelin, alius pariter electus est Pharmaciæ Professor, et cum M.^is ægidio Adam et Philippo Davier in pileum missus est Antiquiorum defectu, de minori ordine M.^er Jacobus Antonius Milet loco M.^i francisci Bousse et sorte ductum est nomen M.^i Jacobi Antonii Milet. Electores denique in Censorem Academiæ apellaverunt M.^um Michaelem Ludovicum Reneaume De la Garenne quæ quidem electio vivâ voce ab universo ordine comprobata est. tandem mox electi Professores solitum in manus Decani præstitere Juramentum et sic de omnibus conclusit. H. T. Baron Decanus

Examinatores deinde Rationum posterioris anni nostri Decanatûs more solito sorte ducti sunt, tres scilicet de majori ordine, M.^i Raymundus Jacob finot, Joannes Baptista Mongin, Joannes Baptista Thomas Martineng. de minori ordine totidem, M.^i Gabriel Antonius Jacques, franciscus, Josephus Hunauld, Raymundus De la Rivere et sic conclusit. H. T. Baron Decanus

Postero Die apud Decanum accessere facultatis Apparitores, obsequium et observantiam Polliciturí. eos ad fidem et diligentiam ergà facultatis negotia valdè hortatus est Decanus, eodem Die Decanum etiam convenerunt Baccalaurei præeuntibus facultatis Apparitoribus fasces gestantibus ipsum cum officiosâ honoris significatione salutaturi, et de scholæ disciplinâ diligenter observandâ à Decano moniti recessere, nec defuerunt Pharma=copœorum Parisiensium Custodes suæ ergà Decanum et facultatem observantiæ testimonium exhibentes quos cum humanitate et observantiâ prosecutus est Decanus.

# Quæstiones Quodlibetariæ

Die Jovis 13.^â 9.^bris 1732 M.^er Michael Procope Couteaux qui absens à pluribus annis, in ordine suo anno superiori Thesi Quodlibetariæ non præfuerat, hanc in urbem redux petitâ à facultate, ut moris est, veniâ, de Quodlibetariâ Quæstione extrà ordinem disputavit, juxtà Decretum facultatis latum Die n.^o Augusti, respondente Baccalaureo M.^o Renato Beguyer Andegavo et fuit Quæstio talis affirmativè conclusa

## an Sanguinis partes tenuiores in venis quam in arteriis?

Eodem Die circà horam 11.am major facultatis Apparitor, ut moris est, quædam facultatis Decreta, tum et nomina et agnomina Doctorum Parisiensium actu Regentium altâ voce recitavit hoc modo.

Sequuntur nomina et agnomina honorandorum Magistrorum nostrorum in Saluberrimâ facultate Parisiensi actu Regentium anno Domini 1732

Mi Germanus Preaux, Antiquior Scholæ Magister.
francisus Afforty, Antiquus facultatis Decanus.
franciscus Picoté De Belestre.
Urbanus Leaulté.
franciscus Gouel.
Petrus Marais.
Petrus Joannes Burette Professor Regius, et è Regiâ Numismatum Academiâ.
Alexander Petrus Mattot.
Philippus Caron, Antiquus facultatis Decanus.
Joannes Baptista Chomel, Medicus Regis ordinarius et è Regiâ Scientiarum Academiâ.
Philippus Hecquet antiquus facultatis Decanus.
Nicolaus Andry, Antiquus facultatis Decanus, Professor Regius et Rei herbariæ Professor designatus.
Petrus Le Tonnelier.
Ludovicus Lemery, Medicus Regis ordinarius, Regiæ Scientiarum Academiæ Socius et in horto Regio Chymiæ Professor.
Raymundus Jacob finot.
Michael Ludovicus Reneaume De la Garanne, Academiæ Censor, et Regiæ Scientiarum Academiæ Socius.
Jacobus fourneau.
Joannes Herment, Medicus Regis ordinarius.
Petrus Azevedo.
Antonius Pepin, Regis Consiliarius et in Portu Brestensi Medicus Primarius.
Jacobus Benignus Winslow, Regiæ Scientiarum Academiæ, Societatisque Regiæ Berolinensis Socius, Teutonicæ linguæ Regius Interpres.
Claudius Vergne.
Claudius Du Cerf.
Joannes Claudius Adrianus Helvetius, Regi à Sanctioribus Consiliis, Medicus Regis perpetuò ordinarius, Reginæ Medicus Primarius, et è Regiâ Scientiarum Academiâ.
Michael Procope Couteaux.
Joannes Baptista Mongin, Chirurgiæ Idiomate Gallico Professor et Medicus Regis ordinarius.
Joannes franciscus Couthier.
Hyacinthus Theodorus Baron facultatis Decanus.
Camillus falconet, Salubris Regii Consilii Socius, Regiæ utriusque Aulæ Equestris Medicus ordinarius et è Regiâ Numismatum Academiâ.
Ægidius Adam.

 Mi.

Thomas Bernardus Bertrand, Physiologiæ Professor.
franciscus Pousse.
Joannes Baptista Thomas Martineng, Pharmaciæ Professor.
Joannes Baptista Silva, Salubris Consilii Regii Socius, Serenissimi Ducis Borbonii Medicus ordinarius.
Antonius De Jussieu, Regiæ Scientiarum Academiæ Regiarumque Societatum Angliæ et Prussiæ Socius, Botanices in horto Regis Parisiensi Professor et Demonstrator.
Joannes Besse, Dotariæ Hispaniarum Reginæ à consiliis et Medicus Primarius.
Henricus Besnier.
Elias Col De Vilars, Chirurgiæ Idiomate gallico Professor designatus, Consiliarius et Medicus Regis in castelleto.
Petrus Antonius Lepy.
Andreas Delalseu, Chirurgiæ Professor designatus.
franciscus Bailly.
Claudius Antonius Renard.
Petrus Afforty.
Nicolaus le Tellier.
Michael Peaget.
Jacobus Antonius Millet, Pharmaciæ Professor designatus.
Joannes franciscus Leaulté.
Ludovicus Vernage, Regis Consiliarius et in Senatu Parisiensi Medicus ordinarius.
Ludovicus Claudius Bourdelin, Physiologiæ Professor designatus et è Regiâ Scientiarum Academiâ.
Emmanuel Mauricius Du Verney.
Ludovicus De Santeul.
Claudius Brunet.
Joannes Damianus Chevalier.
Claudius De la Vigne de frecheville Medicus Regis et Domûs Reginæ ordinarius.
Gabriel Antonius Jacques.
Petrus De la Grive, non Regens.
Guillelmus De Magny.
Petrus Maloet, Regis Consiliarius et Medicus, necnon Domûs Regiæ invalidorum Ducum et Militum ordinarius et è Regiâ Scientiarum Academiâ.
Jacobus Trant, è Regiâ Scientiarum Academiâ.
Philippus Davier De Breville, Dotariæ hispaniarum Reginæ Consiliarius et Medicus ordinarius.
Thomas Renatus Gasnier.
Andreas Josephus Seron.

M^i David Vasse, Rei herbariæ Professor.
Nicolaus le Roy de S.t Aignan.
Ludovicus Joannes Le Thieullier in majori consilio Medicus Regis ordinarius.
Ludovicus Hieronimus Cosnier.
Guillelmus Josephus De l'Epine.
Joannes Baptista Du Bois, Scholarum Professor, et Serenissimæ Principis primæ Dotariæ de Conty Medicus ordinarius.
franciscus Mery.
Bernardus De Jussieu Regiæ Scientiarum Academiæ Regiæque Societatis Londinensis Socius, et in horto Regio Botanices Prodemonstrator.
Desiderius Claudius fremont, Chirurgiæ Professor.
Joannes Baptista Boyer.
Paulus Jacobus Malouin.
Antonius Nicolaus Guenault.
Ludovicus Petrus Le Hoc, in Castelleto Regis Consiliarius et Medicus ordinarius.
franciscus Josephus Hunauld, Regiæ Scientiarum Academiæ Socius et in horto Regio Anatomiæ et Chirurgiæ Professor ac Demonstrator.
Raymundus De la Riviere.
Antonius Casamajor.
Ludovicus Maria Pousse.
Hyacinthus Theodorus Baron.
Joannes Baptista Ludovicus Chomel.
Achilles franciscus fontaine.
Robertus Hubertus Linguet.

Die Sabbati sequenti probata fuere per scrutinium responsa quæ fecerat M.er Renatus Beguyer in sua Thesi Quodlibetaria.

Die Jovis 20.a 9.bris M.er Ludovicus Maria Pousse de Quodlibetaria Quæstione disputavit extra ordinem respondente Baccalaureo M.o Joanne De Diest Altenano. talis autem fuit Quæstio affirmativè conclusa.

**an ab exquisitâ Bilis secretione, perfecta Digestio?**

Die Sabbati sequenti probata sunt per scrutinium responsa Baccalaurei.

Die Jovis 27. 9.bris 1732. M.er Hyacinthus Theodorus Baron filius de Quodlibetariâ Quæstione extra ordinem disputavit. talis fuit Quæstio affirmativè propugnata respondente Baccalaureo M.o Gaspare Cochon Dupuis Rupifortense.

**utrum in triplici corporis cavitate diversus Sanguinis motus?**

Die Sabbati apertâ Capsâ probata fuere responsa Baccalaurei.

Die Jovis 4°. xbris Mer. Joannes Baptista Ludovicus Chomel de Quodlibetariâ Quæstione disputavit extra ordinem Respondente Baccalaureo M°. Jacobo Alberto Hazon parisino. talis Quæstio fuit affirmativè conclusa.

## an præcipuum respirationis organum Diaphragma?

Die Sabbati Sequenti probata fuere Baccalaurei responsa per Scrutinium.

Die Jovis 11°. xbris disputavit extrà ordinem de Quodlibetariâ Quæstione Mer. Achilles franciscus fontaine, respondente Baccalaureo M°. Tussano Gilberto Boullard Bituricensi: Quæstio fuit talis affirmativè propugnata.

## an à Salivâ Digestio?

Die Sabbati Sequenti probata fuere Responsa Baccalaurei per Scrutinium.

Die Jovis 18°. xbris Mer. Robertus Hubertus Linguet de Quodlibetariâ Quæstione extrà ordinem disputavit, respondente Baccalaureo M°. Adriano Malaval Parisino. talis fuit Quæstio affirmante conclusione.

## an à placido intestinorum motu perfecta Chyli Secretio?

Die Sabbati Sequenti probata fuere per Scrutinium responsa Baccalaurei.

Die Mercurii 24°. xbris 1732 Mer. Joannes Baptista Chomel Consiliarius et Medicus Regis ordinarius è Regiâ Scientiarum Academiâ veteranus disputavit in ordine suo de Quodlibetariâ Quæstione, respondente Baccalaureo M°. francisco felicitate Cochu San-Germano in Laya talis fuit Quæstio affirmans.

## an causa vitæ, causa Mortis?

Die Sabbati Sequenti per Scrutinium probata fuere responsa Baccalaurei.

Die Mercurii, ultimâ anni 1732 Mer. Philippus Caron, Antiquus facultatis Decanus disputavit in ordine suo de Quæstione Quodlibetariâ, respondente Baccalaureo M°. Antonio Joanne Daval Parisino. Quæstio affirmans propugnata fuit ~~sub~~ hac verborum serie

## an humoribus quibusque Sedes eadem et origo est, illoque quod incolunt, organo nascuntur?

Die Sabbati Sequenti probata fuere responsa Baccalaurei per Scrutinium.

Die Jovis 8°. Januarii 1733 Mer. Alexander Petrus Mattot in ordine suo disputavit de Quodlibetariâ Quæstione illius vices gerente M°. Guillelmo Josepho De l'Epine. hæc fuit Quæstio affirmans, quam propugnavit Baccalaureus Mer. Henricus Guyot, Clericus Diœcesis Andegavensis.

## an à functionum integritate mentis Sanitas?

Die Sabbati Sequente probata fuere responsa Baccalaurei per Scrutinium.

hic notandum quod Thesis illa an à functionum integritate mentis Sanitas? cujus author erat. Mer Guillelmus Josephus de l'Epine,

licet nihil morum integritati et orthodoxæ fidei contrarium contineret, nonnullas tamen ejus propositiones ab aliarum consortio sejunctas in malam partem, tam perversè quam malignè detortas fuisse coràm Eminentissimo Cardinali Regni Administro, aliisque Principibus viris, imò circumferebatur aliquas hujus Theseos propositiones à quibusdam sacræ facultatis censurâ dignas, reputari. porrò de eâ Thesi cum Illustrissimo Galliarum Cancellario collocutus fuerat Decanus et varias propositiones conferendo, earumque genuinum sensum expendendo apertè demonstraverat, ipso fatente Illustr. Galliarum Cancellario, nihil reverâ in eâ Thesi contineri, quod fidei aut morum integritati adversaretur. Sed Censuit Illust. Galliæ Cancellarius rogandum esse M.um Guillelmum Josephum de l'Epine, velit malignè detortas Theseos suæ propositiones explicare et quid de iis sentiat disertis verbis exprimere, ut ne minima quidem super ejus fide relinqueretur suspicio, et ut malignorum hominum invidiosa garrulitas obmutescat. ad Decanum itaque M.er Guilelmus Josephus de l'Epine sequentem scripsit Epistolam recognitam prius et probatam ab Eminentissimo Cardinali Regni Administro et Illustrissimo Galliarum Cancellario, qui promiserunt se Regis authoritatem interposituros esse si deinceps tumultuantis ingenii homines aliquid molirentur.

## Lettre a Monsieur Baron Doyen de la faculté de Medecine de Paris au Sujet d'une These qui à pour Titre <u>an à functionum integritate mentis Sanitas.</u>

Soutenuë le huitieme Janvier 1733 aux Ecoles de Medecine.

Monsieur

J'apprens avec une surprise extreme les bruits que l'on repand contre moi au Sujet d'une These que j'ay faitte et a laquelle j'ay presidé le huitieme Janvier de la presente année, qui à pour titre <u>an à functionum integritate mentis Sanitas.</u> rien n'est plus douloureux pour un homme elevé dans des sentimens d'honneur et de Religion, qui selon moi doivent estre inseparables, que de se voir attaqué sur une matiere ou le simple soupçon donne toujours la plus sensible atteinte à nostre reputation: ainsy je m'estimerois le plus malheureux des hommes, si je n'avois une ressource dans l'equité de ceux qui sont en état de juger avec connoissance de cause, et ce sont eux que je me flatte de convaincre de la pureté et de l'orthodoxie de mes Sentimens.

les objections qui me sont revenues se reduisent à deux principales. La premiere d'avoir choisi une matiere qui m'ait engagé à parler de l'Ame, de son essence, et de ses operations.

la Seconde, d'avoir paru mettre en problême sa spiritualité et son immortalité.

je repons à la premiere objection, que jusques ici dans nos Ecoles, sans que personne l'ait trouvé mauvais, on à traité la même matiere comme un point de Physiologie tres important sous differens titres. <u>an mens Sana in corpore sano.</u> <u>an principium facultatum anima.</u> &c.

mais outre l'importance du sujet en general, un motif particulier m'a determiné à le choisir. beaucoup de gens sont prevenus que tous les accidens qui derangent la teste de tant de differentes manieres, en nous ôtant la liberté, sont des maladies qui attaquent reellement l'esprit, et que si en

meme temps les autres functions du corps sont en bon état la Medecine ne peut estre d'aucun secours.
par une suitte de ce prejugé on a vû dans tous les temps enfermer des personnes alienées, sans que leur famille ait daigné faire les moindres tentatives pour leur guerison.
de si tristes avantures m'ont excité à combattre une erreur si prejudiciable au public, en faisant voir que les maladies dont il s'agit, et que l'on croit avoir leur siege dans l'ame même, ne sont que dans les organes du corps, quelque bien disposés qu'ils soient à tous autres egards. c'est dans ce sens qu'il faut entendre le titre de ma these. an à functionum integritate mentis sanitas?
ayant à prouver que les pretendus derangemens de l'esprit sont seulement de vrais derangemens des parties internes du corps, telles que les nerfs dans leurs origines et dans leurs communications, j'etablis pour principe certain que l'ame ne peut estre susceptible des alterations que la corruption fait subir à la matiere, c'est ce que je dis en termes formels lig. 34. du quatrieme Cor. p. 3. num aëris constitutio potest aliquid in substantiam cogitantem? num terræ venenati halitus valebunt eam corrumpere? absit.
cette proposition est une consequence necessaire de l'assertion qui est dans mon premier Corollaire touchant la nature de l'ame. c'est là que je tache d'exprimer son essence et de la distinguer de celle du corps dans la definition que je donne de l'ame. communio est rei extensæ, mobilis, quæ occupat spatium, quæ mutat subinde locum, cum substantiâ quæ nullius loci est capax, quæ proin sedem mutare nequit, et tamen quocumque voluerit illicò transvolat.
cette assertion suffiroit pour me justifier contre la seconde objection, elle est decisive, elle ne renferme aucune equivoque, et elle exclut toute espece de doute: cependant on pretend en faire naitre l'idée sur ces paroles du premier Corol. num extensa et solida gaudeat trinâ dimensione, roganti, non esse corpoream difficulter probaveris, at corpoream esse longè difficilius demonstraveris. je vous prie, Monsieur, de remarquer ici deux choses, la premiere qu'il ne s'agit que de preuves philosophiques, la seconde que cette proposition est d'un genre tout different de celui des assertions.
Je compare seulement deux sentimens contraires, et avant que de donner ma veritable reponse, je commence par indiquer le plus probable en faisant remarquer que si d'un côté il n'est pas aisé de prouver l'immaterialité de l'ame, de l'autre il est sans comparaison plus difficile d'en montrer la materialité.
Je ne fais donc ici qu'exposer le doute mais je le resous ensuite, ou du moins j'explique clairement ce que j'en pense, lorsque je dis ailleurs (ce qui est vraiment assertion) que l'ame est une substance pensante, qui ne peut estre contenue en aucun lieu, et sur laquelle la constitution de l'air n'a aucun pouvoir.
d'où il suit clairement qu'elle est spirituelle: et par consequent je suis bien eloigner d'affirmer qu'on ne puisse prouver ce que je regarde moi meme, et ce que je donne comme absolument certain.
pour ce qui regarde l'immortalité de l'ame, il est vrai que je dis de Platon concupivit potius, quam demonstravit; mais la Religion pourroit elle admettre la demonstration qu'il s'imagine en donner dans le Phedon, lorsqu'il dit que l'ame étant elle même la cause de son mouvement, elle ne peut jamais finir.
cet illustre Philosophe a pensé plus conformement aux principes de la vraie Religion dans le Timée où il assure que la seule volonté de Dieu supreme donne l'immortalité à tous les etres intelligens.
apres une justification aussy precise que celle ci, si quelqu'un pouvoit encore pretendre que dans la proposition num extensa &c. je mets en probleme la spiritualité de l'ame, je desavoue non seulement, mais je deteste le sentiment qu'il m'attribue, en suppliant les juges equitables

de remarquer qu'il est formellement detruit par les deux assertions Substantia cogitans, p. 3. Cor. 4. l. 35. et nullius loci capax, p. 1. Cor. 1. ligne derniere, que j'ay rapportées.
quoique je doute que mes expressions ayent merité une interpretation si odieuse, je suis sensiblement affligé si elles ont pû y donner lieu et quelque temoignage que je me rende à moi même de l'integrité de ma foi et de la pureté de mes intentions, je me reconnoitrai coupable si l'on peut me convaincre d'avoir parlé d'une maniere à me faire soupçonner de l'etre: mais le sentiment de ma conscience me rassure, n'ayant jamais rien pensé ny ecrit que de conforme aux sentimens de l'Eglise Catholique, Apostolique et Romaine, dans le sein de laquelle je veux vivre et mourir.
j'ay l'honneur d'etre avec tous les sentimens d'estime de consideration et de respect possibles,
Monsieur votre tres humble et tres obeissant serviteur De l'Epine. Docteur Regent de la faculté de Medecine de Paris.
à Paris ce 4 avril 1733.

Die Jovis 15.° Januarii 1733 disputavit in ordine suo de Quodlibetaria Quæstione M.er Petrus Joannes Burette Regis consiliarius Medicus et Sub-Bibliothecarius, in Regio franciæ Collegio Medicinæ lector ac Professor, è Regiâ Inscriptionum et humaniorum litterarum Academiâ quatuor=vir conscribendi eruditorum Diarii Regius Librorum Censor. talis fuit Quæstio affirmativè propugnata, respondente Baccalaureo M.° olivario Bougourd Constantiensi.

## an refusa in sanguinis alveum pinguedo cedat in corporis nutrimentum.e

Die Sabbati sequenti apertâ Capsâ probata fuerunt responsa Baccalaurei.

Die Jovis 22.° Januarii M.er otto Casimirus Barfeknecht disputavit extrà ordinem de Quodlibetariâ Quæstione, respondente M.° Jacobo, francisco Vandremonde Landraceno Baccalaureo, fuit Quæstio talis affirmativè propugnata.

## an omne vivens ex ovo.v

Die Sabbati proximè sequenti probata fuere responsa Baccalaurei.

Die Jovis 29.° Januarii M.er Ludovicus Claudius Bourdelin Regiæ Scientiarum Academiæ Socius, Scholarum Professor designatus, à facultate suffectus in locum M.i Petri Marais causari [cujus erat disputare in ordine suo de Quodlibetariâ Quæstione] præfuit Quæstioni Quodlibetariæ respondente Baccalaureo M.° Henrico francisco Bourdelin Parisiensi. affirmans Quæstio talis fuit.

## an ut Insectis animalibus, sic et fætui sua Metamorphosis.?

Die Sabbati sequenti probata fuere responsa Baccalaurei per scrutinium.

Die Jovis 5.° februarii 1733 M.er franciscus Gouel disputavit in ordine suo de Quodlibetariâ Quæstione respondente Baccalaureo M.° Ludovico florentino Pellot Rojano Ambianensi et fuit Quæstio talis affirmativè conclusa.

## an Medicina recens antiquâ præstantior.v

Die Sabbati sequenti per scrutinium probata fuere responsa Baccalaurei.
Die Jovis 12.º februarii M.er Paulus Jacobus Malouin extra ordinem disputavit de Quodlibetariâ Quæstione respondente Baccalaureo M.º Josepho De Jussieu Lugduneo et fuit affirmans Quæstio sub hac verborum serie propugnata.

an in Reactionis Actionisque æqualitate œconomia animalis?

Die Sabbati sequenti apertâ Capsâ probata fuere responsa Baccalaurei.
Die Martis 17.º februarii M.er Urbanus Laulté disputavit in ordine suo de Quæstione Quodlibetariâ, respondente Baccalaureo M.º Claudio Carolo De Jean Parisino et fuit Quæstio talis affirmativè conclusa.

an Eunuchus, ut corpore, sic et mente minor?

Eodem Die probata fuere responsa Baccalaurei per scrutinium.

# Antiquodlibetariæ Quæstiones vulgò Pastillariæ.

Die Mercurii 19.º 9.bris 1732 horâ 10.ª matutinâ Actum Pastillariæ celebravit M.er Ludovicus Maria Pousse et hæ duæ Quæstiones propositæ et agitatæ sunt in utramque partem.

an functionum principes Secretio? / Nutritio?

Priorem Quæstionem dictus M.er Ludovicus Maria Pousse prius agitatam proposuit M.º Joanni De Diest Baccalaureo Medico, posteriorem verò pariter agitatam M.er Thomas Bernardus Bertrand proposuit M.º Bernardo De Jussieu.
Die Mercurii 26.º 9.bris horâ 10.ª matutinâ M.er Hyacinthus Theodorus Baron celebravit Actum Pastillariæ et hæ duæ Quæstiones agitatæ fuerunt

Principium ne an terminus functionum circulatio sanguinis? / Alimentorum coctio?

Prius membrum discussum proposuit Actus Præses M.º Henrico Francisco Bourdelin Baccalaureo, posterius verò M.er Claudius du Cerf pariter discussum proposuit M.º Joanni Baptistæ Du Bois.
Die Mercurii 3.º x.bris horâ 10.ª matutinâ M.er Joannes Baptista Ludovicus Chomel Actum Pastillariæ celebravit et hæ duæ Quæstiones discussæ fuerunt.

an Aër Pulmones penetret? / Chylo viam sternat?

Prior à M.º Joanne Baptistâ Ludovico Chomel Præside discussa proposita fuit M.º Jacobo Alberto Hazon Baccalaureo, posteriorem verò M.er Antonius De Jussieu proposuit enodandam M.º Antonio Nicolao Guenault.
Die Martis 9.º x.bris 1732 M.er Achilles Franciscus Fontaine Actum Pastillariæ

celebravit et hæc Quæstio bimenbris discussa fuit.

an Digestioni plus conferat Salivalis Succus, quam ventriculi motus.ᵘ
Calor.ᵘ

prius menbrum discussum proposuit Actus Præses M.º Tussano Gilberto Boulland Baccalaureo, posterius verò M.ᵉʳ David Vasse proposuit M.º Antonio Nicolao Guenault vices gerenti M.ⁱ francisci Mery.

Die Mercurii 17.º xᵇʳⁱˢ M.ᵉʳ Robertus Hubertus Linguet celebravit Actum Pastillariæ et hæ duæ Quæstiones discussæ fuerunt.

an Chyli ab alimentis Separatio Secretionibus annumeranda.ᵃ
Bili tribuenda.ᵃ

Priorem Quæstionem prius agitatam proposuit Actus Præses M.º Adriano Malaval Baccalaureo, posteriorem verò Similiter agitatam M.ᵉʳ Joannes franciscus Couthier pro D.º Bousse proposuit M.º Desiderio Claudio fremont.

Die Mercurii 21.º Januarii M.ᵉʳ Otto Casimirus Barfknecht Actum Pastillariæ celebravit horâ 10.ª matutinâ et hæ duæ Quæstiones discussæ fuerunt.

an Tubæ fallopii vehant ad ovarium Seminalem auram.ᵃ
Statim a coitu fœcundatum ovum excipiant.ᵘ

Priorem Quæstionem discussam prius proposuit enodandam M.º francisco felicitati Cochu Baccalaureo, posteriorem verò Similiter discussam proposuit M.ᵉʳ David Vasse loco M.ⁱ Claudii Du Cerf, M.º Hyacintho Theodoro Baron filio, loco M.ⁱ Joannis Baptistæ Boyer.

Die Mercurii 11.º Mensis februarii M.ᵉʳ Paulus Jacobus Malouin Actum Pastillariæ celebravit et hæc Quæstio bimenbris discussa fuit.

an tenduntur Arteriæ minores facilius etiam Servatâ proportione quam majores.ᵘ
tempore eodem ac majores corde proximæ.ᵃ

prius Quæstionis menbrum Actus Præses proposuit M.º Josepho De Jussieu, posterius verò M.ᵉʳ Ludovicus Reneaume de la Garanne enodandum proposuit M.º Guillelmo Josepho De l'Epine.

# Quæstiones Cardinalitiæ

Die Jovis 19.º februarii 1733 Quæstioni Cardinalitiæ præfuit à 6.ª ad meridiem M.ᵉʳ David Vasse Rei herbariæ Professor, Respondente M.º Tussano Gilberto Boulland Baccalaureo Medico, et hæc fuit Quæstio affirmativè conclusa

an convivia Sanitati conferant.ᵘ

Die Sabbati Sequenti facultas probavit per Scrutinium Baccalaurei responsa.

Die Lunæ 23.º februarii M.ᵉʳ Andreas Josephus Seron de Cardinalitiâ Quæstione disputavit, respondente M.º Renato Beguyer Baccalaureo, talis erat Quæstio affirmante conclusione.

## an ad Sanitatem mores?

Eodem Die apertâ Capsâ probata fuere responsa Baccalaurei.

Die Jovis 26. februarii Quæstioni Cardinalitiæ præfuit M.er Thomas Renatus Gasnier respondente M.o Olivario Bougourd Baccalaureo Medico et fuit Quæstio talis affirmativè conclusa

## an obesis Somnus brevis Salubrior?

Die Sabbati Sequenti more Solito probata Sunt Baccalaurei responsa.

Die Lunæ 2.o Martii 1733 M.er Philippus Davier De Breville Dotariæ hispaniarum Reginæ Consiliarius Medicus perpetuò ordinarius de Cardinalitiâ Quæstione disputavit, respondente M.o francisco felicitate Cochu Baccalaureo, Sic se habuit Quæstio affirmativè conclusa.

## an Aqua ex Hydrargyro Salubrior?

Eodem Die probata fuere responsa Baccalaurei more Solito per Scrutinium.

Die Jovis 5.o Martii de Cardinalitiâ Quæstione disputavit M.er Jacobus Grant è Regiâ Scientiarum Academiâ, respondente M.o Claudio Carolo De Jean Baccalaureo, et fuit Quæstio talis affirmante Conclusione.

## an ciborum justo major copia nutriat minus?

Die Sabbati Sequenti probata fuere Baccalaurei responsa.

Die Lunæ 9.o Martii M.er Petrus Malbet Regis consiliarius et Medicus ordinarius, nec non Domûs Regiæ Invalidorum Ducum et Militum, Academiæ Regiæ Scientiarum Socius Quæstioni Cardinalitiæ præfuit, respondente Baccalaureo M.o Jacobo francisco Vandremonde et fuit Quæstio talis affirmativè conclusa.

## an à Tabaco naribus assumpto, peculiaris quædam Cephalalgiæ species aliique affectus?

Eodem Die per Scrutinium probata fuere responsa Baccalaurei.

Die Jovis 12.o Martii M.er Guillelmus De Magny de Cardinalitiâ Quæstione disputavit respondente Baccalaureo M.o Henrico Guyot et erat Quæstio talis affirmativè conclusa.

## an Alvus Siccior ad quemlibet morbum proclivior?

Die Sabbati Sequenti probata fuere responsa Baccalaurei.

Die Lunæ 16.o Martii M.er Gabriel Antonius Jacques de Cardinalitiâ Quæstione disputavit respondente M.o Gaspare Cochon Dupuy Baccalaureo Medico, talis fuit Quæstio affirmante Conclusione.

## an aër calidus Siccus, Salubrior?

Die eodem probata fuere responsa Baccalaurei per Scrutinium.

Die Jovis 19.o Martii disputavit de Cardinalitiâ Quæstione M.er Claudius De la Vigne de frecheville Medicus Regis et Domûs Reginæ ordinarius respondente M.o Henrico francisco Bourdelin, Sic se habuit Quæstio affirmativè conclusa.

## an quo uberior transpiratio, eò parcior fluxus menstruus?

Die Sabbati Sequenti probata fuere responsa Baccalaurei per Scrutinium.

Die Lunæ 23.º Martii M.er Joannes Damianus Chevalier de Cardinalitiâ Quæstione disputavit, respondente Baccalaureo M.º Antonio Joanne Davaset. fuit Quæstio talis affirmante Conclusione.

an vini potus salubris.ª

Eodem Die more solito probata fuere Baccalaurei Responsa.

Die Jovis 26.º Martii disputavit de Cardinalitiâ Quæstione M.er Claudius Brunet, respondente Baccalaureo M.º Josepho De Jussieu fuit Quæstio talis affirmativè conclusa.

an Abstemii Carnis-privium facilius ferant.ᵘ

Die Sabbati sequenti Baccalaurei responsa fuere probata per scrutinium.

Die Lunæ 30.ª Martii M.er Ludovicus De Santeul disputavit de Cardinalitiâ Quæstione, respondente M.º Adriano Malaval Baccalaureo Medico talis fuit Quæstio affirmativè conclusa.

an sana sanis Diæta Quadragesimalis.ᵘ

Die eodem probata fuere responsa Baccalaurei per scrutinium.

Die Lunæ 13.º Aprilis 1733 disputavit de Cardinalitiâ Quæstione M.er Emmanuel Mauritius Duverney Respondente M.º Joanne De Diest Baccalaureo Medico, talis fuit Quæstio affirmante Conclusione.

an Panis jurulentus ad spissitudinem glutinosam percoctus insalubris.ᵘ

Eodem Die probata fuere Baccalaurei responsa per scrutinium.

Die Jovis 16.º Aprilis M.er Ludovicus Claudius Bourdelin Regiæ Scientiarum Academiæ Socius, Scholarum Professor designatus disputavit de Quæstione Cardinalitiâ, respondente M.º Ludovico Florentio Bellot Baccalaureo Medico et fuit Quæstio talis affirmativè conclusa.

an Rheumatismo recreatis Pila, Prophylacticum.ª

Die Sabbati sequenti probata sunt Baccalaurei responsa per scrutinium.

Die Lunæ 20.ª Aprilis disputavit de Cardinalitiâ Quæstione M.er Michael Ludovicus Vernage Regis Consiliarius et in Senatu Parisiensi Medicus ordinarius, respondente Baccalaureo Jacobo Alberto Hazon, fuit Quæstio talis affirmativè conclusa.

an varius Causariis pro diversâ tempestate victus præscribendus.

Die Sabbati sequenti probata fuere responsa Baccalaurei.

## Vesperiæ et Doctoratus

Die Sabbati 15.º 9.bris 1733 Pileo Doctorali donatus est M.er Petrus Roussin De Montabourg manibus M.i Camilli falconet Salubris Consilii Regii Socii et è Regiâ Numismatum Academiâ. hæc autem fuit Quæstio Duplex in utramque partem agitata.

an Volvulo Hydrargyrus.ᵘ
Emeticum.ª

Primam Quæstionem juniori Doctori M.e Ludovico Petro Le Hoc priùs agitatam proposuit M.er Petrus Rouffin de Montabourg Laureâ Doctorali mox donatus, alteram pariter agitatam resolvendam proposuit M.o Thomæ Bernardo Bertrand M.er Camillus falconet Actûs Præses.

Die Mercurii 7.o Januarii 1733 celebratus est Actus Vesperiarum M.i Ottonis Casimiri Barfeknecht Licentiati, Præside M.o Antonio De Jussieu Regiæ Scientiarum Academiæ, Regiarumque Societatum Angliæ et Prussiæ Socio, Botanices in horto Regio Parisiensi Professore et Demonstratore; hæc autem fuit Quæstio Bimembris in utramque partem agitata.

an in vehementi variolarum suspicione Kermes minerale?
Emeticum?

Primum Quæstionis membrum M.er Antonius De Jussieu Actûs Præses proposuit enodandum M.o Adriano Malaval Baccalaureo Medico, Secundum, discussum prius M.er Claudius Du Cerf Solvendum dedit M.o Ottoni Casimiro Barfeknecht Licentiato.

Die Martis 13.o Januarii 1733 Lauream Doctoralem adeptus est M.er Otto Casimir Barfeknecht Præside M.o Antonio De Jussieu, hæc autem fuit Quæstio duplex in utrumque partem agitata

an in Urethræ angustiis Candelarum usus?
Perinæi Sectio?

Primam Quæstionem novus Doctor proposuit resolvendam M.o Joanni Baptistæ Boyer: posteriorem in utramque partem à Præside agitatam Solvit M.er Claudius Du Cerf.

## oratio Publica

Die Dominicâ 21.o xbris 1732 M.er Thomas Bernardus Bertrand Saluberrimæ facultatis Doctor Regens et Scholarum Professor pro Solemni Scholarum instauratione publicam et elegantem habuit orationem, quâ Medicinam declaravit totam esse inniacam observa=tionibus, quam quidem orationem habere debuisset Die Dominicâ 16.a 9bris nisi tunc temporis morbo detentus fuisset.

## Demonstrationes Anatomicæ opera Chirurgica et Galeno-Chymica

Dieu Aydant M.tre Jean Baptiste Mongin Conseiller Medecin ordinaire du Roy, Docteur Regent de la faculté de Medecine de Paris et Professeur en Chirurgie en langue francoise faira publi=quement et gratuitement en faveur des Estudians en Chirurgie un Cours de Anatomie sur un Cadavre viril, dont M.tre Antoine francois Barbaut fils, Maistre Chirurgien de S.t Cosme demontrera les parties. il commencera Jeudy vingt neuvieme Janvier 1733 à

deux heures apres Mydy et continuera les jours suivans à la même heure.

Die Veneris 10.ª Aprilis 1733 et sequentibus hora 3.ª pomeridiana M.er Desiderius, Claudius fremont Chirurgiæ Professor operationes Chirurgicas, quæ circà corpus humanum exercentur publicè perficiendas proposuit in virili Cadavere operi manum admovente Antonio francisco Barbaut filio Chirurgo Barbitonsore Parisiensi Sancosmiano.

Die Martis 11.º Augusti 1733 et sequentibus per mensem integrum horâ sesquitertiâ pomeridianâ M.er Joannes Baptista Thomas Martineng Pharmaciæ Professor selectiora Pharmaciæ Galeno Chymicæ opera dicendo palam interpretatus est. hæc eadem exequendo, publici Juris fecit Claudius André Pharmacopoeus Parisiensis peritissimus.

# obitus Doctorum

Die Mercurii ultimâ anni 1732 fato functus est Parisiis M.er franciscus Picoté De Belestre anno ætatis vir summâ eruditione Commendabilis et litterarum litteratorumque adeo amantissimus, ut moriendo suam raram ac perelegantem Bibliothecam legaverit usui publico in Universitate instituendam. ipsius corpus Die 1.ª 1733 comitante facultate delatum est ad ædem Deo sacram sub Invocatione S.ti Joannis in Graviâ et in Cimiterio Ecclesiæ humatum est.

Die Sabbati 10.ª Mensis Januarii ipsius manibus solemniter parentatum est in Scholarum sacello, convocatis, ut moris est ad ejusmodi istud officii genus, singulis Doctoribus, ipsoque M.º Claudio, Josepho Prevost, in senatu Patrono, Testamenti M.i francisci De Belestre curatore per Bidellum honorificè invitato.

H. T. Baron Decanus

# Acta et Comitia Saluberrimi Medicorum Parisiensium ordinis

Anno Domini millesimo Septingentesimo trigesimo Secundo Die Veneris vigesimo primo Novembris horâ post meridiem tertiâ legitimè et per Juramentum congregata fuit facultas Saluberrima de Re ad Decretum latum die 5.o ejusdem Mensis et anni pertinente, necnon de aliis rebus ad facultatem pertinentibus deliberatura. 1.o Decanus notum fecit facultati nuperis Diebus M.um Ludovicum Joannem le Thieullier apud se venisse ut ipse ergà facultatem matrem suam submissionis testimonium exhiberet, suamque ergà Judicium quod de suo libro tulerat facultas obsequentiam testificaretur. atque ut dictis fidem faceret ampliùs eum coràm Decano laceravisse et intra Decani manus deposuisse Instrumentum Archetypum facultati per Accensum antehac denuntiatum, quo adversùs ea omnia quæ contrà suum librum egisset et inposterum ageret facultas protestatus fuerat.

2.o dixit Decanus se nihilominus accepisse Illustrissimum Regiorum Sigillorum Custodem D.um Chauvelin ægrè admodum ferre et plurimùm conqueri, quòd liber Jussu suo à Censore Regio examinatus et probatus, Regisque Privilegio munitus, facultatis judicio improbatus fuerit: idque eò magis, quòd facultas hujus libri Censuram per urbis compita affigi curaverit, tum maximè quia hæc omnia Illustrissimo Regiorum Sigillorum Custode inconsulto confecisset facultas.

Porrò Decanus eâ de re cum adjuncto M.o Joanne Baptistâ Silva Clarissimum virum D.um Rouillié libellorum supplicum Magistrum et Rei Librariæ ab Illustrissimo Regiorum Sigillorum Custode præfectum, jam pluries inviserat dissidium illud cum eo compositurus. arguebat enim D.us Rouillié, facultatem nullum jus habere libros à Regio Censore comprobatos et authoritate Regiâ munitos, Censurâ notandi, multò minus Decreta, Judicia et Censuras per vicos et plateas affigendi, id Illus. Reg. Sig. Custodis authoritati et Jurisdictioni prorsus injurium; Decano suadebat ut facultas ipsa Decretum suum emendaret atque reformaret: quod quidem nisi ipsa fecisset minabatur Arestum Supremi Consilii ab Illus. Reg. Sig. Custode impetrandum esse quo facultatis Decretum infirmaretur et omninò abrogaretur. contrà reponebat Decanus facultatem nostram summâ veneratione prosequi Illus. Reg. Sig. Custodem, nedum in mentem habuerit unquam ipsius authoritati contradicere; Regios Censores id tantùm muneris obtinere, ut antequàm libri Regio Privilegio munirentur, perpenderent an quicquam complecterentur, quod fidei vel morum integritati, aut

Regiæ Majestati adversaretur. verùm facultatem Medicinæ, in rebus Medicis, Doctrinæ judicem natam esse, et ab ipsis Parisiensis Academiæ incunabulis, Regiorum Diplomatum vi et Senatûs consultorum authoritate inspectricem fuisse constitutam: facultatem porrò Regii Privilegii authoritatem Decreto suo die 5.° Novembris lato nequaquam attigisse, nullatenus prohibuisse quominus liber M.i L.ci J.nis le Thieullier publicè veniret, sed officio suo defuturam putavisse si urbis et orbis incolas certiores non faceret de iis quæ circa hujus libri doctrinam existimaret ipsa et existimanda sint. facultatem proindè nullatenùs infirmare posse Decretum, quod juribus suis utens, quod Regiis Diplomatis et Senatûs consultis obtemperans tulisset promulgassetque, quodque etiam si Aresto Supremi Consilii abrogaretur, æternum tamen foret facultatis Medicinæ Parisiensis ergà publicam utilitatem vigilantiæ monumentum.

Die Lunæ 1.a Xbris habita sunt in Scholis Superioribus menstrua facultatis Comitia, in quibus actum est de morbis grassantibus, qui fuerunt Pectoris et Gutturis inflammationes, Variolæ, febres malignæ pertinaces, Rheumatismi, febres Tertianæ simplices, et duplices, Quartanæ, Icterici affectus. posteà dixit Decanus se pluriès et assiduò invisisse D.um Roullié occasione Decreti facultatis adversùs librum M.ri L.ci J.nis le Thieullier lati, et apud eum jura facultatis adeò viriliter repræsentasse ut spes affulgeat, fore ut Censura facultatis Die 5.° 9.bris lata, intacta et illæsa remaneat. nec spem fefellit eventus, nullum enim Supremi Consilii Arestum prodiit quo facultatis Censura infirmaretur.

Iisdem in Comitiis Doctoribus præsentibus notum fecit Decanus se facultatis nomine litem novam nuper intentasse Chirurgo cuidam nomine Livernette tam illicitè quàm imperitè Medicinam facienti; hic enim cum ægrum quemdam febre continuâ laborantem curare suscepisset, eum Venæ sectionibus, Emeticis, Apozematis febrifugis, purgantibusque remediis perversè adhibitis ita exercuaverat, ut tandem paulò post exhibitam præposterè potionem catharticam convulsus et suffocatus misere perierit. verùm sic se rem habere et ex ipsâ Chirurgi et Pharmacopœi confessione apposito ipsorum Chirographo, subsignatâ, convinci possit Chirurgus medicamenta præscripsisse et Medici partes adimplevisse.

Die Martis 9.° Xbris Convocati sunt in Scholas Superiores per Juramentum Doctores omnes horâ 10.â matutinâ M.um Antonium de Jussieu Collegam de Jubileo aperiendo dicentem audituri et deliberaturi. coram facultate elegantem habuit orationem dictus M.er Antonius de Jussieu et enixè postulavit ut fratrem suum amantissimum Josephum de Jussieu qui propter infirmam valetudinem ultimis Paschalibus Licentiæ labores suscipere non potuerat, nunc pristinæ sanitati restitutum cum novis Baccalaureis præsentem Licentiam decurrentibus pro benignitate suâ vellet facultas admittere. addidit se aliumfacultati

offerre Candidatum Scholæ nostræ Alumnum Jacobum franciscum Vandermonde, qui à duodecim annis indè profectus apud Sinenses Medicinam factitaverat, quique doctoralem palmam in celeberrimâ nostrâ facultate obtinere cupiens, ex tam longinquis Regionibus propter tempestatum injuriam in hanc urbem non potuerat redire citiùs: eum quadragesimum primum jam nunc ætatis annum decurrere, proindeque facultati supplicare ut in biennium non remitteretur. quibus auditis, re in deliberationem missâ rogatisque singulorum Doctorum Sententiis, Censuit facultas annuendum esse supplicationi Mi. Antonii De Jussieu, id scilicet Josepho De Jussieu concedendum ut pro eximiâ fratrum suorum Collegarum nostrorum Mi. Antonii de Jussieu et Mi. Bernardi de Jussieu virtute, doctrinâ et eruditione gauderet privilegio solis Mrorum. filiis attributo, atque omni gratiâ et favore exciperetur, alterum Candidatum Vandermonde impetratâ à Do. De Jussieu gratiâ frueretur, atque id sic Decretum est propter unanimitatem Doctorum et ita ut non trahatur in exemplum et sic conclusit. H. T. Baron Decanus

Die Sabbati 20o. xbris Convocati sunt Doctores omnes in Scholas Superiores horâ 10a. matutinâ post Sacrum Candidatorum supplicationem audituri et illicò clarissimorum virorum qui examinandis Candidatorum litteris præpositi fuere relationem audituri et de eâ suum judicium laturi; ad hæc Comitia duo Candidati accessere supplices, postulaveruntque verba faciente Josepho de Jussieu, ut ad Examen Baccalaureatûs admitterentur, factâ supplicatione, de nomine, Cognomine, Patriâ et Religione, necnon de brevi quæstione Medicâ ab antiquis Doctoribus interrogati sunt, posteàque dimissi: Re ad deliberandum propositâ, super more auditâ supplicatione Censuit facultas denuò in Comitia revocandos esse Medicinæ Candidatos ut suas litteras testimoniales exhiberent, ingressi sunt itaque iterum in Comitia duo Medicinæ Candidati et suas litteras testimoniales coràm facultate deposuerunt, quæ posteà clarissimis Doctoribus quibus litteras Candidatorum examinandi provincia ultimo Mense Martio demandata fuerat, concessæ sunt. Secesserunt igitur in Sacellum illi Doctores clarissimi dictas litteras examinaturi, et factâ inter se deliberatione retulerunt ad Comitia, duos illos Medicinæ Candidatos litteras Baptisterii testimoniales publici Judicis sigillo munitas exhibuisse et ambo Doctoralem palmam juxtà suas litteras in facultate Remensi obtinuisse, quibus auditis, rogatis singulorum Doctorum Sententiis, Censuit facultas duos illos Medicinæ Candidatos ad Examen admittendos esse et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

Die Lunæ sequenti 22o. xbris horâ sesquisecundâ pomeridianâ duo Medicinæ Candidati de rebus naturalibus, et non naturalibus, et postridiè de rebus præter naturam, nec non de uno Aphorismo Hippocratis more solito examinati sunt coràm Doctoribus omnibus.

Die Mercurii 24.º Xbris Convocati sunt Doctores omnes Medici in Scholas Superiores horâ 10.ª matutinâ clarissimorum Examinatorum relationem audituri et suum judicium per scrutinium laturi. retulerunt Examinatores clarissimi duos Medicinæ Candidatos Quæstionibus à se propositis apprimè satisfecisse, quâ auditâ relatione rogatis per scrutinium singulorum Doctorum sententiis, omnes unanimi consensu Examinatorum sententiam confirmaverunt et præstito super Evangelium solito juramento ad principium admissi sunt duo Medicinæ Candidati et sic conclusit H. T. Baron Decanus

ad Scholas inferiores deindè processum est et præsentibus Decano pluribusque Doctoribus altâ majoris Apparitoris voce Baccalaurei renuntiati sunt et principium fecerunt. Scilicet Josephus De Jussieu Lugdunensis, Jacobus, franciscus Vandermonde Landracenus.

Die Lunæ 29.º et Martis 30.º Xbris ab horâ sesquisecundâ pomeridianâ ad quintam convocatis in Scholas Superiores per schedulam Doctoribus omnibus novi duo Baccalaurei de omni re Medicamentariâ simplici interrogati sunt.

Die Mercurii ultimo Xbris 1732 convocati sunt Doctores omnes in Scholas Superiores horâ sesquinonâ matutinâ de novis Baccalaureis nuperis diebus de omni materiâ Medicinali interrogatis, suum judicium scrutinio laturi. rogatis singulorum Doctorum sententiis probata sunt responsa Baccalaureorum in Examine Botanico.

Die Veneris 2.º Januarii anni 1733 habita sunt in Scholis Superioribus Menstrua facultatis Comitia de morbis grassantibus, qui fuerunt inflammationes Pectoris, Catarrhi, febres Catarrhales, Arthritides et Rhumatismi.

Deindè dixit Decanus jam palam fieri M.um franciscum de Belestre Collegam eruditissimum nuper fato functum libros suos testamento legasse in Universitate Parisiensi ad utilitatem publicam collocandos, quod quidem Nuntium vel ab ipso M.º Claudio, Josepho Prevost in senatu Parisiensi Patrono et ipsius Testamenti Curatore accepisse professus est, sibi verò non parùm dignitatis et gloriæ in ordinem saluberrimum refundendum esse videri, si prædictum Testamenti Curatorem ità facultati nostræ propitium reddere, ut divitem illam Librorum studiosissimè collectorum suppellectilem in Scholis nostris sub publicæ Bibliothecæ formâ vellet erigere, se de eo negotio cum M. Prevost jam fuisse collocutum, ipsiusque amicitiam Benevolentiam quesedulò captasse declaravit Decanus, promisitque deinceps omnia moliturum, ut in facultatis honorem et emolumentum cedat. omnes Doctores qui tunc adfuerunt, rogaverunt Decanum velit rem ut facultati perhonorificam, sic singulis Doctoribus gratissimam assiduò persequi.

Die Mercurii 21° Januarii indictis legitimè Comitiis Mr. Ludovico Claudio Bourdelin postulanti concessum est, ut in locum Mri. Petri Marais Caesarii praeesset Thesi Quodlibetariae à Mo. francisco Henrico Bourdelin fratre suo propugnandae, nomenque suum in Theseos fronte apponeret, ita tamen ut constaret eum à facultate in locum Mi. Petri Marais fuisse substitutum, ne scilicet re in deterius exemplum tracta Quaestionibus quodlibetariis praefuturi Doctores, Collegas in sui locum absque facultatis consensu et authoritate substituere praesumerent.

Die Martis 3° februarii habita sunt Comitia prima mensis dicta in Scholis superioribus et de morbis grassantibus actum est, qui fuerunt Catarrhi, vesicae inflammationes, Paralyses, inflammationes Pectoris, Diarrheae, Dysenteriae, Rhumatismi.

Eodem die speciali Articulo convocati sunt Doctores omnes horâ decimâ matutinâ Mum. Michaelem Procope Couteaux Collegam audituri. coram facultate conquestus est Mer. Procope Couteaux quod licet die 8° Mensis ultimi Novembris Scholarum Professor unanimi Electorum consensu de majori ordine nominatus fuerit, licet suum nomen in Urnam conjectum et inde Decani manu eductum fuerit nemine reclamante, tamen se è Comitiis secedente alius Scholarum Professor in sui locum electus fuerit, quia objecerit aliquis eum propter suam ex urbe absentiam per majorem partem ordinarium non fuisse, ut statuta jubent. postulavit insuper idem Mer. Procope ut sibi a domino Decano suppeditaretur Exemplar Decreti facultatis, latae die 2° Augusti anni 1732 quo facultas Mum. Procope Couteaux in omnia Doctoris Regentis jura ac Privilegia restituit. re in deliberationem missâ rogatisque praesentium Doctorum sententiis, Censuit facultas hujus Decreti Exemplar Mo. Procope Couteaux omninò inutile esse cum absque sumptibus Thesi Quodlibetariae post Martinalia praefuerit et omnia Doctoris Regentis Emolumenta ipsi debita à Do. Decano receperit, proindeque non concedendum esse illud Decretum. 2° Electionem alterius Scholarum Professoris Mi. Procope minimè injuriosam esse, cum ideò tantùm secunda facta fuerit Electio quod prior irrita fuerit et omnino nulla, ut pote statutorum Articulo 60.d adversa; facultatem ingenii et eruditionis Mi. Procope nusquam futuram immemorem in muneribus distribuendis, modò statutis obtemperaverit ipse et per majorem partem ordinarius Actibus interfuerit. hanc conclusionem Mo. Procope coram facultate renuntiavit

H.tus T.rus Baron Decanus

---

Die Lunae 2° Martii habita sunt menstrua facultatis Comitia in quibus actum est de morbis grassantibus qui fuerunt Catarrhi Epidemici, Eresypelata.

Iisdem in Comitiis dixit Decanus se assiduò sollicitasse Mum. Claudium Josephum Prevost, tum illustrissimos Regiarum Causarum in senatu Parisiensi cognitores Catholicos, ut Bibliotheca Mi. francisci Picoté De Belestre Collegae fato functi in facultate nostrâ collocaretur, et sperandi locum esse fore ut labores suos felix coronaret eventus.

Die Veneris 13° Martii 1733 Decanus obtinuit ab Illustrissimo urbanae Politiae Propraetore Judicium adversus Pseudo Medicastrum qui illicitè Medicinam facere Parisiis et formulas Medicamentorum subsignare praesumebat, quod quidem judicium Typis mandari, Doctoribus distribui et per urbis Plateas affigi curavit Decanus.

# Sentence rendue en la Chambre de Police au Chatelet de Paris le 13 Mars 1733

Pour les Doyen et Docteurs Regents de la faculté de Medecine de Paris contre le nommé fabre soit disant Medecin

Portant deffense audit fabre de plus entreprendre de faire la Medecine, et pour l'avoir fait le condamne à deux cens livres de Dommages et Interests.

A tous ceux qui ces presentes lettres verront Gabriel Jerome De Bullion, Chevalier, Comte d'Esclimont Conseiller du Roy en ses Conseils, Prevost de Paris. Salut Scavoir faisons, que sur la Requeste faite en jugement devant nous en la Chambre de Police du Châtelet de Paris par M.tre Vaultier Procureur des Doyen et Docteurs Regens de la faculté de Medecine de Paris, demandeurs aux fins de l'exploit du 5.e fevrier dernier, par la Vergnole huissier priseur, controlé et presenté aux fins y contenues, avec dommages interests et Depens, assistez de M.tre Buirette leur Avocat contre le sieur fabre soit disant Medecin, defendeur et defaillant. oüi ledit M.tre Buirette, et par vertu du defaut de nous donné contre le defaillant non comparant, ni Procureur pour lui düement appellé, lecture faitte de l'Edit du Mois de Mars 1707, et autres pieces Nous disons que les Edits, declarations du Roy, Statuts et Reglemens seront executez selon leur forme et teneur, et pour la contravention commise par ledit defaillant, le condamnons en deux cens livres de Dommages et interests envers la partie de Buirette, deffenses au defaillant de plus entreprendre de faire la Medecine sous plus grandes peines, et sera nostre presente sentence lüe, publiée et affichée partout ou besoin sera, condamnons le defaillant aux depens, ce qui sera executé nonobstant et sans prejudice de l'appel, en temoin de quoy nous avons fait sceller ces presentes. ce fut fait et donné par Messire René Herault, Chevalier, Conseiller d'estat, Lieutenant general de Police, tenant le siege le Vendredy 13 Mars 1733 collationé par Guyrot. controllé et scellé le 14 Avril 1733 signé Doyard. — controlé par le Maire.

Die ~~Lunae~~ Martii 27.o in foro Castelleti presente Decano judicatalis est, facultatem inter et Chirurgum nomine Livernette, et dictus Chirurgus damnatus est impensis et mulctatus summâ Ducentarum libellarum, ipsique vetitum ut et aliis Chirurgis ne Medicinam facere praesumeret; quam quidem sententiam typis mandari; Doctoribus distribui; per Urbis compita affigi; et Tubâ sonante promulgari curavit Decanus.

# Sentence

Rendue contradictoirement en la Chambre de Police du Chatelet de Paris le 27 Mars 1733

Pour les Doyen et Docteurs Regens de la faculté de Medecine en l'université de Paris

Portant defenses audit Livernette et a tous autres d'entreprendre sur la profession des Medecins, et pour l'avoir fait le condamne à deux cens livres d'amende.

A tous ceux qui ces presentes lettres verront &c. Salut. Scavoir faisons que sur la Requeste faite en jugement devant nous en la Chambre de Police du Châtelet de Paris, par Mtre Vaultier Procureur des Doyen Docteurs Regens en la faculté de Medecine de Paris, demandeurs aux fins de l'exploit du 31 8bre dernier fait par Fillon Huissier priseur controlé le 1er 9bre et presenté au Greffe à ce que le ci apres nommé fut tenu de justifier des Titres en vertu desquels il pretend faire la Medecine, et pour l'avoir fait sans Titre ni qualité qu'il sera condamné en cinq cens livres d'amande conformement à l'Edit du Mois de Mars 1707 et que les statuts de la faculté de Medecine ensemble l'Edit du Mois de Mars susdate seront executés selon leur forme et teneur, en consequence que defenses lui seront faites, a toutes personnes et à tous Chirurgiens de donner des remedes pour les maladies internes, et faire la Medecine, sous les peines portées par le dit Edit, sur autres ordonnances que celles des Docteurs de la dite faculté ou autres ayant pouvoir de l'exercer dans cette ville et fauxbourgs de Paris, sans ordonnances dattées et signées des Docteurs Licentiés ou autres ayant pouvoir; desquelles ordonnances les Apoticaires seront tenus de tenir bon et fidel Registre, sous les peines portées par les ordon=nances, Edits, Declarations du Roy et Arrets de la Cour, conformement à l'Arrest de Reglement de la Cour du 26 Mars 1732, et que la Sentence qui interviendra sera lüe, publiée et affichée par tout ou besoin seroit, et autres Conclusions avec depens, assisté de Mtre Buyrette leur Avocat, contre Mtre le Maistre Procureur du Sieur Livernette Mtre Chirurgien Juré à Paris, defendeur à l'Exploit susdatté assisté de Mtre De la Brosse son Avocat. parties oüies et lecture faite de la Declaration du Roy des 29 Mars 1696 et de l'Edit de 1707 et autres pieces NOUS disons que les Statuts et Reglemens de la faculté de Medecine de cette ville et fauxbourgs de Paris, ensemble l'edit du Mois de Mars 1707 Declaration du Roy et Arrêt du Parlement seront executés selon leur forme et teneur, en consequence faisons tres expresses inhibitions et defenses à la partie de la Brosse et a tous autres d'entreprendre sur la profession des parties de Buyrette sous les peines portées par l'Edit du Mois de Mars 1707, et pour la contravention commise par la partie de la Brosse, la condamnons en deux cens livres d'amende et en tous les depens. ordonnons que nostre presente Sentence sera lüe, publiée et affichée par tout ou besoin sera, ce qui sera executé nonobstant et sans prejudice de l'Apel: en temoin de ce nous avons fait sceller ces presentes, qui furent faites et données par Messire René Herault Chevalier &c. y tenant le siege le Vendredy 27 Mars 1733 collationé avec Paraphe signé en Chef Cadet. controllé et scellé le 13 Avril 1733 signé Doyard.
Signifié et baillé copie à Mtre le Maistre Procureur a domicile ce 21 Avril 1733 signé Pugue avec paraphe.
L'an 1733 le 21 Avril signifié et baillé copie au Sieur Livernette Mtre Chirurgien Juré à Paris y demeurant rüe du four fauxbourg St Germain en son domicile, en parlant à un de ses Garçons, qui n'a voulu dire son nom, de ce interpellé signé Augmard Besnard.

La Sentence cy dessus a été lüe et publiée a haute et intelligible voix à Son de Trompe et Cri public, en tous les lieux ordinaires et accoutumez par moi Aimé Richart Girault, huissier à Cheval au Chatelet de Paris, Juré Crieur ordinaire du Roy, de la ville, Prevosté et Vicomté de Paris, y demeurant Rüe St. Antoine vis avis la Rüe Clocheperche Paroisse St. Gervais accompagné de Louis françois Ambezar, Jacques Hellot, et Claude Louis Ambezar Jurez Trompettes le mardy 21 Avril 1733 Signé Girault.
Controlé à Paris le 22 Avril 1733 Signé le Roux.

Die Mercurii 1º Aprilis habita sunt menstrua facultatis Comitia in quibus actum est de morbis grassantibus, qui fuere Tusses ferinæ, Catarrhales Epidemicæ.

Die 20 Aprilis Decanus, a Rectore et Professoribus Universitatis Tolosanæ litteras accepit cum Programmate quo notum fieret omnibus Medicinæ Doctoribus Cathedram Professoris Anatomiæ et Chirurgiæ vacantem per obitum Mr. de Samedi ex concursu esse committendam, quod quidem Programma valvis Scholarum affigi curavit Decanus more solito juxta Edictum anni 1707.

Die Mercurii 29º Aprilis convocata fuit per Schedulam ab Apparitoribus delatam facultas Saluberrima hora post meridiem tertia de negotio ad Academiam pertinente, necnon de aliis rebus ad facultatem perti=nentibus deliberaturi. 1º dixit Decanus in ultimis Tribunalis Academici Comitiis actum fuisse de reædificatione partis alicujus ædificiorum Collegii Sanctæ Barbaræ ad Universitatem pertinentium et Statutum fuisse consulendos esse ordines. exposuit Decanus Collegii Sanbarbarani ædificia pro Summa mille et quingentarum libellarum annui reditus ab Universitate collocari: 3.am tantum et minorem illorum ædificiorum partem reparari et reædificari indigere quadraginta millia libellarum ad istud ædificium absolvendum ab Archytectis, æstimatione facta, postulari; Universitatem equidem in Arca communi habere quadraginta quatuor millia libellarum, Sed licet construendis istis ædificiis impenderetur prædicta Summa quadraginta millia libellarum tamen omnia Collegii Sanbarbarani ædificia non pluris quam pro Summa 1500.tt annui Proventûs in posterum esse locanda; quibus auditis, Re in deliberationem missâ, Rogatis que Singulorum Doctorum Sententiis, Censuit ordo Saluberrimus melius et utilius collocandam esse Academicæ pecuniam, nequaquam verò suscipiendam adeò ruinosam ædificationem quæ nihil emolumenti universitati conferret, et sic conclusit.

H. T. Baron Decanus

2º dixit Decanus Chirurgum nomine Livernette urbanæ Politiæ Proprætoris judicio nuper damnatum, ad Senatum provocasse Censuit facultas summo jure agendum et urgendum ulterius ut Solveret Mulctam et Litis impensas Sicque conclusit.

H. T. Baron Decanus

Die Sabbati 2º Maii habita sunt Comitia prima Mensis dicta de morbis grassantibus qui fuerunt Rhumatismi, febres intermittentes

 febres malignæ, inflammationes Pectoris, Diarrheæ, Eresipelata.

Die Veneris 22.° Maii Convocati sunt in Scholas Superiores horâ 10.ª matutinâ Doctores omnes Medici clarissimorum virorum qui rationes et Commentarios posterioris anni primi nostri Decanatûs examinaverunt, relationem audituri, nec non de Bibliothecâ M.ri francisci Picoté de Belestre Collegæ fato functi deliberaturi.

1.° retulerunt Examinatores verba faciente M.° Raymundo Jacob finot se historiam et Commentarios posterioris anni primi nostri Decanatûs accuratè perlegisse nihilque in iis deprehendisse quod ad gloriam et splendorem ordinis nostri non conferret: quod spectat ad rationes retulerunt iidem Examinatores clarissimi, in Capite 16.° Accepti dictarum Rationum, ex omnium et singulorum liberalitate, computatione factâ numerari à Decano summam de 7469.tt 16.s cujus quidem summæ partem unam præsenti et numeratâ pecuniâ accepit Decanus, nempe summam de 5888.tt 14.s, alteram verò partem, scilicet summam de 1581.tt 2.s nec præsenti nec numeratâ pecuniâ accepit Decanus, sed eam solvendæ facultati tenetur M.er Petrus Roussin de Montabourg juxtà duas Chirographi cautiones, quarum 1.ª et de 1200.tt et ad facultatem omninò pertinet, altera verò est de 565.tt 12.s cujus pars, nempe summa de 184.tt 10.s Doctoribus propria est, pro dimidio honorarii sui in Actibus Vesperiarum et Doctoratûs M.i Petri Roussin de Montabourg. verùm ut omnis confusio tollatur, Doctores que nihil occasione dicti honorarii repetere possint, atque duæ obligationes M.i de Montabourg ad facultatem in integrum pertineant, postulaverunt domini Examinatores, ut facultati placeret, ex pecuniâ solidâ in manus Decani relictâ deduci summam de 184.tt 10.s Doctoribus distribuendam, pro dictorum Actuum honorario. quibus auditis, re in deliberationem missâ, rogatis que singulorum Doctorum sententiis, Censuit facultas ex ære facultatis persolvendos esse Doctores pro honorario sui in Actibus Vesperiarum et Doctoratûs M.i Petri Roussin de Montabourg, ad id que deducendam esse ex summâ de 5888.tt 14.s in manus Decani relictâ summam de 184.tt 10.s, quibus persolutis duæ obligationes M.i De Montabourg quarum altera est de 1200.tt altera de 565.tt 12.s ad facultatem omninò pertinebunt, ita ut nullus Doctor quicquam ex iis percipere possit: tunc que summa Pecuniæ solidæ intrà Decani manus relictæ erit de 5704.tt 4.s et sic ex unanimi totius ordinis consensu conclusit.

H. T. Baron Decanus

2.° exposuit Decanus M.um franciscum Picoté De Belestre Collegam, dum viveret omni Doctrinæ et eruditionis genere instructissimum, elegantem quam diligentissimè collegerat Bibliothecam, viro consultissimo M.i Prévost in Senatu Parisiensi Patrono percelebri per Testamentum suum moriendo legasse, ut ab eo utilitati publicæ consecraretur, institueretur que in eo Universitatis Parisiensis loco, quem aptiorem arbitraretur vir ille clarissimus. ipsa testatoris verba sic leguntur.

Cinquiemement je legue a mon Executeur Testamentaire ma Bibliotheque pour estre par luy etablie a mon nom, au Service public dans l'université de Paris dont je suis Docteur et ce dans le lieu ou il trouvera qu'on voudra la recevoir et estimera le plus convenable.

et paulò inferius.

Apres tout ce que dessus executé en son entier, les Gages des Domestiques, les frais funeraires, les Legs et leurs Executions, Dettes, Charges et etablissement frais de Controlle, d'Insinuation et autres frais de justice et generalement tout ce qui pourroit estre pretendu sur la Succession prelevé sur mes Meubles, Vaisselle d'argent outre ce que j'ay legué et sur mon argent comptant et autres effets mobiliers, si aucuns il y a, ensemble mille livres que je veux estre distribuées par mon Executeur Testamentaire en Ausmones secrettes aux Pauvres Etudians qui prieront Dieu pour moy. je donne le surplus de ce qui proviendra de mes Meubles, de ma Vaisselle d'argent, de mon argent comptant et de mes effets mobiliers a mon dit Executeur Testamentaire pour le distribuer par luy a mes petits Neveux et petittes Nieces qui sont en Canada &c.
et denique
Ma Succession qui consistera en ce qui pourra rester de mes biens apres les legs accomplis et Charges payez qui comme il est dit cy dessus seront accomplis et prelevez sur mes effets mobiliers, appartiendra a Madame Malleray ma Niece &c.

tout ce que dessus extrait du Testament et ordonnance de derniere volonté de defunt M.tre francois Picoté De Belestre par luy fait olographe le dix Mars mil sept cent trente deux, deposé pour minute a M.e Gervais Laisné l'un des Notaires soussignés, par M.tre Claude Joseph Prevost par Acte du trente et un decembre 1732 le dit Testament controllé le sept Janvier 1733 et le present Extrait Collationé par les Notaires a Paris soussignés sur une expedition en papier dudit Testament representée et rendue cejourd'huy quinze Mars 1733 signé Dionis, Gervais.

addidit Decanus se jam pluries invisisse prædictum M.um Prevost eum rogaturum ut Medici Parisiensis Bibliothecam apud facultatem Medicinæ Parisiensem vellet erigere. tum postulavit Decanus, num Decreto suo comprobaret facultas quidquid ipse super ea re gesserit, quibus auditis, re in deliberationem missa, rogatisque singulorum sententiis, non solum Decani vigilantiam laudavit ac probavit universus ordo, sed insuper censuit M.um Prevost nomine facultatis a Decano esse invisendum, ipsique testificandum facultatem omnes testamenti conditiones et articulos M.i Picoté De Belestre sibi apprime cognitos admittere eo lubentius, quod sit sperandi locus fore ut Illustrissimorum Regiarum causarum in Senatu Parisiensi quatuor virorum patrocinio impetratura sit facultas, ut juxta prædicti Testamenti tenorem non modo Bibliotheca, sed etiam ipsius Bibliothecæ ad publicam utilitatem institutio, sit delibatio hæreditatis derelictæ a M.o Picoté de Belestre: denuo rogandum M.um Prevost, velit facultatem nostram accepti Beneficii memoriam æternum sibi devinctam retinere, et hanc Bibliothecam sua commissam prudentiæ apud facultatem collocare, ut quæ M.um De Belestre materno affectu semper prosecuta est facultas, eum in sua Bibliotheca tanquam in ejus doctrinæ et eruditionis monumento longum valeat contemplari. et sic ex unanimi omnium consensu conclusit.

H. T. Baron Decanus

3° legit Decanus coràm facultate Decretum latum ab Academico Tribunali die 30 8bris 1732, quo viris Academicis omne cum Jesuitis Patribus com=
=mercium interdicitur, legitque etiam declarationem Academici Tribu=
=nalis datam die 14° Aprilis 1733 quâ prædicti Decreti malignæ interpretationi omnis ansa præcluditur. quibus auditis Saluberrima facultas probavit Acade=
=micum Tribunal declaratione 14° Aprilis 1733 datâ, Decretum suum 30 8bris 1733 latum à falsâ interpretatione vindicasse: declaravit se prædictum Decretum 30 8bris latum quod jam Decani sui suffragio ac voce compro=
=baverat, nunc iterum totum quale est ratum et gratum habere, ut pote quod antiquos et perpetuos Universitatis usus majorumque instituta fideliter referat, rogavitque Decanum ut præsentem conclusionem in Commentariis Universitatis inscribi postulet apud Academicum Tribunal. et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

Iisdem in Comitiis postulavit Mer Joannes Baptista Mongin ut facultas sibi nominaret Examinatores dissertationis quam in lucem emittere medita=
=batur circà tumorem vastissimum et durissimum à se nuper observatum nominati sunt vivâ voce Mi. Nicolaus Andry, Jacobus benignus Winslow et Joannes franciscus Couthier sic concludente Mro

H. T. Baron Decano

Die Lunæ 1° Junii habita sunt menstrua facultatis Comitia prima Mensis dicta, in quibus Actum est de morbis grassantibus qui fuerunt Rhumatismi, febres malignæ.

Die Mercurii 1° Julii in Comitiis prima Mensis solito more habitis dictum est de morbis grassantibus qui fuerunt febres continuæ, febres duplices tertianæ, malignæ, pectoris inflammationes, Dyssenteriæ Cholera=
=morbus, morbilli, Eresipelata.

Iisdem in Comitiis facultati nuntiavit Decanus se tandem obtinuisse à Mo Claudio, Josepho Prevost, tùm ab Illustrissimis Regiarum causarum Cognitoribus, ut Bibliotheca Mi francisci Picoté De Belestre in Scholis nostris collocaretur: propediem Mum Prevost ad facultatem accessurum esse hanc Bibliothecam facultati nostræ concessurum donaturumque.

Die Jovis 2° Julii convocati per Schedulam convenerunt in Scholas Superiores Doctores frequentissimi horâ post meridiem sesquisecundâ, auditurrationes posterioris anni primi nostri Decanatûs, quæ quidem rationes lectæ, auditæ et ab universo ordine probatæ fuerunt. posteà Decanus persolvit singulis Doctoribus ex ære facultatis quod ipsis debe=
=batur pro Actibus Vesperiarum et Doctoratus Mi Petri Roussin de Montabourg juxta Decretum latum die 22â Maii.

Iisdem in Comitiis Mer Thomas Bernardus Bertrand de injuriâ sibi per Epistolam acriori stylo conscriptam illatâ à Mo Andrea Josepho Seron conquestus est. facultas perlectâ priùs hac Epistolâ, auditis hinc inde, tùm Mi Thomæ Bernardi Bertrand, tùm Mi Andreæ Josephi Seron rationum momentis, ipsisque è Comitio dimissis, Censuit illicò coràm facultate Mo Thomæ Bernardo Bertrand petendam esse veniam à Mo Andreâ Josepho Seron; revocatâ itaque in Comitia duobus istis Doctoribus facultatis conclusionem declaravit Decanus, et statim facultatis Decreto satisfecit Mer Andreas Josephus Seron.

Die Sabbati 4.ª Julii convocati sunt Doctores omnes Medici in Scholas Superiores hora 10.ª matutina, pridie per Schedulam ab Apparitoribus singulis Doctoribus delatam, de Bibliotheca M.ri francisci Picoté de Belestre Collegæ fato functi recipienda deliberaturi. in hæc Comitia introductus est M.r Claudius Josephus Prevost celeberrimus in Senatu Parisiensi Causarum Patronus, qui primus sedens in Scamno Seniorum Doctorum his verbis congregatam facultatem allocutus est.

## oratio habita à m.º Prevost apud facultatem cum ipsi offerret Bibliothecam M.ri francisci Picoté De Belestre

Ex quo palam prodiit Testamentum Clarissimi Collegæ vestri meique amantissimi francisci Picoté de Belestre, quo suam mihi legavit Bibliothecam usui publico in Universitate Parisiensi inserviendam, in vos conjeci oculos, viri præstantissimi, ut fiduciarium hoc legatum pari fiducia vobis reponerem.

ad hæc multa incitamenta me impellebant, ingens fama hujus Scholæ, tot et tanti Doctores urbi et orbi indesinenter ex eâ suppeditati; fœcunditas ejus nativa magno hodie Baccalaureorum numero plenius resurgens; necessitudo inter vos et Testatorem ex conjunctione scientiæ et officiorum formata; Pietas et Pompa solemnis quibus cohonestavistis exequias defuncti ejus memoriam testimoniis, quæ majora sunt omnibus laudibus, extollentes; laudabilis denique cupiditas implendi ad commodum Reipublicæ litterariæ conditiones in Tabulis insertas, quâ vos flagrare super omnes mihi honorificentissime notum facere non dedignati estis.

sed hæc quantacumque sint, apud me superat antiqua fides Religione fulta quæ à Collegio vestro nunquam avulsa est. ab Obisone etenim Regis Ludovici Crassi Archiatro ad tempora quæ longevam illam ætatem sequuta sunt reperiuntur inter Parisienses Medicos viri integritate morum, amore honoris vere Christiani, vitæ sanctitate commendabiles. nec in sæculis quibus vivimus defecerunt qui priscorum Christianorum virtutem Romanamque animi magnitudinem renovarent, justi et tenaces propositi homines, spectaculum facti Deo, Angelis, et hominibus.

hæc fides, omnis justitiæ fundamentum, Dictorum, Conventorumque constantia et veritas in me certam spem fecit, fore ut quemadmodum in reformationibus Universitatis studiorum per longas sæculorum series factis, nulla aut pauca reformanda in Medico Collegio inventa sint, pro fideli, quæ in ipso viguit observatione legum quibus regitur, ita in exequendis conditionibus à Testatore suæ liberalitati appositis, nec infidelitas, nec etiam negligentia eveniret. hanc spem in me auxit et stabilivit vir ex antiquis hujus Scholæ decanis cum de hac Bibliotheca instauranda cum eo differerem, et Religionis honorisque, velut dotium facultati Medicinæ innatarum, sponsor apud me fuit vir ipse fidelissimus Philippus Hecquet, qui variis titulis de re Medica et salute Civium benemeritus, nominari potest.

si quid ad hæc adjici posset, fateor me motum fuisse quodam gaudio abstergendi dolorem quo litterarum amatores afficiebantur ob perditam illam librorum copiam quæ in Scholis vestris asservabatur, à quibus volumina

utenda Ludovicus Rex unde animus d'alis pignoribus accipiebat.
hanc etenim voluminum congeriem celebravit Antiquitatis et dignitatis
Scholæ Medicæ Parisiensis Encomiastes Gabriel Naudæus ex Commentariis
Secundi Decanatûs Joannis Avis anni millesimi quadringentesimi
Septuagesimi primi. Sed pace vestrâ discerim, Viri prestantissimi, si
datur hæc occasio tam pretiosorum Codicum amissionem reparandi,
quot et quantæ cautiones adhibendæ sunt, ut simile damnum inposterum
non patiatur Bibliotheca quæ vestris curis commendabitur.
Verum ut extra omnis periculi sortem stabiliretur, nulli curæ, nulli
operæ pepercit vigilantissimus Decanus, cujus sollicitudini accessit
amantissimus ejus filius, Doctor supra ætatem sapiens et eruditus.
nec ignorare fas est multos alios celeberrimæ hujus Scholæ Medicos
huic labori sese adjunxisse, seu recognoscendo librorum Catalogum
dum illum conficiebat breviter, sed tamen exacté, unus è Magistris
Artium Academiæ Parisiensis notus Testatori M.er Michael du
Chemin Bajocensis seu varia colloquia habendo de stabiliendâ
curiosâ illâ Librorum supellectile.
Verum etiam addere debeo, scilicet ingratum me fore, si non inter
labores hac super re a Medicis Parisiensibus susceptos annumerem
curam meæ valetudini, à vigilantissimo Decano et aliis celeberrimis
Medicis tam amicé, tam assiduè adhibitam, ut a duodecim abhinc
diebus febri correptus, quæ in accessiones triduanas sese convertit,
ego hodiè sanus gratias in hoc Medicinæ domicilio vobis agere
possim, tanquam cooptatum membrum in quod salubritas totiûs
corporis se se liberaliter effudit.
Vtimini igitur, viri Doctissimi, beneficio carissimi Collegæ in
publicum collato; primævumque fœdus Medicinam inter et
Jurisprudentiam pro bono communi hodiè renovetur in hoc frequen=
=tissimo cœtu tam honorabili, nam si vestra facultas saluberrima
proclamatur hic et ubique terrarum, ita, ut innuit Cicero, à Jurisconsultis
=sultis salubritas quædam et ab orationibus salus ipsa petitur.
Tot igitur fidei vestræ argumentis excitatus nomine invim Testamenti
facultatem Medicinæ Parisiensem ut accipiat Bibliothecam M.
Francisci Picoté De Belestre ejusdem facultatis Doctoris, publicis
usibus ejus nomine instituendam in loco, non solum libris Testatoris
et aliis, qui si benè res prosperent, incremento eis poterunt esse, conser=
vandis idoneo, sed etiam librorum studiosis, ut facillimé et iis
frequenter utantur, commodo, viris que litteratis digno, cum tutâ et
assiduâ ipsorum custodiâ viri litteris instructi et facili librorum com=
=munione; pro ut hoc de hoc conveniendum aut statuendum erit. eâ
etiam lege, ut vigilantissimus Decanus et qui in ejus munere ipsi succedent
Catalogum ex Decreto Senatûs à Notariis et à me subscriptum et
quoties libri augebuntur, augendum subsignent salvam et integram
remanere Bibliothecam fide jubentes; et quoties munus Decanii in
alium transferetur, is qui illud suscipiet eamdem fidejussionem
subscribat, recognitâ ab ipso integritate Bibliothecæ de quâ senatus
certior fiet per actum qui in suis Tabulis referetur, auditis Illus=
=trissimis Regiis quadrumviris qui Bibliothecam quoties ipsis placuerit

visitabunt, quæque visitabitur à Rectore Universitatis Parisiensis tanquàm Patrimonium Academicum juribus et privilegiis universitatis gaudens.

Quibus auditis, re in deliberationem missâ, rogatisque singulorum Doctorum sententiis, omnes unanimi consensu statuerunt accipiendam esse Bibliothecam Mi. francisci Picoté De Belestre Collegæ fato functi juxtà verba quæ ad facultatem habuit M.er Claudius Josephus Prevost, ipsi summas agendas esse gratias pro hoc amplissimo munere quo facultatem Medicam Parisiensem dotare munificentissimè voluerit. cum etiam rogavit facultas, ut elegantissimam quam habuit orationem Decano communicet in majoribus facultatis Commentariis unà cum hoc Decreto inscribendam, quo hac super re instrumentum magis authenticum fiat, adeò ut jus facultatis imò Reipublicæ litterariæ quæsitum in desideratâ, tam rarâ et curiosâ librorum congerie maneat inconcussum, quibus omnibus paratum esse subscribere dixit M.er dictus Claudius Josephus Prevost et hic nomen suum apposuit.

Prevost H. T. Baron Decanus

Et in eo temporis instanti, censuit insuper facultas addendo suo Decreto, ne mora afferatur institutioni Bibliothecæ ad publicam utilitatem consecratæ, impensas transvehendis libris necessarias à Decano fieri, et confidit facultas Illustrissimorum Regiorum in Senatu Parisiensi Quadrumvirorum patrocinio fore ut obtineat à Senatu ut juxtà Testatoris voluntatem delibetur ex ipsius hæreditate illud quod ad erigendam servandamque usui publico et Testatoris nomine Bibliothecam impendendum erit, et sic conspirantibus Doctorum omnium suffragiis conclusit. H. T. Baron Decanus

Tum postulavit Decanus vellet facultas sibi assignare locum tutum et clausum ubi collocarentur libri Mi. francisci Picoté De Belestre usquedum in Bibliothecæ formam erigerentur et censuit facultas collocandos esse libros et asservandos in Scholarum superiorum Aulâ majori, ità ut in posterum Comitia haberentur in Scholarum sacello donec de erigendâ Bibliothecâ initum fuerit consilium et sic conclusit.

H. T. Baron Decanus

Die Jovis 9.º Mensis Julii convocatis per schedulam Doctoribus omnibus horâ post meridiem 3.â habita sunt facultatis saluberrimæ Comitia de augendâ facultatis Medicinæ Parisiensis Bibliothecâ ex liberalitate nobilissimæ fœminæ. ad hæc comitia accessit vir consultissimus M.er Claudius Josephus Prevost qui sequentem habuit orationem.

## oratio altera D.i Prevost

Vana spes augendæ Bibliothecæ non fuit Viri præstantissimi, Eccè clarissima Antonia De Brion vidua M.i Caroli Amelot tertiæ Cameræ Enquestarum in Senatu Præsidis, libros vobis offert addendos iis quos ex testamento Beneficentissimi Collegæ vestri manu meâ recepistis: gratius sanè donum, quò promptius accedit ad munus illud per quod utilitati publicæ

Consulere vobis datum est.

Verum etiam si pretiosi sint libri è quorum numero sunt opera Sti.
Augustini à Benedictis edita, et alia volumina elegantissimis excarata
Typis, nobilis tamen fœmina quæ ea largitur, exoptat ea à vobis conspici
ut duo minuta Viduæ evangelicæ in Gasophilacium missa, quæ tanquam
incrementum latens per alluvionem ampliori Bibliothecæ adjiciuntur.
Nec tamen læsæ modestiæ aut fractæ fidei reum me esse putem si datâ
hujus repentini beneficii occasione verba mutuer ex Senecâ de Marciâ
ad quam librum de consolatione scribebat, dicamque ex illius philosophi
imitatione, ingenium eruditorum virorum in usum hominum sui
temporis reducit; restituit in publica monumenta libros, optimè meruit
de studiis.

Unum vobis addere debeo, scilicet quod alma illa boni publici et
gloriæ vestræ altrix a vobis exoptat, ut morborum Epidemicorum
quot quot supervenerint symptomata quibus dignoscentur et remedia
quibus sanentur in acta publica referatis, ut si labentibus annis similes
morbi recurrerent, similibus symptomatibus dignosci, similibusque
remediis curari possint, vobis potentiali mandantibus quæ ad emergentium
morborum notionem utilia, quæ ad medelam convenientia sint.

Si ne verba deficerent mihi timendum non esset, sermonem haberem
ad vos, viri doctissimi, de iis quæ hodiè manè ab Illustrissimo inter Togatos
viro audiebam, scilicet de addendis meditato huic operi observationibus
in singulari a singulariorum qui occurrunt morborum, sed jejunæ meæ
orationi supplebit quæ inter vos regnat copia et abundantia.

Imprimis autem suasoriæ largitionis quæ à generosâ illâ et providâ
muliere provenit primus ex vobis particeps fuit qui eam apud me de
auxiliis quibus à Scholâ Medicâ salus publica augeri poterit dicentem
admirabatur Ludovicus Santolius Collega vester. hic illum testem excito,
spesque mihi est, ut illius vigor igneus suppeditabit quæ aptiora sunt
ad volum hoc Sanotius reddendum, quod coram ipso primitus nuncupatum
fuit.

Quâ auditâ oratione, re in deliberationem missâ, rogatisque singulorum
Doctorum sententiis, Censuit facultas; 1º. Mº. Claudio, Josepho
Prevost tam præclarè ac benevolè de saluberrimo ordine merito
publicas rependendas esse gratias. 2º. Illustrem fœminam D^{nam}. Amelot
à Decano cum adjunctis esse salutandam, ipsique pro ejus in saluberrimum
ordinem benignitate ac munificentiâ grates esse reddendas quam maximas.
3º. respondendum esse salutantibus vobis quæ facit nobilis ac beneficentissima
fœmina circa morborum Epidemicorum supervenientium notitiam
ac curationem; et sic ex unanimi omnium consensu conclusit

H. T. Baron Decanus

Solutis Comitiis librorum in folio volumina centum circiter et viginti quæ in
plaustro advehi curaverat M^{er}. Prevost per Bidellos et famulos clarissimæ
fœminæ Dominæ Amelot in Scholas Superiores, delata sunt.

Die Veneris 10º. Julii Decanus cum adjunctis M^{is}. Reneaume, Martineng
Bailly, Moloet et Davier De Breville nobilem fœminam adiit Dominam
Amelot, ipsi facultatis nomine gratias rependurus pro ejus ergà facultatem
nostram munificentiâ.

Die Jovis 16º. Julii per Juramentum convocati sunt Doctores omnes Medici

in Scholas Superiores, horâ post meridiem 3.â de rebus ad Medicinæ facultatis Parisiensis Bibliothecam pertinentibus deliberaturi. 1.° dixit Decanus se per hebdomadam nuper elapsam cum M.is Martineng et Baron filiis suis, libros M.i francisci Picoté De Belestre a M.o Claudio Josepho Brevost facultati nostræ concessos recognovisse et recensuisse apud prædictum M.um franciscum Picoté De Belestre Collegam fato functum, singula eorum volumina exploravisse et ad Catalogum sibi à M.o Brevost suppeditatum contulisse; eos dein curavisse per Bidellos in plurimos colligari fasciculos, numeris suis distinctos, quos facultatis sigillo obsignaverit, inscripto singulis fasciculis voluminum colligatorum numero; se demùm facultatis nomine secundum Juris formulas prædictam M.i francisci Picoté De Belestre Bibliothecam à M.o Claudio Josepho Brevost ejusdem testamenti curatore accepisse coràm D.o Gervais ejusque Collegâ in Castelleto Parisiensi Notariis, juxtà Instrumentum sequens. tandem his omnibus præmissis cautionibus prædictam M.i francisci Picoté De Belestre Bibliothecam Die Martis 14.° hujus Mensis in Scholas Superiores curante Decano translatam fuisse atque depositam.

## Extrait de la Minutte de l'inventaire fait par Gervais L'aisné l'un des Notaires soussigné et son Confrere le 5 Janvier 1733 et jours suivants apres le Deces de M.tre françois Picoté De Belestre Docteur Regent de la faculté de Medecine de Paris.

Le 13 Juillet 1733 au mandement dudit M.tre C. Joseph Brevost Avocat en Parlement audit nom d'Executeur Testamentaire dudit françois Picoté De Belestre les Conseillers du Roy Notaires à Paris soussignez se sont transportés en la maison qui appartenoit au defunt Sieur De Belestre Rüe des deux Portes dans l'Appartement ou est resté la Bibliotèque et ou estoient presents M.tre Hyacinthe Theodore Baron Docteur Regent et Doyen de la faculté de Medecine en l'Université de Paris demeurant Isle nostre Dame rüe des deux Ponts Paroisse S.t Loüis et la ditte Dame Veuve Malleray, le dit Sieur Brevost à representé le Catalogue qui a esté dressé revеû et reconnû par plusieurs personnes lettrés et notament par plusieurs de M.rs les Docteurs de la faculté de Medecine, des livres composans la Bibliotèque dudit defunt Sieur De Belestre pour estre la ditte Bibliotèque conformement à ce qui est ordonné par les Arrests de la Cour du Parlement des dix Mars, vingt quatre Avril et vingt un May le tout de la presente année etablie en l'Université de Paris dans la faculté de Medecine à l'endroit dont il sera convenû avec Messieurs de la dite faculté et le dit Sieur Brevost, suivant le Decret de la ditte faculté fait entre eux en datte du quatre des presents Mois et an fait le dit Sieur Brevost present qui l'a signé, apres lesquelles representations, à la requisition du dit Sieur Brevost et en la presence des dits Sieurs Brevost et Baron et de la ditte Veuve Malleray, le dit Catalogue contenant quarante quatre feuilles entierement ecrites recto et verso et l'expedition du dit Decret signée H. T. Baron Decanus ecrit en latin

contenant deux feuillets ecrits recto et verso et une demie page sur le troisieme feuillet recto, tous demeurés annexés à la Minutte des presentes pour y avoir recours apres avoir été, les dits comparans, paraphé ne varietur en presence des dits Notaires soussignés au bas de la derniere page de chacun deux et de plus paraphé du dit Sieur Prevost seulement et Sr. Baron au bas de chacune page d'iceux recto.

Reconnoissant le dit Sieur Baron au dit nom que delivrance luy a esté presentement faitte de tous les Livres composans la ditte Bibliotheque et contenus au dit Catalogue pour estre par luy placés ainsy qu'il le promet dans le lieu qui sera convenu et qui sera arresté, de laquelle Delivrance le dit Sieur Baron quitte et decharge la succession du dit Sieur De Belestre, le dit Sieur Prevost au dit nom et tous autres.

et ont signé la Minutte des presentes le tout demeuré au dit Mtre Gervais Notaire signé Dionis, Gervais.

Secundo proposuit Decanus ut deliberaret facultas de erigenda in publicam utilitatem Bibliotheca Mi. francisci Picoté De Belestre, statueretque quonam in loco collocaretur, an illicò et impensis facultatis conficeretur illa institutio. quod spectat ad locum Mum. Prevost qui juxta prædicti Testamenti verba eligendi loci constituitur arbiter, perlustratis facultatis ædibus nullum convenientiorem locum reperisse quam sacellum in eoque Bibliothecam collocandam esse judicasse. quod attinet ad institutionem Bibliothecæ eundem Mum. Prevost suadere quamprimum perficiatur, ut ex ardenti studio facultatis erga publicam utilitatem, innotescat quo=
=dammodò Senatûs Parisiensis in ordinem nostrum benevolentia et libentius delibetur ex hereditate Mi. De Belestre quod requiritur ad solvendas istius institutionis impensas.

Re sic exposita, Rogatis que singulorum Doctorum sententiis Censuit facultas in scholarum sacello sub Bibliothecæ forma erigendos esse libros Mi. francisci Picoté De Belestre, sacellum verò in Scholarum inferiorum anteriori parte collocandum esse, ibique ante fores erigendum esse Altare, et ne hæc institutio publica facultatis negligentiâ diutiùs morari videretur impensas ad hoc necessarias usque ad summam duo millia libellarum à Decano faciendas esse decrevit, ita tamen ut ista impensa à facultate in antecessum suppeditata delibentur posteà ex hæreditate Mi. francisci Picoté De Belestre juxta ipsius Testamenti dispositionem et facultati restituerentur. interim Architectum esse consulendum, faciendam que operum conficie=
=ndorum æstimationem. et sic conclusit.

H. T. Baron Decanus

3º notum fecit Decanus Mum. Claudium Josephum Prevost exoptare imo enixè et vehementer efflagitare ut Bibliotheca quamprimum utilitati publicæ consecretur, atque ut id solemni modo et cum majori pompâ perficiatur, tum etiam ad captandam Senatus Parisiensis et Illustrissi=
=morum Regiarum Causarum quadrumvirorum Benevolentiam, publicam habendam esse in scholis nostris orationem, ad quam omnes invitarentur Urbis ordines, ut omnibus notum fieret publicam in facultate Medicâ Parisiensi erigendam esse Bibliothecam, hanc porrò orationem ante Vacationum tempus, id est ante Diem 6um. proximi Mensis Septembris, sic cupiente, sic expostulante Mo. Prevost habendam esse.

Re in Deliberationem missâ, Rogatisque singulorum Doctorum sententiis, Censuit facultas sibi quidem æquum et laudabile videri consilium ut de instituendâ Bibliothecâ publicè haberetur oratio in Scholis inferioribus, verum id propter temporis angustias ad Solemnem adeò orationem componendam vix sufficientes, initio Mensis proximi nequaquam fieri posse; nihilominus autem ut facultas Mº Claudio Josepho Prevost, cujus liberalitati et munificentiæ plurimum debere se profitebatur, quicquam recusasse videretur, statuit designandum esse Doctorem qui initio Mensis 7bris proximè futuri publicam de erigendâ Bibliothecâ apud facultatem Medicinæ Parisiensem, in Scholis inferioribus haberet orationem, et cum Mr Ludovicus Claudius Bourdelin ad hoc munus implendum suam facultati generosè obtulisset operam, hæc ipsi libentissimè demandata est provincia et vivâ voce ex omnium consensu orator designatus est, et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

4º facultati renunciavit Decanus se de Bibliothecâ Mi francisci Picoté De Belestre apud facultatem erigendâ cum Mº Philippo Hecquet antiquo facultatis Decano, eximiâ librorum supellectile instructissimo et dignitatis ac gloriæ nostræ studiosissimo disseruisse, sperandi locum esse fore ut prædictus Mer Philippus Hecquet Bibliothecam nostram plurimis superadditis voluminibus selectissimis ditare velit; imò Catalogum Bibliothecæ Mi francisci Picoté De Belestre à se postulavisse ut inter suos libros eligeret et ad facultatem mitteret eos qui in prædictâ Bibliothecâ deficerent. denique postulavit Decanus num vellet facultas Pluteos recondendis libris aptissimos et quercino ligno elegantissimè fabrefactos emere, quos sibi Decano venales denunciaverat Mer Urbanus Leaultè pro summâ 205 libellarum. censuit facultas prædictos Pluteos emendos esse facultatis impensis et sic conclusit; illos que eodem die in Scholas superiores deferri curavit.

H. T. Baron Decanus

Die Sabbati 1ª Augusti habita sunt menstrua Comitia facultatis Prima Mensis dicta, in quibus actum est de morbis grassantibus, qui fuerunt Diarrhea, Dysenteria.

Eodem Die peculiari schedulâ convocati sunt per Juramentum Doctores omnes in Scholas superiores horâ decimâ matutinâ de auctâ munificentissimè facultatis Medicinæ Parisiensis Bibliothecâ ex liberalitate clarissimi Collegæ Mi Philippi Hecquet Antiqui facultatis Decani, Decanum dicentem audituri, necnon de aliis rebus ad eamdem Bibliothecam pertinentibus deliberaturi. 1º exposuit Decanus Mum Philippum Hecquet Die 21º ultimi Mensis Julii ingentem librorum suorum curiosissimè selectorum copiam ad Scholas superiores deferendam curavisse facultatis Bibliothecæ adjiciendam cum sequenti Epistolâ quam sic legit Decanus.

A Monsieur Monsieur Baron Doyen de la faculté de Medecine de Paris

Monsieur, j'ay l'honneur d'envoyer à la faculté la petite contribution dont je suis capable pour grossir sa Bibliotèque, et je vous suplie, Monsieur, de la bien assurer de mon respectueux attachement pour

tout cequi regarde ses interests.
Je m'estois d'abord appliqué à suivre le Catalogue de Mr. De Belestre pour ne rien donner de double; mais comme les livres y sont tres imparfaitement designés, j'ay pris le parti de remplir la Bibliotèque de tout ceque je me suis trouvé de livres de Medecine propres à orner une Bibliotèque utile de Medecine. c'est pourquoy j'ay pris le party de luy envoyer la plus grande part du Cabinet de livres de Medecine que j'ay amassé depuis 50 ans, parceque ce sont les plus utiles et les plus necessaires pour la Pratique de la Medecine, se trouvant surtout unis a tous ceux que Mr. De Belestre à legué; j'y ay surtout ajouté le bel Hippocrate de Chartier qui manquoit chez Mr. De Belestre et encore l'ancienne edition De Calvus qui est la premiere impression qui s'est faite d'hippocrate, et cette edition est tres rare; il y manquoit encore l'hippocrate de Mercurial grec et latin que vous y trouverez aussy, mais un morceau qui m'est propre (pardonnez moy Monsieur, cette expression) c'est que vous trouverez dans mes livres un recueil de la plus part des Medecins Arabes quon ne trouve presque plus, sur tout Rhases in fol. in 8o &c Haly et bien d'autres qui sont tres rares et bien propres à entrer dans une Bibliotèque comme celle de la faculté. enfin vous y trouveré tout ceque nous avons de mellieur en traités particuliers. je ne scaurois vous en marquer exactement le nombre; je crois quil peut aller environ a 1200 volumes, dont 180 in fol. 300 et tant in 4o le reste en in 8o. et in 12o. peut monter a 700 au moins. c'est tout ce que je puis donner, mais ce n'est pas tout ceque je souhaiterois pouvoir fournir au bien de la faculté qui me tient parfaitement a cœur. je ne doute pas quil ne se trouve des Doubles avec quelquns de Monsieur De Belestre, mais ce sont tous livres d'usage; je suis sur que vous trouverez à les vendre à la plus part de nos Messieurs, surtout des jeunes Docteurs qui n'ont pas encore rempli leur Cabinet. au surplus, Monsieur, je vous supplie d'estre bien persuadé de mon respect, et de toutte ma reconnoissance pour tout ceque vous faites pour nostre faculté Hecquet
à Paris ce 21 Juillet 1733

Quibus auditis, rogatis que singulorum Doctorum sententiis, censuit facultas Mo. Philippo Hecquet, jam pluries de facultate nostrâ optimé merito, summas rependendas esse gratias, pro eximiâ ejus liberalitate quâ vivus adhuc facultatis Bibliothecam locupletare voluerit, quapropter eum à Decano et tribus aliis Doctoribus Deputatis facultatis nomine inviseudum esse ipsi que de suâ erga facultatem munificentiâ grates agendas esse quam amplissimas.
2o. dixit Decanus Mum. Claudium Josephum Prevost postulavisse ut sibi communicaretur facultatis Decretum latum Die Jovis 9o. Julii; petiit que num vellet facultas istius Decreti Mo. Cdio Jpho Prevost copiam fieri. rogatis super hoc Articulo singulorum Doctorum sententiis, statutum est Decretum à facultate latum Die Jovis 9o. Julii anni 1733 Mo. Co. Jo. Prevost concedi non posse, nisi in duobus aliis Comitiis recognitum fuerit atque confirmatum, ut fieri solet in rebus magni momenti; Re igitur pro secundâ vice ad deliberandum propositâ,

lecto prius Superiori Decreto, Censuerunt omnes facultatem saluti publicæ semper invigilantem, annuendo votis nobilissimæ fæminæ D.æ Amelot, nova alia se se obligasse legibus quam iis quas ipsa sibi jamdudum imposuit in instituendis Comitiis prima Mensis dictis in quibus de morbis grassantibus solet differere et hoc sensu confirmandum esse Decretum Die 9.o Julii latum et sic conclusit

H. T. Baron Decanus

Ideò autem illud Decretum Die 9.o Julii latum M.r Crevost recusaverat Decanus et hodie recusabat facultas quod ordo Saluberrimus Comitia Prima Mensis de morbis grassantibus assiduè celebrando utilitati publicæ sponte suâ famulari sibi multum gloriaretur. aliundè Decano, facultati que renuntiaverat M.r franciscus Bailly, qui nobilem fæminam D.am Amelot nuper inviserat et ab eâ perquisierat, num suo librorum muneri hanc adjunxisset legem, ut facultas teneretur eas conficere morborum Epidemicorum descriptiones quas ipsius nomine proposuerat M.r Crevost, eam respondisse sibi nunquam in animo fuisse ut facultati Medicinæ Parisiensi legem aliquam aut conditionem præscriberet: has morborum Epidemicorum descriptiones proposuisse tantummodò de quibus facultas judicaret, faceret que quod liberet: libros suos absque ullâ conditione dedisse et rogare facultatem ut sine ullâ conditione accipiantur.

3.o retulit Decanus se juxtà conclusionem latam in ultimis Comitiis Architectum consuluisse qui perpensis ex omni parte facultatis ædificiis judicaverat nullum esse locum in quo et convenientius et minore sumptu Bibliotheca nostra ædificaretur quàm in Sacello; Sacellum verò aliud elegantissimum facili negotio in Scholarum inferiorum anteriori parte construi posse. quibus auditis censuit facultas standum esse superiori Decreto et Bibliothecam in Sacello, Sacellum verò in Scholis inferioribus esse erigendum, sicque conclusit

H. T. Baron Decanus

4.o exposuit Decanus se ab Architecto et a variis Artificibus, nempe à Latomo, fabro ferrario, fabro Lignario minuti operis describi curavisse et æstimari opera conficienda ad Bibliothecam in Sacello et Sacellum in Scholis inferioribus erigendum atque ex computatione factâ tria millia libellarum istis operibus conficiendis vix satis futura videri: porrò Decanus juxtà conclusionem latam in ultimis Comitiis hanc publicæ Bibliothecæ institutionem facultati perhonorificam promovere cupiens et suppeditare omnes impensas et operi citò citiùs manum admovere decreverat: jam Scholarum inferiorum Tabulatum superius albo colore infici, jam lapidea scamna demoliri jusserat ut excipiendo Sacello locus foret decentior, jam ad Altare transvehendum omnes sumptæ dimensiones; verùm M.r Nicolaus le Tellier in procurandis facultatis negotiis versatissimus, plurimi que alii Doctores in his Comitiis facultati exposuerunt verendum esse, ne si facultas has omnes istius institutionis suppeditaret impensas, posteà, confectâ jam institutione, longè difficiliùs, fortè non omninò, obtineat à Senatu ut ex ipsâ hæreditate M.ri De Belestre deliberentur sumptus adhibiti; multò prudentius futurum, si facultas Senatui supplicem libellum porrigeret ad obtinendam illam impensarum istius institutionis deliberationem ex hæreditate M.ri De Belestre juxtà ipsius testamenti verba, expectaret que donec aliquid à Senatu statutum fuerit; quibus auditis, Censuit facultas, reverà satiùs

esse libellum supplicem Senatui offerre ad obtinendum ex aere M.i De Belestre unde fierent impensae institutionis Bibliothecae, idque negotium Decani vigilantiae commissum est, et sic conclusit.

H. T. Baron Decanus

Die Sabbati 3.o Augusti Decanus cum M.is Finot Adam et Baron filio apud M.um Hecquet sese contulit, ipsi pro amplissimo librorum munere facultatis nomine gratias repensurus.

Die Jovis 20.o Mensis Augusti per Juramentum convocati sunt Doctores omnes Medici hora post meridiem 4.a de rebus ad facultatis Bibliothecam pertinentibus deliberaturi. his in Comitiis 1.o legit Decanus duo Decreta lata diebus 9.o Julii et 1.o Augusti ejusdem anni circa libros a D.a Amelot facultati concessos quibus perlectis postulavit Decanus vellet facultas sua Decreta confirmare, Re pro tertia vice in Deliberationem missa, rogatis que singulorum Doctorum suffragiis, censuerunt omnes standum esse superiori Decreto lato die 1.o Augusti, et postrema duo de ea re Decreta ad calcem prioris esse describenda nec ab invicem unquam esse sejungenda et sic conclusit.

H. T. Baron Decanus

Iisdem in Comitiis dixit Decanus se de Bibliotheca mox in publicam utilitatem instituenda cum Illustrissimo Procuratore Catholico fuisse collocutum, optare Magistratum Illustrissimum ut in libello supplice quo facultas postularet deductionem pecuniae solidae a M.o Picoté De Belestre relictae ad perficiendam istius Bibliothecae institutionem; eodem libello facultas exponeret quidnam a Bibliothecae instituendae formam et administrandae rationem censeret atque decrevisset, quibus auditis Re in deliberationem missa, Rogatis que singulorum Doctorum sententiis, statutum est in libello supplice Senatui mox offerendo exponendum esse libros facultatem M.ri Ph.i Picoté De Belestre et eos quos ipsis adjunxerat tum M.i Philippi Hecquet, tum Dominae Amelot eximia liberalitas sub Bibliothecae publicae forma erigere meditari, hanc Bibliothecam in scholis superioribus, eo loci ubi nunc est sacellum collocandam esse, eamper annum academicum singulis hebdomadis per duos dies Jovis et nempe et Sabbati ab hora secunda ad vesperam publici juris futuram sub inspectione et directione Bibliothecarii inter Medicos Parisienses a facultate eligendi, ministrantibus que facultatis Apparitoribus usui publico esse consecrandam et sic conclusit.

H. T. Baron Decanus

Tum Decanus coram facultate protulit libellum supplicem ad mentem facultatis exaratum, quem promovendi illius negotii gratia cum M.o Nicolao le Tellier nuper composuerat.

# Requeste presentée par la faculté au Sujet de la Bibliotheque de Mr De Belestre.

## A nos Seigneurs De Parlement

Suplient humblement les Doyen Docteurs Regens de la faculté de Medecine en l'université de Paris disans que feu Mtre françois Picoté De Belestre Docteur Regent en ladite faculté à donné par son Testament et ordonnance de derniere volonté a Mtre Claude Joseph Prevost advocat en la cour qu'il à institué son Executeur Testamentaire, une Bibliotheque considerable pour estre etablie au nom du dit Sieur Testateur, au Service du public dans l'université ou il estoit Docteur, dans le lieu que le Sieur son Executeur Testamentaire jugeroit le plus convenable et ou on voudra bien la recevoir, il à ajouté que tous Etablissements faits, tous legs acquités, ce qui restera de ses effets et Deniers sera distribué à ses heritiers de Canada, Mr Prevost ayant bien voulu accepter l'execution dudit Testament par acte passé au Mois de fevrier dernier en l'etude de Mtre Gervais Laisné et son confrere Notaires au Chatelet, à cru qu'il ne pouvoit rien faire de plus utile au public et de plus honorable à la memoire du deffunt que de jetter les yeux sur la faculté de Medecine de Paris a laquelle il à donné la ditte Bibliotheque pour estre etablie au nom du dit Sr Belestre au Service du public suivant les Clauses du Testament, à la place de la Chapelle de ladite faculté comme le lieu que Mtre Prevost à jugé le plus convenable estant tres spacieux et en etat de recevoir les autres livres et Bibliotheques que d'autres personnes bien intentionnées pour le bien public voudroient y joindre, et en effet les livres du feu Sr De Belestre ne furent pas plutôt envoyés à la faculté que Madame De Brion Veuve de Mr Amelot President en la Cour de Parlement a bien voulu par les bons offices de Mtre Prevost donner des marques de sa generosité en augmentant cette Bibliotheque de plusieurs volumes. Mtre Philippe Hecquet ancien Doyen de la faculté, l'à pareillement accreu par l'addition de sa Bibliotheque composée d'un tres grand nombre de livres de Medecine les plus rares et les plus curieux, et on ne doute point que cette Bibliotheque ne devienne une des plus considerables; les Suplians quoyque tres bien munis en leur particulier de livres concernant leur Profession la plus part dans la veue de faire de pareils presents, et de les y joindre ont accepté ces Bibliotheques avec plaisir pour le Service et l'interest public, sous l'esperance que la Succession dudit Sr De Belestre fourniroit les frais necessaires pour cet etablissement, en effet comme le Testateur a bien preveu qu'il ne seroit pas juste que l'etablissement de cette Bibliotheque qui doit s'etablir en son nom et au Service public tomba à la charge des Suplians qui ne sont pas en etat d'en faire les frais, quoyqu'ils soient des plus Zelés pour l'utilité publique, le testateur a ordonné

que tous etablissemens faits, tous legs acquités, cequi restera de ses effets
et deniers sera distribué à ses heritiers de Canada; les effets delaissés sont
tres considerables et beaucoups plus que suffisans pour cet etablissement.
ainsy l'on voit que l'esprit du Testateur est quil soit pris sur ses biens et
effets dequoy satisfaire à cet etablissement qui est le seul quil á
ordonné et quil faut que cet etablissement soit executé avant que ses
heritiers puissent pretandre aucunne chose en sa succession: il convient
faire l'etablissement de cette Bibliotheque en la place ou est actuellement
la Chapelle, et pour ce deplacer l'autel et le sanctuaire et son Lambris
de dix huit Toises de Courtour sur dix huit pieds de hault, reconstruire
ledit autel et replacer le Lambris dans les Ecoles inferieures de la
faculté, y dresser vn nouvel autel quil faudra renfermer d'une
Grille de fer, paver cette Chapelle pour la decence du lieu avec des
Carreaux de Pierre de Lierre; il faut faire des armoires fermentes
avec leurs portes ou ventaux de fil de laton pour y placer les livres
sur des Tablettes. les supplians ont fait examiner par vn architecte
et par differens ouvriers a quoi pourrort monter la depence de tous
ces changemens, reparations et Battimens des lieux propres à recevoir
lesdits livres, ils ont fait connoistre aux supplians que cette depense
iroit au moins a quatre mille livres, comme la faculté n'a aucun
fond et quelle est au contraire redevable à son Doyen, elle est obligée
d'avoir recours aux biens dont le Sr. De Belestre á disposé à son
intention. les supplians ont esté conseillés de donner la presente
Requeste.

Ce consideré Nos Seigneurs il vous plaise ordonner que la
Bibliotheque qui sera etablie à la faculté de Medecine de Paris
sous le nom de Mtre. francois Picoté De Belestre Docteur Regent en la
ditte faculté suivant le Testament du dit sieur De Belestre et les
accroissements qui y ont eté faits, tant par les livres de Madame Amelot
que par la Bibliotheque donnée par Mtre. Philippe Hecquet ancien
Doyen de la ditte faculté et autres accroissements qui surviendront par
la suitte conformement au Decret de la ditte faculté du quatre Juillet
dernier, sera ouverte pour le service public pendant l'année academique
des Ecoles de la faculté, les Jeudy et samedy de chaque semaine excepté
les jours de festes, ou tel autre jour quil plaira à la Cour ordonner,
depuis deux heures apres mydy jusques au soir. ordonner que sur les
effets delaissés par feu Mtre. francois Picoté De Belestre il sera
pris en premier lieu la somme de quatre mille livres pour les frais
de l'etablissement de la ditte Bibliotheque, tant pour les frais de
Transport des livres, placement d'iceux sur des Tablettes dans des
armoires, changemens, reparations et Battiment des lieux propres
à la recevoir. secondement que sur les dits effets delaissés par ledit
Sr. De Belestre, il sera pris la somme de huit cent livres par an scavoir
six cent livres, tant pour les entretiens de la ditte Bibliotheque que
pour les apointements et honoraires du Bibliotequaire qui sera

choisi et nommé par la faculté parmy un de ces Docteurs, de la fidelité duquel elle demeurira responsable; et deux cens livres par an pour un Garçon de la ditte Bibliotèque qui sera Bedeau de la faculté ordonner que la presente Requeste sera communiquée au dit M.tre Prevost Executeur du Testament du dit S.r De Belestre donnataire au dit nom de la ditte Bibliotèque et des effets mobiliers pour l'établissement d'icelle, pour par lui contester ou accorder les conclusions de la presente Requeste et autrement dire ce que bon lui semblera et en outre comme de raison et vous ferés bien.

hunc libellum valdè probaverunt omnes et rogatis singulorum Doctorum sententiis Senatui cito citiùs offerendum esse decreverunt et ita conclusit H. T. Baron Decanus

Die 1.o 7.bris habita sunt Menstrua facultatis Comitia primamensis dicta, in quibus actum est de morbis grassantibus qui fuerunt Apoplexiæ debiles, Catarrhi, febres intermittentes, Tertianæ duplices et simplices, febres cum Exanthematis, Diarrheæ et Dysenteriæ, Variolæ, febres Scarlatinæ, Eresypelata, hæmopthises.

Iisdem in Comitiis postulavit M.ter Paulus Jacobus Malouin ut facultas vellet sibi nominare Examinatores libri quem de Chymiæ operibus composuerat, quemque in lucem emittere meditabatur, appellati sunt vivâ voce M.i Camillus falconet et Antonius De Jussieu sic concludente M.o H.tho T.ro Baron Decano

Posteà dixit Decanus jam instare tempus à facultate designatum, ut in Scholis inferioribus publica haberetur oratio de Bibliothecâ publici juris faciendâ in facultate Medicâ Parisiensi. M.um Ludovicum Claudium Bourdelin, cui id muneris à facultate commissum fuerat, paratam habere orationem, quam die Dominicâ Sextâ hujus Mensis pronuntiare meditabatur. at Decano Doctoribusque præsen=tibus visum est minimè decere hujus Bibliothecæ publicæ instaura=tionem oratione publicâ promulgari, cum ipsa nondum erecta fuerit, et instituta, nec de ipsius institutione quicquam fuerit à Senatu decretum.

Die Veneris 25.a 7.bris convocati sunt Doctores omnes Medici in Scholas Superiores horâ decimâ matutinâ Exercitationum Anatomicarum et Chirurgicarum à Baccalaureis propediem manu propriâ cele=brandarum formam et rationem definituri; nec non de aliis rebus ad facultatem pertinentibus deliberaturi.

1.o retulit Decanus se in Articulos quosdam collegisse ac redegisse, ea omnia quæ variis in Comitiis de Exercitationibus Anatomicis et operibus Chirurgicis à Baccalaureis propriâ manu celebrandis specialiter habitis singuli Doctores inter deliberandum proposuerant. hos Articulos coram facultate proferre se ut eos recenseret atque comprobaret universus ordo.

# Articulus primus

Nullus inposterùm Baccalaureus ad Medicinæ Licentiam admittatur, nisi intrà Solitum biennale Curriculum Examine probatorio, peritiæ Suæ in Anatomicis et Chirurgicis operibus propriâ manu in Cadavere exercendis, coram facultate periculum fecerit.

## II.

Harum Exercitationum occasione, non intelligit facultas Baccalaureos aliis Impensis teneri, quam illis, quæ in Examine Chirurgico fieri Solebant.

## III.

Baccalaurei omnes, eodem tempore, Super humano Cadavere, priore quidem anno Sectiones Anatomicas, posteriore verò operationes Chirurgicas, per Septem dies continuos, intrà primum octobris et ultimum Aprilis Seligendos, prout Cadaveris obtinendi Sese offeret occasio, in Scholis exequantur.

## IV.

Exercitationum Anatomicarum primo et Secundo die, Abdomen, ipsius que viscera demonstrentur. tertio die, de Pectoris partibus agatur. quarto, de Capite tractetur. quinto, omnes corporis musculi exponantur. Sexto, Vasorum et Nervorum distributiones explicentur. Septimo, ossa examinentur. de Situ, connexione, Structurâ et usu partium interrogati Baccalaurei demonstrando respondeant.

## V.

Exercitationum Chirurgicarum primo et Secundo die, in Abdomine conficiantur operationes. tertio, operationes in Capite perficiantur. Sexto et Septimo, Artus Chirurgicis operibus Subjiciantur. de caussis, Signis, eventu et curatione morborum chirurgicâ, de Medicamentorum applicatione externâ, de instrumentis Chirurgicis interrogentur Baccalaurei, atque operationis modum et Spleniorum, fasciarum que applicandi rationem, operi manum admovendo, exponant.

## VI.

Liceat Baccalaureis unum Seligere Doctorem, qui hisce Exercitationibus intersit ~~et~~ opera dirigat.

## VII.

Ut in hisce Exercitationibus ordo quidam Servetur, Sic designentur Doctores Singulis diebus interrogaturi, ut major et minor ordo in Septem partes, quantum fieri poterit æquales distribuantur, ab Antiquioribus utriusque ordinis incipiendo, donec ad juniores perventum Sit, et Doctores Sic distributi et ordine Suo designati, per Schedulam peculiarem, de die quo interrogaturi Sunt monebuntur a Bidello, virtute præsentis Decreti, ut fieri Solet in Actibus Vesperiarum et Doctoratûs.

## VIII.

Doctores omnes, unâ vice, de materiâ Examini Subjectâ, et die præscripto teneantur interrogare, Sub pœnâ privationis honorarii, in commodum facultatis convertendi.

## IX.

Exercitationum tùm Anatomicarum tùm Chirurgicarum tempus, publico Programmate, per urbis compita affixo promulgetur.

Quibus perlectis auditisque Articulis, facultas præhabitâ maturâ deliberatione, omnibus diligentissimè ponderatis, et rogatis Singulorum Doctorum Sententiis, præsentes Articulos comprobavit, Suâ authoritate munivit, et Statutorum vim obtinere decrevit: ideò Typis esse mandandos Singulis Doctoribus ac Baccalaureis distribuendos, et Sic conclusit

H. T. Baron Decanus

---

Die Jovis 1° 8bris habita Sunt Comitia Primæ Mensis in Scholas Superiores, in quibus actum est de morbis grassantibus, qui fuerunt febres Tertianæ Simplices et duplices, Quartanæ, Rhumatismi, Eresipelata, Diarrheæ, Dysenteriæ.

Dixit deinde Decanus Se Decreta facultatis circà Exercitationes Anatomicas et operationes Chirurgicas à Baccalaureis deinceps propriâ manu celebrandas Typis mandari et Doctoribus atque Baccalaureis distribui curavisse.

Baccalaureis distribui curavisse. nec intrà facultatis Medicinæ cancellos laudabile illud institutum contineri atque coerceri passus est Decanus; Sed ut omnibus notum fieret quanto ardore et Studio Anatomiam ac Chirurgiam excoleret Medicorum Parisiensium ordo Saluberrimus, Decretum illud quocunque potuit modo palam fecit, ipsiusque Exemplaria Illustrissimo Galliarum Cancellario, Illustrissimo Regiorum Sigillorum Custodi, Illustrissimo Senatus Principi D°. Procuratori

Catholico, D^is Regiarum causarum Patronis, omnibus Curiarum omnium Principibus viris, Rectori Amplissimo, Illustrissimo Archiatrorum Comiti, pluribus viris Academicis deferri mandavit, imo et in varias Galliæ et Europæ Academias numerosissimè propagavit.

nec paulo post sequentem Epistolam accepit Decanus ab Illustrissimo Galliæ Cancellario.

A Monsieur, Monsieur Baron Doyen de la faculté de Medecine de Paris

a fontainebleau ce 12 8.bre 1733

Monseigneur le Chancelier me charge, Monsieur, de vous mander qu'il a receu les Decrets que vous luy avez envoyés et qu'il souhaite qu'on les execute aussy fidelement, qu'ils sont bien pensés. j'ay l'honneur d'estre tres parfaitement, Monsieur, vostre tres humble et tres obeissant serviteur Nepveu.

tum etiam sequentem ab Illustrissimo Archiatrorum Comite accepit Decanus.

A M.r M.r Baron Doyen de la faculté de Medecine de Paris.

Je vous rens mille graces, Monsieur, de l'honneur que vous avez bien voulu me faire en me communiquant le Decret de vostre faculté, qui impose a tous ceux qui voudront s'y faire licentiez l'obligation de faire un Cours entier d'Anatomie et d'operations de Chirurgie, c'est autant que j'en puis juger le moyen le plus sur et même absolument necessaire, non seulement pour perfectioner la Chirurgie, mais pour se distinguer aussy et pour reussir dans le traitement des maladies tant interieures qu'exterieures, et faire honneur en touttes manieres à la Profession; je m'estimerois tres heureux si je pouvois y contribuer et vous bien convaincre des sentimens de l'estime la plus parfaite avec lesquels j'ay l'honneur d'estre, Monsieur, vostre tres humble et tres obeissant serviteur Chicoyneau.

à fontainebleau ce 13 8.bre 1733.

Die Dominicâ 18.â 8.bris Divo Lucæ orthodoxorum Medicorum Patrono dicatâ, sacra solemniter de more peracta sunt in scholarum sacello magno astante Doctorum numero, postea à majore facultatis Apparitore appellati Doctores ad Comitia venerunt, in quibus, postquam plura Decreta a majore Apparitore recitata sunt, ut moris est, Apparitores deposuerunt fasces, quæ ex Doctorum consensu et solito præstito Juramento ipsis reddita fuerunt. intromissi deinde Baccalaurei apposita super Evangelium manu solitum denuo præstitere Juramentum.

Mox enuntiavit facultati Decanus jacere in scholarum Amphitheatro Cadaver, in quo postera die exercitationes Anatomicas propriis manibus exequerentur Baccalaurei, eos arduum hoc opus mirâ cum alacritate suscipere, adeo ut plurimum splendoris ordini nostro

accessurum esse videatur, ex ardenti æmulatione quâ Anatomen excolere et operi manum admovere satagebant. addidit Decanus Baccalaureum M. Franciscum Josephum Hunauld Doctorem in rebus Anatomicis et Chirurgicis versatissimum elegisse, qui eorum opera dirigeret, et hunc delectum valde probavit universus ordo. demum postulavit Decanus quemnam in locum convocaretur facultas ad illarum Exercitationum celebrationem et rogatis singulorum Doctorum sententiis censuerunt omnes in Scholis inferioribus habenda esse Comitia quia et vastitate et dispositione locus foret celebrandis et exhibendis dissectionibus Anatomicis opportunior, et sic conclusit. H. T. Baron Decanus

Die Lunæ 19.º 8.bris postridie Divi Lucæ plurimi in Scholas superiores convenere Doctores et interfuere Sacro Solemni pro defunctis Doctoribus celebrari solito, peractis Sacris, ad Comitia ventum est, in quibus circa horam undecimam comparuerunt, paucis ante diebus a majore Bidello, more solito compellati Barbitonsorum Chirurgorum Præpositi quatuor, absente Primi Chirurgi Vicario, Præposito perpetuo. Catalogum suum obtulerunt Præpositi et solitum Vectigal quinque librarum cum quatuordecim Assibus persolverunt, sed cum nec adesset Primarii Chirurgi Vicarius, nec Præpositi Rogati Catalogum suum subsignare voluerint, et solitum præstare Juramentum recusaverint, de eorum comparitione protestata est facultas per Accensum qui sequens instrumentum illicò construxit.

## Proces verbal

L'an mil sept cent trente trois le 19 8.bre sur les dixe heures du matin nous Pierre Simon Robinet Huissier du Roy aux Requestes du Palais du Parlement de Paris y demeurant Rüe des Gravilliers Paroisse S.t Nicolas des Champs soussigné à la Requeste de Messieurs les Doyen et Docteurs Regens de la faculté de Medecine en l'université de Paris, nous sommes transporté aux Ecoles Superieures de la ditte faculté Rüe de la Bucherie Paroisse S.t Estienne Du Mont, ou ils ont eleû leur domicile, pour faire nostre Proces verbal de ce qui se doit passer au sujet du serment accoutumé que les Lieutenant et Prevosts des M.tres Chirurgiens Barbiers de Paris sont interpellés de preter à la ditte faculté, au nom et comme representans leur Communeauté, lesquels en pretant ledit serment doivent payer un Escu d'or de cent quatorze sols, et presenter la liste de leurs Maistres, signée d'eux en execution des anciens usages et Reglemens renouvellés par les Concordats de 1577 et 1644 desquels l'Arrest du 7 fevrier 1660 à ordonné l'execution, lesquels Prevosts au nombre de quatre, scavoir les sieurs Cuouelle, Bernard, Dorlay et Rouhault sont entrés en l'assemblée de la ditte faculté, auxquels le dit sieur Doyen à demandé si leur Lieutenant estoit avec eux, ainsy qu'il y est obligé, lesquels ont repondû

que non; le Doyen les à requis de lever la main pour preter le Serment accoutumé
qu'ils ont toujours cy devant pretés et ce sans prejudice à se pourvoir contre
l'absence dudit Sieur Lieutenant, lesquels ont repondu qu'ils n'en avoient
aucun à preter, et qu'ils n'en preteroient jamais, parcequ'ils en avoient
preté un chez eux lors de leur reception et que s'ils en pretoient un autre
ils seroient parjures, et ensuitte les dits Prevosts ont presentés sur le
Bureau une feuille de papier plié qu'ils ont dit estre la liste de leur
Communeauté laquelle ils n'ont point voulu signer ny parapher
quoy qu'ils en ayent esté requis par le sieur Doyen, et en outre ont pareillement
presenté un paquet de papier plié dans lequel papier s'est trouvé la
somme de cent quatorze sols pour la redevance ordinaire, et ensuitte
se sont retirés!
De laquelle Comparution le Doyen et Docteurs Regens de la ditte faculté
ont protesté de nullité, comme n'étant pas conforme aux Concordats, à
l'Arrest de 1660 et à l'usage ordinaire peu conforme à l'honneur qu'ils
doivent à la faculté de Medecine, sous la dependance de laquelle ils sont
suivant les patentes du Roy du Mois de Mars 1656 Registrées en la Cour
le 7. Septembre audit an. la faculté ne pouvant approuver la Liste qui
luy à esté presentée de tous ceux qu'elle comprend sous le nom de Mrs
les Chirurgiens Jurés de Paris, parceque la faculté ne doit reconnoistre
pour Chirurgiens Jurés que ceux qui ont été receus de son consentement
et approbation, suivant l'ordonnance de Blois, les Concordats et Arrests
apres avoir observés touttes les formes requises au sujet de leur reception,
auquel cas leur liste doit estre intitulée liste des Mtres Chirurgiens
Barbiers et non de Messieurs les Chirurgiens Jurés, pourquoy la ditte faculté
nous à requis de signer et parapher la ditte liste ne varietur, pour luy
servir et valoir en temps et lieu ce que de raison; ce que nous avons fait;
et dont nous leur avons donné acte, aux protestations parelle de se
pourvoir contre tout ce qui peut luy faire prejudice, et de faire juger
incessament l'enterinement des lettres qu'elle à prise en forme de Requette
civile, contre l'Arrest du onze Mars 1724, et nous à pareillement requis
de luy donner acte de la comparution des dits Prevosts et desdittes
protestations, comme aussy de signifier et bailler copie du present aux
dits Lieutenant, Prevosts et Communeauté des Mtres Chirurgiens Barbiers
en leur Bureau à ce qu'ils n'en ignorent, et à Mtre Baron Doyen de la
ditte faculté signé avec nous le present Procés verbal pour et au nom
et en presence de la ditte faculté, dont acte    Robinet
H. T. Baron Doyen
controllé à Paris le 21 8bre 1738 Reg. 39, fol. 42 Louvés
Et le dit jour 19 8bre 1738 apres midy à la Requeste de Mrs les Doyen et
Docteurs Regens de la faculté de Medecine en l'université de Paris
qui ont eleu leurs domiciles en leurs Écoles Superieures, scizes à Paris,
Rüe de la Bucherie Paroisse St. Estienne du Mont nous Pierre
Simon Robinet Huissier du Roy aux Requestes du Palais du Parlement
de Paris y demeurant Rüe des Gravliers Paroisse St. Nicolas des Champs
soussignés, avons signifié, baillé et laissé copie aux Srs Lieutenant

Prevosts et Communeauté des M.tres Chirurgiens Barbiers en leur domicile et Bureau de leur Communeauté, Rüe des Cordeliers en parlant au Portier qui a refusé de dire son nom, de ce interpellé, du Procès verbal de ce jourdhuy cy dessus et des autres parts transcrit a ce qu'ils n'en ignorent et leur avons réiteré les protestations y contenues et laissé en parlant comme dessus copie du Proces verbal et des presentes Robinet.

Controllé à Paris le 21 8bre 1733

Reg. 39, fol. 42 Louvet.

Eodem Die publico Programmate per urbis compita affixo dissectiones Anatomicas à Baccalaureis propriâ manu celebrandas esse Decanus promulgari mandavit Sub hac verborum serie.

De mandato M.i Hyacinthi Theodori Baron Saluberrimæ facultatis Parisiensis Decani et M.orum Doctorum Regentium ejusdem facultatis

Notum Sit omnibus ad quos pertinet, Die Martis 20.â 8bris et diebus Mercurii, Jovis, Veneris, Sabbati, Dominicâ et Lunæ Sequentibus anni 1733 ab horâ post meridiem Secundâ usque ad quintam, Baccalaureos, peritiæ Suæ in Sectionibus et Demonstrationibus Anatomicis Super virili Cadavere propriâ manu exercendis, Examine probatorio, coram facultate periculum esse facturos.

Subscripsi et Promulgavi Die Lunæ 19.o ejusdem Mensis et anni 1733 Petrus la Grive major facultatis Apparitor.

Die Martis 20.â 8.bris et diebus Mercurii, Jovis, Veneris, Sabbati, Dominicâ et Lunæ Sequentibus convocati Sunt in Scholas inferiores Doctores omnes Medici, Baccalaureos Sectiones et Demonstrationes Anatomicas propriis manibus Super virili Cadavere exercentes, interrogaturi ab horâ Secundâ post meridiem ad quintam.

his Exercitationibus frequentissimi Doctores interfuerunt et Singulis diebus Supradictis, duodecim Doctores, Sex de majori, totidem de minori ordine, juxta Seriem Catalogi designati et peculiari Schedulâ moniti, Baccalaureos de rebus Anatomicis interrogaverunt ex minori Suggestu quo Sedere Solent Doctores disputaturi in Quæstionibus Quodlibetariis.

Baccalaurei in respondendo viros Rei Anatomicæ Summé peritos Se Se præbuerunt. et in evolvendâ propriis manibus corporis humani fabricâ, tum in evolutis partibus exhibendis demonstrandis que eximiæ Sagacitatis ac dexteritatis ediderunt Specimina, præsente et opera dirigente M.o francisco Josepho Hunauld.

Die Martis 27.â 8bris convocati Sunt Doctores omnes in Scholas Superiores horâ 10.â matutinâ, de operibus Anatomicis à Baccalaureis propriâ manu in Cadavere celebratis Suum judicium per Scrutinium latturi. rogatis Singulorum Doctorum Sententiis facultas non Solum Baccalaureorum responsa et opera Anatomica probavit. Sed insuper

Censuit plurimum laudandos esse Baccalaureos quod primi opus illud difficultatis plenum tam alacriter susceperint, tum feliciter consummaverint; atque eos ideò hìc loci honorificè nominandos esse judicavit scilicet M.os

Henricum franciscum Bourdelin.
franciscum felicitatem Cochu.
Ludovicum florentium Bellot.
Tussanum Gilbertum Boulland.
Jacobum Albertum Hazon.
Claudium Carolum De Jean.
Jacobum franciscum Vandermonde.
Olivarium Bougourd.
Joannem De Diest.
Adrianum Malaval.
Henricum Guyot.
Gasparem Cochon Dupuy.
Josephum De Jussieu.
Antonium Joannem Daval.

Insuper decrevit facultas, summas agendas esse gratias M.o francisco Josepho Hunauld pro omnibus quos susceperat laboribus, ut Baccalaurei sectiones Anatomicas exequentes, digni haberentur qui à facultate approbarentur.

Die Mercurii 4.o 9.bris habita sunt menstrua facultatis Comitia de morbis grassantibus. posteà dixit Decanus libellum supplicem occasione Bibliothecæ duobus abhinc Mensibus Senatui oblatum, Senatusconsulti authoritate ex hoc tempore M.o Claudio Josepho Prevost juridicè fuisse denuntiatum; sed prædictum M.um Prevost, licet à Decano assiduè sollicitatum, exoptatam à facultate in hoc definiendo negotio non adhibere celeritatem.

H. T. Baron Decanus

# Res gestæ
# In Academiâ Parisiensi
## a Die Sabbati 8.º 9.bris 1732 ad diem Sabbati 7.um 9.bris 1733
## M.º Hyacintho Theodoro Baron, Parisino, tertium Decano.

Anno Domini 1732 Die Sabbati 8.º 9.bris habita sunt apud Rectorem amplissimum M.um Nicolaum Piat in Collegio Sorbonæ Plessæo ordinaria Academiæ Comitia horâ post meridiem primâ in quibus auditi admissique supplices pro litteris nominationis. deindè singulis Deputatis distributæ sunt binæ Claves omninò similes ærarii Academici apud Rectorem amplissimum depositi in quo continebatur summa triginta unius millium trecentarum quadraginta quatuor libellarum cum septemdecim assibus et novem denariis quarum quidem Clavium una a singulis Deputatis retineretur, altera verò in ordinis cujuslibet Arcâ communi reconderetur. Posteà Collegii Trecoriensis nominatus est sequester M.er Ludovicus Tranquillus Denise in locum M.ri Augustini Claudii Besogne Quæstoris generalis Academiæ id munus abdicantis, ipsique M.º Denise attributum est honorarium ducentarum libellarum ex prædicti ~~Collegii~~ Collegii redditibus desumendum.

Die Sabbati 22.º 9.bris habita sunt apud Rectorem amplissimum Comitia Deputatorum Academiæ cum adjunctis et auditæ sunt rationes accepti et expensi à M.º Ludovico Benet Quæstore generali fato functo quas reddebant, tum ipsius M.ri Benet hæredes, tum M.er Augustinus Claudius Besogne vice Quæstor à Die 20 februarii ad 12.um 8.bris anni 1732 et dictæ rationes ab omnibus probatæ sunt.

Die Sabbati 29.º 9.bris habita sunt in antecessum ordinaria Academiæ Comitia apud Rectorem amplissimum 1.º auditi admissique supplices pro litteris nominationis; posteà auditæ sunt et probatæ rationes quas reddebant M.ri Ludovici Benet fato functi hæredes pro administratione Collegii S.ti Michaelis cujus erat sequester.

Die Mercurii 3.º 10.bris Versalias profecta est Universitas per Deputatos cum adjunctis, Regi, Reginæ et Serenissimo Delphino de morte Serenissimi Sardiniæ Regis Victoris Amedei congratulatura, tam elegantes et disertas habuit orationes, præsertim coram Rege Rector amplissimus, ut Universitatem cæteris ordinibus palmam in dicendo præripuisse confiterentur omnes.

Die Mercurii 10.a 10.bris habita sunt apud Mathurinenses generalia Academiæ

Comitia, et inde processum est ad ædem Deo Sacram sub invocatione Sti. Stephani in Monte.

Die Martis 30a. xbris habita sunt in antecessum Comitia ordinaria Deputatorum Universitatis apud Rectorem amplissimum in Collegio Sorbonæ Plessæo.

Quod verba fecit amplissimus Rector sibi compertum esse nonnullos Jesuitas in Collegio SanBarbarano non ita pridem Sacras habuisse conciones, quod quidem sit Academiæ institutis maximè contrarium, si rem antè præsensisset quam peragéretur, provisurum sane fuisse ne fieret. quoniam autem peracta sit nec possit esse infecta, providendum saltem, ne quid ex Universitatis silentio detrimenti patiantur laudabiles ejus consuetudines atque leges.

postquam pauca hæc præfatus est Amplissimus Rector, petiitque de his in præsentiarum deliberari, auditus est Mer. Edmundus Pourchot, syndicus seu Procurator generalis, qui dixit ignorare neminem, Jesuitas ex quo hanc in urbem advenerint fuisse semper Universitatis æmulos atque adversarios. in Commentariis nostris passim legi, quanta in eam variis temporibus moliti sint. ideoque minime mirandum, si omni publico cum illis commercio ipsa sibi semper interdixerit, omnemque [illegible] in sua Collegia aditum occludere ac præcidere studuerit. hanc esse legem Academicam, a majoribus per manus traditam, ne quis ex prædictâ Societate in loca Academica admittatur, ad faciendum quid, dicendumve publicè. cui legi quoties fraudem facere aliquem velle Universitas senserit, statim eam præsto fuisse ad reprimendos ejusmodi conatus. neque verò repetiturum longius Academicæ super illâ re diligentiæ ac severitatis exempla: intra hos tres annos, cum Provisores Collegii Longobardorum unum è dictâ Societate designassent ad habendam in Collegio prædicto Sacram Concionem, die, quæ est Sancto Patricio sacra, 17a. Martii, statim, se syndico requirente, edicto Rectoris prædictos Provisores sub pœnis Academicis vetitos id, quod proposuerant, peragere (quod quidem legitur in Commentariis universitatis anno 1730 Die 17o. Martii) et huic edicto, ut par erat, obtemperatum; habere igitur Tribunal Academicum, quod hodiernâ die in deliberatione sequeretur, nec dubitandum quin è re universitatis esset ejusmodi legem constanter retineri ac servari.

Audito Meritissimo syndico Mer. Jacobus Leullier Sacri ordinis Decanus, Domûs Sorbonicæ Senior, Cardinalitii quondam Primarius summusque moderator, ac deinde Parœciæ Sti. Ludovici in hac urbe Pastor, dixit se Universitatis esse antiquissimum Magistrum, semper se vidisse hoc pro lege inviolatâ a majoribus acceptâ haberi, ut nulli ex iis hominibus, qui Jesuitæ dicuntur, liceret verba in locis Academicis facere quamdiu Magistratum aliquem aut Præfecturam in Universitate gesserit, nunquam se passum esse in hanc Academicam legem peccari: nec posse suo quidem judicio, ab eâ viros Academicos, si modo sint fidei, quam Universitati dederint, memores recedere: idem de illâ lege sentire se professi sunt cœteri deputati.

Re itaque maturè perpensâ, sic unanimi omnium sententiâ decretum est.

1o. quidem, quod dicuntur aliqui Jesuitæ Sacras habuisse conciones

in Collegio Sanbarbarano, id si est factum, Universitas contra suam mentem suosque usus ac majorum instituta factam esse pronuntiat.
2°. quoniam e vivis excessit qui tunc erat praedicti Collegii Sanbarbarani Primarius, ab ampliori super illâ re perquisitione et abirrogandâ poenâ abstinet Universitas.
3°. vult Universitas, suos omnes Magistros firmiter atque constanter retinere eam legem perantiquam, non tam scriptam, quam per manus à majoribus traditam, longo que ac perenni usu comprobatam, quâ viri Religiosi, Jesuitae dicti, ab omni publicâ in Universitate actione arceantur. eam legem, quantum opus est confirmat ac renovat; adeoque Primariis ac Magistris omnibus, cujuscunque sint ordinis, sub poenis Academicis mandat ac praecipit, ne suis in Collegiis, sive illa majora, sive minora sint, suisve in Scholis, aut omninò in ullis locis Academicis quemquam ex hâc familiâ, quae Societas Jesu vulgò appellatur, verba facere, orationemque ullam, sacram profanamve habere, prima doctrinae Christianae elementa (quem Catechismum vocant) exponere, confessiones audire et excipere; in Scholis sive Classibus, quum Actus Exercitationesve habentur, disputare aut interrogare; atque omninò publicum quid facere aut dicere, sub quovis praetextu ac nomine permittant vel patiantur.
4°. placet ubicumque opus fuerit, judicium hoc notum fieri, nominatim verò Primario, Procuratori et Sacellano Collegii Sanbarbarani declarari:
5°. meminerint Magistri omnes Academici, sibi legibus Academicis interdictum esse ne in Scholis praedictae Societatis ullo modo disputent. ac ne quis ignorantiam obtendat, renovat Universitas conclusiones in eam rem non semel latas, et illam nominatim quae anno 1621 confecta est, cujus hic tenor. anno 1621 Die 15° Maii ..... Censuere praetereà dicti Domini Deputati monendos esse Magistros et Scholasticos dictae Universitatis uti abstineant à disputationibus quae fieri solent apud Jesuitas, sub poenâ majoris animadversionis. et ita per eundem D.um Rectorem conclusum fuit. Signatum J. yon Rector. Du val de mandato D. Rectoris

Anno Domini 1733 Die Martis 27° Mensis Januarii habita sunt extraordinem Deputatorum Academiae Comitia apud Rectorem amplissimum. ad haec Comitia accessit D.us Dreux De Brezé magnus Rituum Magister qui solitis adhibitis Ceremoniis Regias protulit litteras, quibus Rex christianissimus Universitatem primogenitam filiam invitabat ad sacrum exequiale apud Basilicam Beatae Mariae die 29° Januarii celebrandum pro Serenissimo Sardiniae Rege Victori Amedeo.
Die Jovis 29° Januarii convenerunt in Scholas nostras Rector amplissimus, caeterique Academiae Deputati cum adjunctis indeque processum est ad aedem Beatae Mariae praeeuntibus Apparitoribus, ibi à D.o De Brezé magno Rituum Magistro excepta est Universitas et ad Chorum perducta in quo Rector Amplissimus et tres superiorum facultatum Decani, superiores quatuor Cathedras occupaverunt solito more.
Die 30a Januarii Rector amplissimus caeterique Academiae deputati

cum adjunctis Cereos more solito Supremis Magistratibus detulerunt eosque elegantissimis orationibus salutavit Rector amplissimus.

Postridie Universitas per eosdem Deputatos Marliacum petiit, summo mane, Cereos Regi, Reginæ Principibus que viris de altera et a Regina, Reginâ et eminentissimo Cardinali de Fleury Regni Administro, humanissimè excepti fuimus.

Die Sabbati 7º februarii habita sunt horâ solitâ ordinaria Academiæ Comitia apud Rectorem Amplissimum in Collegio Sorbonæ Plessæo, Supplicibus concessæ sunt litteræ nominationis, posteà recitata est à vice Scribâ conclusio in Comitiis 30 xbris 1732 lata, fuitque ab omnibus recog=nita et confirmata: deindè audito Mº Edmundo Pourchot Syndico placuit eam Typis mandari et Collegiorum Primariis distribui, ne quis valeat ignorantiam obtendere. demum requirente Mº Edmundo Pourchot Syndico vetitum est Decreto Typis mandando et singulis Gymnasiarchis distribuendo, ne inter ludos Academicos à Scholasticis deinceps Catapultæ, Sclopeti, Tormenta, Pyræ ignivomæ et cætera hujusmodi arma adhiberentur.

Die Martis 3º Martii horâ 7ª matutinâ habita sunt apud Mathuri=nenses Deputatorum Academiæ Comitia ad aperiendum Rotulum et censuere omnes antiquis standum esse moribus, posteà Dus Joannes de Feriere in foro Parlamenti procurator electus est ad negotia Uni=versitatis procuranda in prædictâ Curiâ loco Di Berenger nuper fato functi et statim Sacramentum præstitit in manus Rectoris Amplissimi.

Die Jovis 5º Martii sigillatæ sunt litteræ in Regiâ Navarrâ.

Die Sabbati 7º Martii horâ post meridiem 1ª habita sunt ordinaria Deputatorum Academiæ Comitia apud amplissimum Rectorem in quibus auditi admissique supplices pro litteris nominationis, deindè Mer Claudius Augustinus Besogne in Arcam communem Universitatis deposuit summam de 4029lt 5s quæ supererat ex ultimis redditis rationibus Collegii Trecorensis cujus fuerat sequester.

Die Martis 17º Martii habita sunt generalia Universitatis Comitia apud Mathurinenses horâ octavâ matutinâ et indè processum est ad ædem Deo sacram sub Invocatione Sti Severini.

Die Sabbati 11º Aprilis habita sunt apud Amplissimum Rectorem ordinaria Deputatorum Comitia universitatis in quibus auditi admissique fuerunt Supplices pro litteris nominationis.

Die Martis 14º Aprilis celebrata est apud Mathurinenses Synodus Academica et singuli vocati sunt Beneficiarii, laudati præsentes, absentes sine legitimâ causâ nummo aureo mulctati sunt.

Posteà dixit Rector Amplissimus audire se Universitatem in invidiam adduci, tanquam suo Decreto 30 xbris 1732 lato sacra Episcoporum jura attentavit. esse hanc suspicionem quùm gravem per se, tum maximè acerbam Universitati Parisiensi, quæ se tam promptam, tam acrem tam constantem, in vindicandâ Ecclesiasticâ Hierarchiâ semper præbuit. scire omnes, quot illa tulerit olim labores, quot molestias exsorbuerit, quantos etiam impenderit sumptus,

præsertim decimo tertio, decimo quinto Sæculis, ut Episcopatûs jura defenderet.
cui credibile videatur, eam velle nunc à Se ipsa in desciscere aut ultro violare
quæ ne violarentur, tantis quondam animis pugnavit. nihil profectò magis
ab Universitatis mente et consilio, in ferendo eo Decreto alienum fuisse,
quam ut Episcoporum jura læderet. neque enim Episcoporum juribus
ullo modo adversari Academica illa instituta, Sive usus antiquos, ipso
jure naturali fundatos, quos vel a primâ Suâ origine Secuta est Universitas,
nimirum ut Si qui Secum minus convenire quacumque de causâ videantur,
eos intrà locorum Academicorum Septa ad faciendum dicendum ve
quid publicè non patiatur admitti. ad hanc veluti formulam revocanda
esse quæcumque in prædicto Decreto continentur, nominatim confessiones;
videlicet Si publicè, hoc est, Si quo in loco Collegiorum Academicorum
publico fiant. id etsi pateat ex ipso Decreto, quod circà publicas actiones
totum versatur, rogare Se tamen, an non Sapienter factura sit Universitas,
Si ex abundanti, quod aiunt, declaret, in alium Sensum accipi non debere
nec posse quæ hoc Decreto pronuntiavit, atque imprimis nihil à Suâ
mente et voluntate magis alienum fuisse, quam ut Episcoporum
Juribus quidquam detraheret.
Deeâ re auditus est M.^er Edmundus Pourchot Syndicus, Seu Procurator
generalis, qui dixit, quoniam, contrà Universitatis mentem ex ipso
Decreto manifestam, in alienos Sensus detorqueatur Decretum 30 x.^bris
1732 latum, videri Sibi, ut Scrupulus omnis ac difficultas, Si qua Sit,
amoveantur, bene et Sapienter facturam Universitatem, Si intacto et
illæso prædicto Decreto, quæ ab Amplissimo Rectore proponuntur,
ultrò declaret.
Re igitur ad deliberandum propositâ, placuit, Salvo et integro remanente
Decreto 30 x.^bris 1732 lato, declarari quæ Sequuntur.
1.° Universitatem à Patribus majoribus que Suis in colendâ, venerandâ,
et asserendâ Episcopali dignitate non degenerem, et Ecclesiasticæ
Hierarchiæ retinentissimam, prædicto Decreto Sacro Sancta Episcopatûs
Jura, quæ omni ætate tantis animis tanto que Studio propugnavit, nullo=
=modo voluisse imminuere aut Reverendissimi in Christo Patris Parisiensis
Archiepiscopi pastoralem in approbandis mittendis quo Sacrorum ministris
lædere aut restringere potestatem. Sed Suos tantummodò voluisse servare
ac tueri mores, usus que antiquos ac perpetuos quibus in Collegia Sua
ad faciendum dicendum ve quid publicè, non alios admittit, quam
quibus uti consuevit.
2.° cum tota prædicti Decreti mens et contextus ipse publicas tantum
actiones Spectet, Universitatem, ubi confessionum mentionem in eo Decreto
facit, confessiones intelligere quæ in Sacellis, alio ve Collegiorum Suorum
publico loco fiunt aut fieri possent. cæterum non eam illi fuisse mentem,
ut Suis tolleret libertatem, quæ omnibus fidelibus Sive Sanis, Sive
infirmis competit, peccata confitendi apud quoscumque Ecclesiæ ministros,
modò Sint ab Episcopis approbati.
Iisdem in Comitiis retulit Rector amplissimus Scriptum quoddam
manu exaratum circumferri quo M.^er Leullier Sacræ facultatis Decanus
conqueritur Suam Sententiam fuisse immutatam in Decreto Universitatis

Lato Die 30 xbris 1732 quod Typis mandatum fuerat: ut autem Actibus Academicis sua non detrahatur fides necesse visum est, ut ex singulorum Academiæ Deputatorum testimoniis scriptis exarato et posteritati relinquendo constaret nullatenus deformatam fuisse prædicti Mi Leullier sententiam itaque confectum est instrumentum quo singuli Deputati testantur et fidem faciunt nihil omninò additum detractum ve fuisse in prædicta Mi Leullier sententiâ, quinimmo eam ad ipsius nutum et voluntatem fuisse expressam: et hoc testimonium singuli Deputati suo Chirographo subsignaverunt, illudque in Universitatis Tabulario deponendum, et in Commentariis describendum esse censuerunt.

Die Sabbati 18° Aprilis sigillatæ sunt litteræ in Regiâ Navarrâ.

Die Sabbati 25° Aprilis habita sunt apud Rectorem amplissimum hora post meridiem prima Deputatorum Academiæ Comitia cum adjunctis, ad audiendas Quæstoris generalis rationes, quæ quidem rationes a Die 13° 8bris 1731 ad Diem 31 xbris ejusdem anni auditæ et probatæ sunt et in Arcâ communi deposita sunt 4000tt.

Die Sabbati 2° Maii habita sunt apud Rectorem amplissimum ordinaria Academiæ Comitia in quibus Declaratio Universitatis quâ Decretum suum 30° xbris latum à falsâ interpretatione vindicat, lecta, recognita et confirmata fuit. deinde statutum est conficiendum esse, fundi Academici Codicem Censualem, vulgò papier Terrier, metasque lapideas atque Universitatis insignia ubicunque opus fuerit apponenda. 3° decrevit Tribunal Academicum demoliendam esse eam ædificiorum sanbarbaranorum ~~ædificiorum~~ partem quæ ruinæ proxima est, ne cui periculum facessat. 4° conquestus est Rector amplissimus quod spargerentur rumores Sacram Theologiæ facultatem conclusionem tulisse adversus Decretum Universitatis quo cum Jesuitis patribus omne commercium interdicitur, quæ quidem conclusio si lata fuerat, ab Academiâ omni ratione oppugnanda foret, cum nihil sit magis Academiæ injurium, quam si universi corporis judicium pars una redarguere præsumat. sed Mer Romigny sacræ facultatis syndicus et Decani vices gerens palam professus est nullam fuisse conclusionem sacræ facultatis super Decretum Universitatis cujus quidem testimonii Actus amplissimo Rectori sic postulanti concessus est.

Die Sabbati 6° Junii habita sunt in Collegio Sorbonæ Plessæo apud Rectorem amplissimum ordinaria Academiæ Comitia in quibus Joannes Alexander le Merle magnus Universitatis Nuntius conquestus est, quod spretis Academiæ Privilegiis Tutor nominatus fuerit à Propretore Parisiensi et visum est Deputatis omnibus ut in causâ dicti le Merle Universitas intercederet. 2° orta contentio est circa munus Procuratorium in Picardiæ natione inter Mum Michault et Mum Picard. visum est Academiæ audiendam esse nationem fidelissimam, interim Mum Picard Procuratorem dictum munus Procuratoris obiturum, postea ego Mer Hyacinthus Theodorus Baron saluberrimæ facultatis Parisiensis Decanus duxi me apud meum

ordinem de Universitatis Declaratione Die 14.º Aprilis proximè elapsi datâ nuper retulisse, et factam fuisse ab eodem Saluberrimo ordine sequentem Conclusionem, in Commentariis Universitatis, Sitâ videatur Amplissimo Rectori, Clarissimis que Deputatis inscribendam.

Anno Domini 1733 Die Veneris 22.º Maii, Convocati Sunt in Scholas Superiores horâ 10.ª matutinâ Doctores omnes Medici, quibus in Comitiis legit Decanus coràm facultate Decretum latum ab Academico Tribunali Die 30.ª xbris 1732, quo viris Academicis publicum omne cum Jesuitis Patribus commercium interdiatur, legit que etiam Declarationem Academici Tribunalis Datam die 14.º Aprilis 1733 quâ prædicti Decreti malignæ interpretationi omnis ansa præcluditur. quibus auditis Saluberrima facultas probavit Academicum Tribunal, Declaratione 14.º Aprilis 1733 datâ, Decretum Suum 30.º xbris 1732 latum, à falsâ interpretatione vindicasse: declaravit Se prædictum Decretum 30.ª xbris latum, quod jam Decani Sui Suffragio ac voce comprobaverat, nunc iterùm totum quale est ratum et gratum habere, ut potè quod antiquos et perpetuos Universitatis usus majorum que instituta fideliter referat, rogavit que Decanum, ut præsentem Conclusionem in Commentariis Universitatis inscribi postulet apud Academicum Tribunal et Sic conclusit

H. T. Baron Decanus
Saluberrimæ facultatis

quâ quidem lectâ Conclusione, audito M.º Edmundo Pourchot Syndico, censuerunt Deputati, eam in Commentariis Universitatis inscribendam, et Saluberrimo gratulandum ordini, quod Academici animus usque retinens ab antiquo Suo in Universitatem, Universitatis que leges Studio non degeneraverit.

Die Veneris 19.º Junii habita Sunt apud Mathurinenses generalia Academiæ Comitia horâ 8.ª matutinâ, et indè processum est ad ædem Deo Sacram Sub Invocatione S.ti Caroli Boromei apud Sacerdotes Doctrinæ Christianæ.

Die Sabbati 4.º Julii habita Sunt Comitia ordinaria Deputatorum Universitatis apud Amplissimum Rectorem in Collegio Sorbonæ Plessæo, in hæc Comitia M.er Maillot Consultissimæ facultatis Decanus protulit conclusionem ordinis Sui latam 21.º Maii 1733 quâ prædicta facultas consultissima probat Decretum Academicæ 30 xbris 1732 latum, quo viris Academicis omne commercium interdicitur cum eâ virorum Religiosorum familiâ qui Jesuitarum nomen Sibi Sumpserunt, item que ratam et gratam habet Declarationem Universitatis latam die 14.º Aprilis 1733 quâ prædictum Decretum à falsâ interpretatione vindicatur.

tum postulavit prædictus consultissimæ facultatis Decanus hocce Sui ordinis Actum in Commentariis Universitatis referri; Re ad deliberandum propositâ, audito M.º Edmundo Pourchot Syndico, placuit Consultissimi Decani postulationi, quæ Sit æquissima, annui, Actum que quod afferat, eo libentiori et gratiori animo Suscipi, quod ab eo prodeat ordine, qui leges et uniuscujus que Jura apprimè novit.

Secundo censuerunt Deputati celebrandum esse Universitatis nomine Sacrum exequiale pro animâ viri Clarissimi M.i Leullier Sacri ordinis

Decani cui Tribunal interesset cum honorario Solito, et in posterum Sacrum Exequiale pro omnibus Tribunalis Academici Magistratibus et officiariis qui tempore sui Magistratus Supremum diem obirent esse celebrandum.

Postea lecta est et audita constantissimæ Nationis conclusio lata adversus Pseudo Scholasticum nomine Joannem ô Brien hybernum Sacerdotem qui Magisterium Artium in prædicta Natione per fraudem adipisci tentaverat. et Censuit Academicum Tribunal Conclusionem Constantissimæ Nationis in Commentariis Universitatis esse describendam, prædictumque ô Brien ab omni gradu Academico in quacunque facultate arcendum esse.

Die Veneris 10.º Julii horâ 9.ª matutinâ celebratum est apud Mathurinenses Sacrum exequiale pro Requie animæ M.ri Jacobi Leullier Theologicæ facultatis Decani.

Die Sabbati 1.º Augusti habita sunt apud Rectorem amplissimum ordinaria Academiæ Comitia in quibus multi auditi et admissi Supplices pro litteris nominationis.

2.º Dixit Rector amplissimus quoniam ædium Collegii Sanbarbarani ædificatio minus utilis visa fuerit ordinibus, necesse esse ut pecunia quæ in Arcâ communi iners remanet collocetur sub annuo fœnore, opportunam vero nunc occasionem dari. Sed M.er Maillot consultissimæ facultatis Decanus ordinis sui nomine intercessit ne quid ex Arcâ communi educeretur, donec lis de Professorum Pensionibus inter Academicos ordines omnino dirempta fuerit.

3.º Juratis Pergamenariis per libellum supplicem postulantibus concessum est, ut fori Pergamenani Januæ Serram apponerent, cujus clavem ipsi possiderent, dum Pergamenarii Universitatis alteram servarent.

Die Sabbati 8.º Augusti habita sunt Tribunalis Academici extraordinaria Comitia apud Rectorem amplissimum. dixit Rector amplissimus sibi Consultissimæ facultatis nomine denuntiatam fuisse per Apparitorem, intercessionem quam in ultimis Comitiis fecerat M.er Maillot, ne quid pecuniæ Academicæ collocetur nisi direptâ lite de Pensionibus inter ordines Academicos distribuendis, et censuerunt Deputati jure agendum esse adversus consultissimam facultatem, ut ea ab intercessione suâ discedere cogeretur.

Die Sabbati 29.º Augusti habita sunt in aiteccessum ordinaria Academiæ Comitia. 1.º Super postulatione Rectoris amplissimi, Censuerunt Deputati novam editionem Privilegiorum Academicorum conficiendam esse, ita ut dum prodibit illa editio hujus Exemplarorum singulis Deputatis et officiariis, ex quibus Tribunal Academicum nunc constat, distribuatur. Rogati sunt meritissimus Syndicus, et Quæstor fidelissimus ut quidquid ad Academiæ Privilegia pertinet vellent sedulo colligere. Deinde in Arcam communem deposuit M.er Besogne Quæstor generalis summam de cinq mille six cent cinquante cinq livres deux sols trois deniers provenientem ex Censualibus obventionibus solutis à D.º Renard de Montmort ob acquisitam Domum in fundo Academico.

Die Lunæ 31.ª Augusti sigillatæ sunt litteræ in Regiâ Navarrâ.

Die Sabbati 3.º 8.bris habita sunt ordinaria Academiæ Comitia in-

Collegio Sorbonico-Plessaeo. dixit Rector amplissimus se quam primum rescivisset electum esse in Polonia Serenissimum Regem Stanislaum, ad Eminentissimum Cardinalem gratulatoriam Epistolam scripsisse in qua per occasionem exploraret an Rex et Regina orationes congratulatorias accepturi essent. Sic autem respondit Cardinalis Eminentissimus.

à Versailles ce 25 7^bre 1733.

Le Roy Monsieur, ne recevra point de complimens en forme, ny autrement, sur l'élection du Roy de Pologne, si cependant il y avoit dans la suitte quelque changement, je vous en ferois avertir. je suis bien persuadé que l'Université s'interesse trop a la gloire du Roy et de la Nation pour ne pas prendre toutte la part possible à cet heureux évenement et je ne manqueray pas dans l'occasion de le temoigner à Sa Majesté je vous prie de ne point douter, Monsieur, de la consideration que j'ay pour vous.

le Cardinal De fleury.

Die Mercurii 7ª 8^bris habita sunt apud Mathurinenses generalia Academiae Comitia et inde processum est ad aedem Deo sacram sub invocatione ~~Dei~~ Salvatoris.

Die Lunae 12ª 9^bris ~~habita sunt~~ apud Mathurinenses horâ 7ª matutinâ Deputatorum Academiae Comitia ad instaurationem sive confirmationem novi Rectoris. his in Comitiis singuli Deputati nominaverunt et confirmaverunt Rectorem amplissimum M^rum Baltazar Gibert in Mazarineo Eloquentiae Professorem, pluribus ab hinc annis jam Rectorio functum munere

H. T. Baron Decanus

# Res gestæ apud Chirurgos Barbitonsores Parisienses a Die Sabbati 8.° 9.bris 1732 ad Diem Sabbati 7.um 9.bris 1733

# M.° Hyacintho Theodoro Baron Parisino tertium Decano.

Anno Domini 1732 Barbitonsores Chirurgi more solito Decanum cum duobus Doctoribus per schedulas à Chirurgi Primarii Vicario aut ab uno è Præpositis subsignatas, ad Actus et Magisterias Tyronum Chirurgorum invitaverunt, quibus quidem Actibus Decanus neculus Medicus adfuit, propter rationes allatas in Commentariis facultatis anni 1726 et 1727 M.° S.tno F.co Geoffroy Decano.

hi autem sunt Actus celebrati per hunc annum quibus Decanus licet invitatus non adfuit, qui proinde à facultate non sunt approbati.

Die Mercurii 3.° xbris 1732 Dictus Loustonneau inter Barbitonsores Chirurgos Parisienses aggregatus est.

Die Sabbati 21.° februarii 1733 dictus La Grave inter Barbitonsores Chirurgos cooptatus est.

Die Veneris 20.â Martii 1733 Dictus Moureau ultimo Examine tentatus est.

Die Lunæ 23.° Martii 1733 Dictus Bagieu ultimum interrogatus est.

Die Jovis 26.° Martii 1733 Dictus Moureau in Barbitonsorum Chirurgorum numero receptus est.

Die Veneris 27.° Martii Dictus Coursin ultimo Examine interrogatus est.

Die Sabbato 28.° Martii Dictus Bagieu receptus est in numerum Barbitonsorum Chirurgorum Parisiensium.

Die Lunæ 30.â Martii Dictus Coursin ultimum suum Examen subiit.

Die Veneris 10.â Aprilis Dictus Coursin inter Barbitonsores Chirurgos admissus est.

Die Lunæ 27.° Aprilis dictus Baudouin Tentativam fecit.

Die Mercurii 29.° Aprilis Dictus Clery ultimum suum Examen subiit.

Die Sabbati 2.° Maii Dictus Heraud ultimum interrogatus est.

Die Lunæ 4.° Maii Dictus Clery inter Barbitonsores Chirurgos admissus est.

Die Mercurii 6.° Maii Dictus Menjeon ultimo Examine tentatus est.

Die Veneris 8.° Maii Dictus Heraud receptus est inter Barbitonsores Chirurgos.

Die Veneris 15.° Maii Dictus Rouaud Tentativam fecit.

Die Sabbati 16.° Maii Dictus Menjon inter Barbitonsores Chirurgos cooptatus est.

Die Lunæ 18.º Maii Dictus Dudilot Tentativam fecit.
Die Mercurii 20.ª Maii Dictus Lafitte Tentativam fecit.
Die Veneris 22.º Maii Dictus Coste Tentativam fecit.
Die Mercurii 27.º Maii Dictus Cassaubon Tentativam fecit.
Die Veneris 12.º Junii Dictus Cellerier Tentativam fecit.
Die Jovis 18.º Junii Dictus Beaupré ultimum interrogatus est.
Die Sabbati 20.ª Junii Dictus Baudouin primum suum Examen subiit.
Die Sabbati 22.º Junii Dictus Beaupré inter Barbitonsores Chirurgos receptus est.
Die Jovis 25.º Junii Dictus Villain inter Barbitonsores Chirurgos cooptatus est.
Die Veneris 26.º Junii Dictus Coste primo Examine tentatus est.
Die Sabbati 27.º Junii Dictus Lafitte primum subiit Examen.
Die Sabbati 4.º Julii Dictus Roard in primo Examine interrogatus est.
Die Veneris 10.ª Julii Dictus Baurdenat Tentativam fecit.
Die Sabbati 11.º Julii Dictus Leguenneux inter Barbitonsores Chirurgos cooptatus est.
Die Lunæ 13.º Julii Dictus Poulet Tentativam fecit.
Die Mercurii 15.º Julii Dictus Lallement Tentativam fecit.
Die Jovis 16.º Julii Dictus Maisonneuve Tentativam fecit.
Die Lunæ 20.ª Julii Dictus Dudilot primum subiit Examen.
Die Mercurii 22.º Julii Dictus Cassaubon primum interrogatus est.
Die Veneris 24.º Julii Dictus Moreau ultimum subiit Examen.
Die Mercurii 19.º Augusti Dictus Perpoye ultimum interrogatus est.
Die Jovis 20.ª Augusti Dictus Poulet primo Examine tentatus est.
Die Sabbati 22.ª Augusti Dictus Lallement primum interrogatus est.
Die Veneris 28.º Augusti Dictus Maisonneuve primum subiit Examen.
Die Sabbati 29.º Augusti Dictus Moreau Barbitonsor Chirurgus renuntiatus est.
Die Lunæ 31.ª Augusti Dictus Bourdenave primum subiit Examen.
Die Veneris 18.ª 7.^bris Dictus Perpey inter Chirurgos Parisienses relatus est.
Die Jovis 15.º 8.^bris Dictus Cellerier primum subiit Examen.
Die Lunæ 26.º 8.^bris Dictus Bouchault filius fecit suam Tentativam.

H. T. Baron Decanus

Die Lunæ 16.º Martii 1733 apud Barbitonsores Chirurgos examinatus est receptus est Dictus Noillon Chirurgus Herniarius per schedulam invitato præsente et approbante Decano.

Die Sabbati 31° 8bris 1733 apud Barbitonsores Chirurgos examinatus est et receptus est Dictus Balmder Chirurgus ophtalmicus per Schedulam invitato præsente et approbante Decano. H.tho T.ro Baron Decano

Die Jovis 7° Maii 1733 Dictus Ceré in Nosocomio Incurabilium examinatus et admissus est ad Magisterium promerendum in dicto Nosocomio invitato per Schedulam à Chirurgis præsente et approbante Decano.
Die Jovis 6.â Augusti 1733 in eodem Nosocomio examinatus est dictus Lepinard et admissus est ad Magisterium promerendum in locum dicti Ceré, fato functi, invitato pariter præsente et approbante M°.
H.tho T.ro Baron Decano

# obstetrices apud Barbitonsores Chirurgos Parisienses examinatæ et ad Magisteriū admissæ

a Die Sabbati 8.° 9.bris 1732 ad Diem Sabbati 7.um 9.bris 1733

M°. Hyacintho Teodoro Baron Parisino tertium Decano

Per Schedulas a Proto-Chirurgi Vicario subscriptas invitato prius ipso que præsente annuente et probante

Die Jovis 5° Martii 1733, Dicta Jousselin. illius responsa non fuere probata, et ad aliud Examen remissa fuit.
Die Jovis 19.° Martii, Dicta Liaud.
Die Lunæ 20.â Aprilis, Dicta Cornet.
Die Lunæ 8° Junii, Dicta Jousselin. iterum examinata et admissa fuit.
Die Jovis 18.° Junii Dicta Dumont.
Die Jovis 20.â Augusti Dicta Lefort.
~~Die Lunæ 31.â Augusti Dicta Laur~~
Die Martis 15.° 7.bris Dicta Delamaux.
Die Veneris 19.° 7.bris Dicta Janiot.

Die Veneris 2.° 8.bris Dicto Cuvillier.
Die Lunæ 12.° 8.bris Dicta Bertrand.
Die Jovis 15.° 8.bris Dicta le Grand.

H. T. Baron Decanus

Sequuntur nomina et cognomina Barbitonsorum Chirurgorum San-cosmanorum tum Magistrorum, tum Tyronum qui per hoc tertium Decanatûs nostri annum libellos Supplices facultatis Decano more solito obtulerunt, ut ipsis liceret auferre Cadavera ad opera Chirurgica et Sectiones Anatomicas perficiendas.

Andreas franciscus Coursin, Tyro; — la Campagne Conductor.
Jacobus Bagieu, Tyro; ——— Canac Conductor.
Cezar Verdier, Chirurgus.
Salvator Morand, Chirurgus.
franciscus Moureau, Tyro; —— Bertrand Conductor.
franciscus Beaupré, Tyro; —— Bertrand Conductor.
Joannes Nicolaus Moreau, Tyro; Benomont Conductor.
Petrus Clery, Tyro; —— Collignon pater Conductor.

H. T. Baron Decanus

# Res gestæ apud Pharmacopoeos et Aromatarios Parisienses

## à Die Sabbati 8.º 9.bris 1732 ad Diem Sabbati 7.um 9.bris 1733

## M.º Hyacintho Teodoro Baron Parisino tertium Decano.

Die Martis 10.à Lecturam seu primum Examen Subiit franciscus Sage è Sabaudiâ Monmelianus Præsidibus et interrogantibus Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus et ex unanimi facultatis Pharmacopoeorumque Suffragio admissus est ad Examen Botanicum.

Die Martis 9.º Mensis Junii 1733 Examine Botanico tentatus est franciscus Sage in horto Pharmacopoeorum Parisiensium Præsidibus et interrogantibus Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus quorum Suffragio ut et Pharmacopoeorum idoneus judicatus est et ad Specimen conficiendum admissus est.

Die Sabbati 20.à Junii 1733 franciscus Sage Specimen suum Pharma=ceuticum exhibuit à Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus anteà comprobatum, illiusque compositiones executus est sequentibus sequentis hebdomadæ diebus coràm iisdem facultatis Deputatis et quoniam in omnibus apprimè satisfecisset Pharmacopoeus Parisiensis renuntiatus est postquam Urbanæ Politiæ Propraetori à Joanne Baptista Thomâ Martineng Professore præsentatus Sacramentum dedit et Articulos in libro Professoris contentos subsignaverit.

Die Jovis 6.º Augusti 1733 Guilellmus Richard Novio dunensis Lecturam sive primum Examen Subiit Præsidibus et interrogantibus Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus et ex unanimi facultatis et Pharmaco=poeorum Suffragio admissus est ad Examen Botanicum.

Die Lunæ 17.º Augusti 1733 franciscus Cessac Parisinus Magistri filius de Universâ Pharmaciâ interrogatus est Præsidibus et interrogan=tibus Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus et ex facultatis ac Pharmacopoeorum consensu ad Specimen conficiendum admissus est.

Die Martis 1.º 7.bris 1733 Claudius franciscus Cessac Specimen suum Pharmaceuticum à Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus com=probatum exposuit, illiusque compositiones executus est sequentibus ejusdem hebdomadæ diebus coràm iisdem facultatis deputatis et omnium Suffragiis Pharmacopoeorum Parisiensium numero adscriptus est, postquam à M.º J.ne B.ta T.ma Martineng 1.º Pharmaciæ Professore præsentatus est Urbanæ Politiæ Propraetori et solitum dedit Sacramentum Articulosque in libro Professoris contentos Subsignavit.

Die Sabbati 5.° 9.bris 1733 Examine Botanico tentatus est Guillelmus Richar in horto Pharmacopoeorum Parisiensium Præsidibus et interrogantibus Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus atque ad Specimen conficiendum à facultate et Pharmacopoeis admissus est.
Die Lunæ 7.° ~~Jovis~~ Jovis 10; Lunæ 14.° 7.bris anni 1733 Decanus, duo Pharma=
=ciæ Professores cum adjunctis, Pharmacopoeorum Parisiensium officinas Solito more lustraverunt comitantibus eorum Præfectis. eodem tempore facultas per eosdem Deputatos comitantibus iisdem Pharmacopoeorum Parisiensium Custodibus lustravit, ut moris est, officinas Pharmacopoeorum Regiorum, tum eorum qui Sub authoritate magni Prætoris versantur, adstantibus eorum Syndicis.
notandum quod Aquæ minerales quas quidem anno Superiore explorare facultatis Deputatis non licuit, id vetante Archiatrorum Comite, exa=
=minatæ Sint, ut moris est, à facultatis Deputatis et eodem Jubente ac volente Archiatrorum Comite nobis ultrò reseratæ Sunt Cellæ postes in quâ dictæ minerales aquæ reconduntur.
Die Veneris 18.° 7.bris 1733 Specimen Suum Pharmaceuticum exhibuit Guillelmus Richard, à Decano duobusque Pharmaciæ Professoribus priùs comprobatum illiusque operationes coram iisdem facultatis Depu=
=tatis executus est Sequentibus Sequentis hebdomadæ diebus et inter Pharmacopoeos Parisienses relatus est postquàm à M.° Joanne Baptistâ Thomâ Martineng Urbanæ Politiæ Proprætori præsentatus, Sacramentum dedit et Articulos in libro Professoris contentos Chirographo Suo munient.
Diebus 17.°, 22.°, 24.° Mensis 7.bris 1733 Decanus, duo Pharmaciæ Professores cum adjunctis Aromatariorum et Seplasiariorum Parisiensium officinas Lustraverunt comitantibus ipsorum Præfectis et Custodibus.
Die Mercurii 23.° Mensis 7.bris 1733 Petrus le Bel Lecturam seu primum Examen Sustinuit Præsidibus et interrogantibus Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus et ex unanimi facultatis Pharmacopoeorumque Suffragio ad=
missus est ad Examen Botanicum.
Die Martis 6.° Mensis 8.bris 1733 primum Examen seu Lecturam Subiit Martinus Melier Præsidibus et interrogantibus Decano et duobus Phar=
=maciæ Professoribus et ex facultatis Pharmacopoeorumque consensu ad Examen Botanicum admissus est.
Die Lunæ 12.° Mensis 8.bris 1733 Petrus le Bel Examen Botanicum Sustinuit Præsidibus et interrogantibus Decano et duobus Pharmaciæ Professoribus et ex facultatis ac Pharmacopoeorum consensu ad Specimen conficiendum admissus est.
Die Jovis 22.° 8.bris 1733 Petrus le Bel Ambianus Specimen Suum Pharmaceuticum a Decano duobusque Pharmaciæ Professoribus priùs approbatum exposuit, illiusque compositiones coràm iisdem facultatis Deputatis executus est, Diebus Veneris, Sabbati et Lunæ Sequentibus et omnium Suffragiis, Pharmacopoeorum Parisiensium numero adscriptus est postquàm à M.° J.ne B.tâ T.mâ Martineng I.° Pharmaciæ Professore præsentatus est urbanæ Politiæ Proprætori et Solitum dedit Sacramentum Articulosque omnes in libro Professoris contentos Subsignavit.

972 Die Sabbati 31.° Mensis 8.bris 1733 Martinus Meslier Examine Botanico tentatus est in horto Pharmacopoeorum Parisiensium Praesidibus et interrogantibus Decano et duobus Pharmaciae Professoribus atque ad Specimen conficiendum à facultate et Pharmacopoeis admissus est.

Die Mercurii 4.° Mensis 9.bris 1733 Joannes Carolus Hebert Magistri et Custodis filius de Universâ Pharmaciâ interrogatus est Praesidibus et interrogantibus Decano et duobus Pharmaciae Professoribus et ex facultatis ac Pharmacopoeorum consensu ad Specimen conficiendum admissus est.

# apud Pharmacopoeos Aulicos Sub authoritate Summi Praetoris

Die Decembris 1732 Petrus Verneuil Duce Christophoro Carre Pharmacopoeorum Praetorianorum Syndico à Decano et duobus Pharmaciae Professoribus de rebus Pharmaceuticis in Suis aedibus interrogatus est.

Eodem die Speciminis Sui medicamenta probanda exposuit et hujus compositiones Die et Sequentibus perfecit, tandem que confectâ coram Decano et Professoribus Tabellâ in album Praetorianorum Pharmacopoeorum relatus est, postquàm Articulos in libro Professoris contentos Subsignaverit.

H. T. Baron Decanus

# Codex Rationarius Accepti et Expensi ordinarii et extraordinarii, a M.º Hyacintho Theodoro Baron, Parisino, Tertium Decano, à Die Sabbati 8.º 9.bris 1732, ad Diem Sabbati 7.um 9.bris 1733.

## Tabula Accepti.

### Caput primum Accepti ordinarii ex annuo reditu facultatis

a D.º Rafignac pro prætio annuæ Locationis ma=
=jorum facultatis ædium cadente in diem
ultimum 7.bris 1733 accepit Decanus Summam
quingentarum et triginta libellarum . . . . . 530.tt

à Petro la Grive pro prætio annuæ Locationis
minorum facultatis ædium cadente in Diem
ultimum 7.bris 1733 accepit Decanus Summam
ducentarum et quadraginta libellarum . . . 240.tt

Ab urbis Quæstore D.º Berthe pro ultimo
Semestri anni 1732 annui proventûs facultati
debiti ex majori Contractu accepit Decanus
centum et Septuaginta quinque libellas . . . . 175.tt

Ab eodem pro primo Semestri anni 1733 . . . . 175.tt

Ex altero Urbis Quæstore D.º Routhier pro ultimo
Semestri anni 1732 annui proventus facultatis ex
minori Contractu accepit Decanus Summam viginti
Septem libellarum cum decem Assibus . . . . . . 27.tt 10s

Ex eodem pro 1.º Semestri anni 1733 eamdem Summam 27.tt 10s

Summa hujus paginæ est de onze cents soixante et quinze livres [paraph]

# Caput secundum

## Accepti

a Duobus Medicinæ Candidatis examinandis pro Anatomiâ et Schedulis non Registratis.

à M.° Josepho De Jussieu . . . . . . . . 16.tt

à M.° Jacobo francisco Vandermonde . . . . . 16.tt

# Caput tertium

## Accepti

ab iisdem Medicinæ Candidatis admissis ad Baccalaureatum

Pro Jure Bursarum

à M.° Josepho De Jussieu . . . . . . . . . 16.tt

à M.° Jacobo francisco Vandermonde . . . . 16.tt

# Caput quartum

## Accepti

ab iisdem Medicinæ Candidatis admissis ad Baccalaureatum

Pro Sacello et ornamentis

Loco Sacchari

à M.° Josepho De Jussieu . . . . . . . 16.tt

à M.° Jacobo francisco Vandermonde . . . 16.tt

Summa hujus paginæ est de quatre vingts seize Livres

# Caput quintum
## Accepti
## à Baccalaureis in Quæstionibus Quodlibetariis pro Stipendiis Lectorum et Registro.

à M.° Henrico francisco Bourdelin . . . . . . . 4.lt 10s
à M.° francisco felicitate Cochu . . . . . . . 4.lt 10s
à M.° Ludovico florentio Bellot . . . . . . . 4.lt 10s
à M.° Renato Beguyer . . . . . . . 4.lt 10s
à M.° Olivario Bougourd . . . . . . . 4.lt 10s
à M.° Claudio Carolo De Jean . . . . . . . 4.lt 10s
à M.° Gaspar Cochon Dupuy . . . . . . . 4.lt 10s
à M.° Joanne De Diest . . . . . . . 4.lt 10s
à M.° Jacobo Alberto Hazon . . . . . . . 4.lt 10s
à M.° Adriano Malaval . . . . . . . 4.lt 10s
à M.° Tussano Gilberto Boullard . . . . . . . 4.lt 10s
à M.° Henrico Guyot . . . . . . . 4.lt 10s
à M.° Antonio Joanne Daval . . . . . . . 4.lt 10s
à M.° Josepho De Jussieu . . . . . . . 4.lt 10s
à M.° Jacobo francisco Vandermonde . . . . . . . 4.lt 10s

# Caput Sextum
## Accepti
## à Baccalaureis in Quæstionibus Quodlibetariis Pro Horto

à M.° Henrico francisco Bourdelin . . . . . . . 3.lt 4s
à M.° francisco felicitate Cochu . . . . . . . 3.lt 4s
à M.° Ludovico florentio Bellot . . . . . . . 3.lt 4s
à M.° Renato Beguyer . . . . . . . 3.lt 4s
à M.° Olivario Bougourd . . . . . . . 3.lt 4s
à M.° Claudio Carolo De Jean . . . . . . . 3.lt 4s
à M.° Gaspar Cochon Dupuy . . . . . . . 3.lt 4s
à M.° Joanne De Diest . . . . . . . 3.lt 4s
à M.° Jacobo Alberto Hazon . . . . . . . 3.lt 4s

Summa hujus paginæ est de quatre-vingts seize livres six sols [paraph]

à M.° Adriano Malaval . . . . . . . . . . . . 3.tt 4s
à M.° Tussano Gilberto Boulland . . . . . . . 3.tt 4s
à M.° Henrico Guyot . . . . . . . . . . . . . 3.tt 4s
à M.° Joanne Daval . . . . . . . . . . . . . 3.tt 4s
à M.° Josepho De Jussieu . . . . . . . . . . 3.tt 4s
à M.° Jacobo francisco Vandermonde . . . . . 3. 4s

# Caput Septimum Accepti à Baccalaureis in Quaestionibus Quodlibetariis Pro Anatome et Schedulis non Registratis

à M.° Henrico francisco Bourdelin . . . . . . 16.tt
à M.° francisco felicitate Cochu . . . . . . . 16.tt
à M.° Ludovico florentio Bellot . . . . . . . 16.tt
à M.° Renato Beguyer . . . . . . . . . . . . 16.tt
à M.° olivario Bougourd . . . . . . . . . . . 16.tt
à M.° Claudio Carolo De Jean . . . . . . . . 16.tt
à M.° Gaspar Cochon dupuy . . . . . . . . . 16.tt
à M.° Joanne De Diest . . . . . . . . . . . 16.tt
à M.° Jacobo Alberto Hazon . . . . . . . . . 16.tt
à M.° Adriano Malaval . . . . . . . . . . . . 16.tt
à M.° Tussano Gilberto Boulland . . . . . . . 16.tt
à M.° Henrico Guyot . . . . . . . . . . . . . 16.tt
à M.° Antonio Joanne Daval . . . . . . . . . 16.tt
à M.° Josepho De Jussieu . . . . . . . . . . 16.tt
à M.° Jacobo francisco Vandermonde . . . . . 16.tt

# Caput octavum Accepti à Baccalaureis in Quaestionibus Cardinalitiis Pro Stipendiis Lectorum et Horto

Summa hujus paginae est de deux cents cinquante neuf livres quatre sols [signature]

à M.° Henrico francisco Bourdelin . . . . . . . . . . 10.tt
à M.° francisco felicitate Cochu . . . . . . . . . . 10.tt
à M.° Ludovico florentio Bellot . . . . . . . . . . 10.tt
à M.° Renato Beguyer . . . . . . . . . . 10.tt
à M.° Olivario Bougourd . . . . . . . . . . 10.tt
à M.° Claudio Carolo De Jean . . . . . . . . . . 10.tt
à M.° Gaspar Cochon Dupuy . . . . . . . . . . 10.tt
à M.° Joanne De Diest . . . . . . . . . . 10.tt
à M.° Jacobo Alberto Hazon . . . . . . . . . . 10.tt
à M.° Adriano Malaval . . . . . . . . . . 10.tt
à M.° Tussano Gilberto Boullard . . . . . . . . . . 10.tt
à M.° Henrico Guyot . . . . . . . . . . 10.tt
à M.° Antonio Joanne Daval . . . . . . . . . . 10.tt
à M.° Josepho De Jussieu . . . . . . . . . . 10.tt
a M.° Jacobo francisco Vandermonde . . . . . . . . . . 10.tt

# Caput nonum
## Accepti
## à Baccalaureis in Quaestionibus Cardinalitiis
## Pro Rebus Academiae

à M.° Henrico francisco Bourdelin . . . . . . . . 18.tt
à M.° francisco felicitate Cochu . . . . . . . . 18.tt
à M.° Ludovico florentio Bellot . . . . . . . . 18.tt
à M.° Renato Beguyer . . . . . . . . 18.tt
à M.° Olivario Bougourd . . . . . . . . 18.tt
à M.° Claudio Carolo De Jean . . . . . . . . 18.tt
à M.° Gaspar Cochon Dupuis . . . . . . . . 18.tt
à M.° Joanne De Diest . . . . . . . . 18.tt
à M.° Jacobo Alberto Hazon . . . . . . . . 18.tt
à M.° Adriano Malaval . . . . . . . . 18.tt
à M.° Tussano Gilberto Boullard . . . . . . . . 18.tt
à M.° Henrico Guyot . . . . . . . . 18.tt
à M.° Antonio Joanne Daval . . . . . . . . 18.tt
à M.° Josepho De Jussieu . . . . . . . . 18.tt
à M.° Jacobo francisco Vandermonde . . . . . . . . 18.tt

Summa hujus paginae est de quatre cents vingt livres

# Caput Decimum
## Accepti
## a Barbitonsoribus Chirurgis

à Chirurgorum Præpositis et Quæstore postridie Divi Lucæ pro annuo Vectigali accepit Decanus Summam quinque librarum cum quatuordecim Assibus - - - - - - - - - - - - - - 5.tt 14.s

Ex Singulis Tyronibus qui hoc anno Chirurgiæ Magisterium adepti sunt nihil accepit Decanus qui hisce Actibus non adfuit ex Decreto facultatis - nihil ad memoriam

# Caput undecimum
## Accepti
## ex Medicinæ Studiosis pro Iure Inscriptionis et Iure Sigilli

a quinquaginta duobus Medicinæ Studiosis qui hoc anno nomen suum facultati dederunt accepit Decanus Summam ducentarum et quinquaginta duarum libellarum . . . . 252.tt

Pro Sigillo sex Medicinæ Studiosorum testimoniis apposito accepit Decanus Summam octodecim libellarum . . . . . . . . . . 18.tt

# Caput duodecimum
## Accepti
## a Licentiato in Actu Sui Doctoratûs

a M.o Ottone Casimiro Barfecnecht - - . 180.tt

# Caput decimum tertium
## Accepti
## a Licentiato in Actu Sui

Summa hujus pagina est de quatre-cents cinquante-cinq livres quatorze sols [paraph]

Doctoratûs pro Sacello.

à M.° Ottone Casimiro Barfecnecht . . . . . . . . 1.tt 12 s

# Caput Decimum quartum
## Accepti
## à Baccalaureis et Licentiato
## Pro Aulæorum usu

Pro triginta Thesibus tam Quodlibetariis quam Cardinalitiis accepit Decanus Summam trecen=tarum et Sexaginta libellarum . . . . . . . . 360.tt

Pro Actibus Vesperiarum et Doctoratus M.ri Barfecnecht . . . . . . . . 24.tt

Pro Septem Pastillariis . . . . . . . . 28.tt

# Caput decimum quintum
## Accepti
## Ex reliquâ Pecuniâ propter absentiam Doctorum à primis Quodlibetariis Vesperiæ ac Doctoratûs Actibus et ab Examine Anatomico et Botanico

Pro Septem Doctoribus absentibus ab Examine Botanico M.orum De Jussiou et Vandermonde numerabit Decanus Summam quinquaginta Sex libellarum . . . . . . . . 56.tt

In Actibus Vesperiæ et Doctoratûs M.i Ottonis Casimiri Barfecnecht, propter absentiam trium Doctorum designatorum numerabit Decanus Summam Sex libellarum cum quindecim Assibus . . 6.tt 15 s

In Actu cui præfuit extra ordinem M.r Ludovicus Maria Bousse propter absentiam novem Doctorum relicta est Decano Summa triginta Sex libellarum . 36.tt

In Actu cui Præfuit extra ordinem M.er Hyacinthus Theodorus Baron filius propter absentiam Septem Doctorum relicta est Decano Summa viginti octo libellarum . . . . . . . . 28.tt

Summa hujus paginæ est de cinq-cents quarante livres sept sols [paraph]

In Actu cui præfuit extrà ordinem M.er Joannes Baptista Ludovicus Chomel propter absentiam novem Doctorum relicta est Decano Summa triginta sex libellarum - - - - - - - - - - - - 36.tt

In Actu cui præfuit extra ordinem M.er Achilles franciscus fontaine propter absentiam sex Doctorum numerabit Decanus Summam viginti quatuor libellarum - - - - - - - - - - - - 24.tt

In Actu cui præfuit extra ordinem M.er Otto Casimirus Barfknecht propter absentiam septem Doctorum numerabit Decanus Summam viginti octo libellarum - - - - - - - - - - - - 28.tt

In Actu cui præfuit extra ordinem M.er Paulus Jacobus Malouin propter absentiam sex Doctorum numerabit Decanus Summam viginti quatuor libellarum - - - - - - - - 24.tt

In Examine Anatomico propter absentiam octo Doctorum relicta est Decano Summa centum et viginti libellarum - - - - - - - - - 120.tt

In Actu cui præfuit extrà ordinem M.er Robertus Hubertus Linguet propter absentiam sex Doctorum numerabit Decanus Summam viginti quatuor libellarum - - - - - - - - - - - 24.tt

# Caput Decimum Sextū
## Accepti
## ab Academiæ Quæstore

a M.o Augustino Besogne Quæstore Universi=
=tatis pro Honorario Professorum accepit Decanus Summam mille Libellarum - - - - - - - - 1000.tt

# Caput Decimum Septimū
## Accepti
## a Quæstore Postarum

Pro anno 1733 Pensionis annuæ à Rege Professoribus nostris concessæ accepit Decanus Summam mille et octingentarum libellarum. 1800.tt

Summa hujus paginæ est de trois mille cinquante six livres

# Caput ultimum
# Accepti
## Ex Multctis Doctorum absentiũ
## à curâ Pauperum

| | |
|---|---|
| à Mᵉ Mattot | 2.tt |
| à Mᵉ Hecquet | 4.tt |
| à Mᵉ Lemery | 6.tt |
| à Mᵉ Vergne | 2.tt |
| à Mᵉ Procope Couteaux | 4.tt |
| à Mᵉ Silva | 2.tt |
| à Mᵉ Besse | 6.tt |
| à Mᵉ Renard | 2.tt |
| à Mᵉ Mongin | 10.tt |
| à Mᵉ Leaulté | 2.tt |
| à Mᵉ Chevalier | 2.tt |
| à Mᵉ Davier De Breville | 2.tt |
| à Mᵉ Seron | 2.tt |
| à Mᵉ Le Thieullier | 6.tt |
| à Mᵉ fremont | 2.tt |
| à Mᵉ Guenault | 2.tt |
| à Mᵉ De la Rivière | 2.tt |

Summa hujus paginae est de cinquante huit livres

Summa totius accepti est de six mille cent cinquante six livres onze sols

# Tabula Expensi ordinarii et Extraordinarii.

## Caput primum

### Expensi

Ex Rationibus posterioris anni primi nostri Decanatûs coram facultate redditis, facultas Decano debebat Summam centum et Septuaginta Septem Supra Septem millia libellarum cum undecim Assibus . . . . . . . . . . . . . 7177.tt 11.s

Ipsi debet insuper facultas Solitum honorarium centum et quinquaginta libellarum . . . . . 150.tt

Prætereà Singulis Doctoribus præsentibus Aulicis et Causariis, Decano et Antiquiori Magistro duplum quin et Bidellis viritim distributi Sunt in prædictarum Rationum redditione Calculi duo argentei, unde pro Sexaginta duobus Capitibus numerabit Decanus Summam ducentarum et Septemdecim libellarum . . . . . . . . . . . . . . . 217.tt

Majori Apparitori pro operâ Extraordinariâ 50.tt

Minori pro eadem . . . . . . . . . . . . 25.tt

## Caput Secundum

### Expensi

### Pro Stipendiis Professorum ex ærario facultatis

M.o Joanni Baptistæ Du Bois Pathologiæ Professori — — — — — — — — — 90.tt

M.o Thomæ Bernardo Bertrand Physiologiæ Professori — — — — — — — — 90.tt

M.o Claudio Desiderio fremont Chirurgiæ Professori — — — — — — — — 90.tt

M.o Davidi Vasse Rei herbariæ Professori . . 90.tt

M.o Joanni Baptistæ Mongin Chirurgiæ Idiomate Gallico Professori . . — — — — 90.tt

Summa hujus paginæ est de huit mille soixante neuf Livres onze sols [paraphe]

Visis Duitanecq

# Caput tertium
## Expensi
## Pro Refusionibus

| | |
|---|---|
| Mo. Germano Preaux Antiquiori Magistro | 4.# |
| Mo. Michaeli Ludovico Reneaume Censori | 2.# |
| Mo. Du Bois | 2.# |
| Mo. Bertrand | 2.# |
| Mo. fremont | 2.# |
| Mo. Vasse | 2.# |
| Mo. Joanni Baptistæ Thomæ Martinenq | 2# |
| Pharmaciæ Professori | |
| Mo. Jacobo Antonio Millet Secundo Pharmaciæ Professori | 2.# |
| Mo. Mongin | 2.# |
| Decano | 4.# |

Visis Quittanciis

# Caput quartum
## Expensi
## Pro Anatomiâ operibus Chirurgicis et Pharmaceuticis

| | |
|---|---|
| Mo. Joanni Baptistæ Mongin Chirurgiæ Idiomate Gallico Professori pro Anatomiâ in Amphitheatro celebratâ persolvit Decanus | 30.# |
| Dicto Barbaut Chirurgo cujus manu usus est | 20.# |
| Pro reliquis Impensis istius Anatomiæ | 89.# 12.s |
| Mo. Claudio Desiderio fremont Chirurgiæ Professori pro operationibus Chirurgicis in Amphitheatro celebratis persolvit Decanus | 30.# |
| Dicto Barbaut cujus manu usus est | 20.# |
| Pro reliquis Impensis istarum operationum | 146.# 10.s |

Summa hujus paginæ est de trois-cents soixante livres deux sols

Dicto André Pharmacopoeo Parisiensi qui
sub M.o Martineng Pharmaciæ Professore
operationibus Pharmaceuticis ministram manum
adhibuit, persolvit Decanus — — — — — — — 20.tt
Pro Ligno et Carbone in istis operationibus
impensis persolvit Decanus — — — — — — — — 13.tt 7.s 6.d

Visi Quitancii

# Caput quintum
## Expensi
## Pro Honorario Professorum ex ære Academiæ

M.o Du Bois — — — — — — — — — — 200.tt
M.o Bertrand — — — — — — — — — — 200.tt
M.o fremont — — — — — — — — — — 200.tt
M.o Vasse — — — — — — — — — — 200.tt
M.o Martineng — — — — — — — — — — 200.tt

Visi Quitancii

# Caput Sextum
## Expensi
## Pro Honorario Professorum à Rege concesso et à Quæstore Postarum solvendo

M.o Du Bois — — — — — — — — — — 300.tt
M.o Bertrand — — — — — — — — — — 300.tt
M.o fremont — — — — — — — — — — 300.tt
M.o Vasse — — — — — — — — — — 300.tt
M.o Martineng — — — — — — — — — — 300.tt
M.o Mongin Chirurgiæ Idiomate gallico
Professori — — — — — — — — — — 300.tt

Summa hujus paginæ est de deux mille huit cents —
trente-trois livres sept sols six deniers [paraph]

# Caput Septimum Expensi Pro Rebus Sacris

Pro Anniversario M.i Luçon — 25.tt
Pro Anniversario M.i Michaelis de Coloniâ — 8.tt
Pro Missis et obitibus celebratis à Die 26° Julii 1732 ad Diem 31 x.bris ejusdem anni persolvit Decanus M.o De la Tour Capellano — 31.tt 5.s
Eidem pro obitu solemniter celebrato ad requiem animæ M.i francisci Bicolé De Belestre solvit Decanus — 9.tt
Apparitoribus per hæc tempora ministrantibus — 12.tt
Pro Missis et obitibus celebratis à Die 3.° Januarii 1733 ad Diem 28.um Martii ejusdem anni persolvit Decanus M.o De la Tour Capellano — 25.tt 15.s
Apparitoribus per hæc tempora ministrantibus — 9.tt
Pro missis et obitibus celebratis a Die 11.° Aprilis 1733 ad Diem 27.um Junii ejusdem anni persolvit Decanus M.o De la Tour Capellano — 15.tt 7.s 6.d
Apparitoribus per hæc tempora ministrantibus — 5.tt 12.s 6.d
Cereario Dicto Belu pro Cereis in Scholarum Sacello per annum combustis, tum et Candelis Cereis Doctoribus præsentibus distributis, Die festo Purificationis Beatæ Mariæ persolvit Decanus — 50.tt 7.s
Petro La Grive pro Pane Azymo et vino per annum suppeditatis ad Missarum celebrationem — 6.tt
Eidem pro mundatis Sacelli linteis — 15.tt
Die Divo Lucæ Sacrâ pro 56 Doctoribus missæ præsentibus quin pro Bidellis et offertorio numeravit Decanus — 65.tt 16.s
Doctoribus qui interfuerunt funeribus M.i francisci Bicolé De Belestre — 47.tt 5.s

Visa Quitancia

# Caput octavum Expensi Pro Rebus Academiæ

In Supplicationibus Academiæ ad ædem Deo

Summa hujus paginæ est de trois-cents vingt-cinq livres huit sols [signature]

Sacram Sub Invocatione S.ti Stephani à Monte Die Mercurii 10.o xbris 1732 Doctoribus præ=sentibus Persolvit Decanus — — — — — — 12.tt 15.s
In Supplicationibus Academiæ ad ædem Archipræsbyteralem Deo Sacram Sub invo=catione Sancti Severini Die Martis 17.o Martii 1733 Doctoribus præsentibus persolvit Decanus — 13.tt 4.s
In Supplicationibus Academiæ ad ædem Deo Sacram Sub invocatione Sancti Caroli Borro=mæi apud Sacerdotes Doctrinæ Christianæ persolvit Decanus — — — — — — — 12.tt 15.s
In Supplicationibus Academiæ ad ædem Deo Sacram Sub invocatione Sancti Salvatoris Die Mercurii 7.o 8bris 1733 Doctoribus præsentibus persolvit Decanus — — — — — — — 8.tt 16.s
Decano et Adjuncto qui comitati Sunt ampli=ssimum Rectorem Cereos ad Magistratus deferentem Die 30.a Januarii 1733 persolvit Decanus — — — — — — — — 9.tt
Apparitoribus eodem Die — — — — — — 3.tt
Decano et Adjuncto qui cum Universitate Marliacum petierunt ad Cereos Regi Reginæ, Delphino et Principibus offerendos Die Sabbati 31.o Januarii Solvit Decanus — — — — — 18.tt
Apparitoribus eodem die — — — — — — 6.tt
Decano et adjuncto qui comitati Sunt ampli=ssimum Rectorem Versalias progressurum Die Mercurii 3.o xbris 1733 ad orationem habendam apud Regem et Reginam ac Sere=nissimum Delphinum Super recenti morte Serenissimi Sardiniæ Regis Solvit Decanus — 18.tt
Apparitoribus eodem Die — — — — — — 6.tt
Decano et Adjuncto qui interfuere cum Rectore amplissimo ad Basilicam Beatæ Mariæ Sacris Exequialibus quæ facta fuerunt pro Serenissimo Sardiniæ Rege Victore Amedæo Die Jovis 29.o Januarii 1733 Solvit Decanus — — — — — — — — — 9.tt
Apparitoribus eodem Die — — — — — — 3.tt

# Caput nonum
## Expensi
## Pro facultatis ædibus

Pro Censualibus obventionibus Abbatiæ

Summa hujus paginæ est de cent dix-neuf livres dix sols [illegible]

Sanctæ Genovefæ à facultate debitis Solvit Decanus usque ad 1.um 8.bris 1732 Summam viginti octo libellarum cum quinque Assibus — 28.tt 5.

Dicto finet Vitrario pro mundatis et reparatis omnibus Scholæ inferioris Vitreaminibus Solvit Decanus juxta quitanciam quinquaginta quatuor libellas — 54.tt

Eidem Dicto finet qui Sacelli Scholarumque Superiorum vitramenta mundavit et reparavit anno 1733 Solvit Decanus octodecim libras — 18.tt

Viarum Inspectori ob positos lapides in via ad tutandos muros Solvit Decanus — 13.tt

Dicto Dionis ad reserandam Latrinarum obstructionem Solvit Decanus — 6.tt 10.

Dicto le Chevalier Latomo pro pluribus operibus in Acceptilatione recensitis Solvit Decanus — 50.10.

Dicto Rafignac Latomo pro reparato Scholarum Aulæ Pavimento et pluribus aliis operibus juxta Acceptilationem Solvit Decanus — 42.18.

Eidem Dicto Rafignac pro pluribus operibus Lapideis Gypseis que in Scholis inferioribus ex Architecti consilio confectis Solvit Decanus juxta quitanciam — 67.tt 12.

Viduæ Hunout pro annuâ reparatione Tectorum facultatis ædium, cadente in 1.um Julii 1733 Solvit Decanus — 50.tt

Dicto Dosne fabro lignario majoris operis propter varia opera in Amphitheatro et in Scholis inferioribus confecta, Solvit Decanus — 22.tt

Dicto Gamard Pictori ob infecta in integrum colore albo Scholarum inferiorum Tabulata Solvit Decanus juxta quitanciam — 40.tt

Visis Quitanciis

# Caput decimum
## Expensi ordinarii et Extraordinarii Pro Rebus et Litibus facultatis

Pro annuâ Pensione Viduæ M.i fournier cadente in Diem ultimum 7.bris 1733 Solvit Decanus — 150.tt

Pro uno Trimestri annuæ Pensionis viduæ M.i le Bert à facultate concessæ cadente in Diem ultimum Martii 1733 Solvit Decanus per antecessum — 50.tt

Pro Sumptibus funereis Viduæ M.i Le Bert juxta Decretum facultatis impendit Decanus — 50.tt

Summa hujus paginæ est de six cents quarante deux livres quinze sols

Visa. Quitancia

In Duodecim Comitiis Prima Mensis dictis Doctoribus præsentibus et Bidellis persolvit Decanus. — — — — — — — — 238.tt

Pro Testimonio quo apparet M.um Antonium Geoffroy esse fato functum Solvit Decanus M.o Martineng — — — — — — — — 1.tt 5.s

Dictis Barbanchon et De la Lande qui plura Programmata per urbis Compita et Doctorum foribus affixere Solvit Decanus juxta quatuor Acceptilationes — — — — — — 42.tt

Patrono D.o Buirette qui bis adversus Chirurgi nomine Divernette coram Urbanæ Politiæ Propraetore causam facultatis oravit, solvit Decanus — — — — — — — — 24.tt

Eidem qui coram eodem Judice adversus dictum fabre facultatis causam oravit, Solvit Decanus — 12.tt

Ei qui recepit hoc anno ab urbis Quæstoribus annuum facultatis Proventum Solvit Decanus — — — — — — — — 10.tt

Pro variis Rhedis meritoriis quas adhibuit Decanus ad prosequenda per annum varia facultatis negotia præsertim ad Sollicitandu Bibliothecæ negotium impendit Decanus summam — — — — — — — — 85.tt

Pro ~~in Senatu~~ Parisiensi Patrono D.o d'Hericourt quem Consuluit Decanus Super Decretum facultatis latum die 5.o 9.bris 1732 persolvit Decanus — — — — — — — — 6.tt

Dicto Andel qui minus compegit facultatis Statutum Illustrissimo Procuratori Catholico oblatum Solvit Decanus — — — — — — 1.tt

Dicto Champion qui Elaterem horologii facultatis reparavit, Solvit Decanus — — — 12.tt

Petro la Grive qui Aulæa Scholarum inferiorum parietibus affixit à Die 13.o 9.bris 1732 usque ad Diem 1.um 9.bris 1733 Solvit Decanus — — — — — — — — 118.tt 10.s

Eidem pro igne per annum Suppeditato in Comitiis facultatis usque ad Diem 1.um Aprilis 1733 Solvit Decanus — — — — 34.tt

Pro empta Cella vulgò Bureau M.i Picoté De Belestre Solvit Decanus M.o Prevost — — 30.tt

Pro emptis Pluteis ad Collocandam facultatis Bibliothecam Solvit Decanus M.o Urbano Leaulté juxta Decretum facultatis — — — 205.tt

Summa hujus paginæ est de huit cents dix huit Livres quinze sols [illegible]

Petro La Grive pro variis impensis quæ facta fuere ad libros Bibliothecæ Mⁱ. francisci Picoté De Belestre sive colligandos, sive transferendos nec non pro pluteis tum Mⁱ. De Belestre, tum Mⁱ. Leaulté transvehendis solvit Decanus — — — — 65.ᵗᵗ 12.ˢ 6.ᵈ

Accenso cujus ministerio usa fuit facultas dum comparuerunt in Scholas Superiores Chirurgorum San Cosmanorum Præpositi postridie divi Lucæ anno 1733 solvit Decanus — — — — 6.ᵗᵗ

Servis D.ⁿⁱ Amelot ipsius libros ad Scholas Superiores deferentibus solvit Decanus facultatis jussu Ludovicum aureum — — — — 24.ᵗᵗ

Dictis Du Chemin Mⁱ. Claudii Josephi Prevost Amanuensibus qui in describendo librorum Mⁱ. francisci Picoté de Belestre Catalogo plurimam dederant operam solvit Decanus jubente facultate quatuor Ludovicos aureos — — — — 96.ᵗᵗ

famulo Mⁱ. Philippi Hecquet ipsius Bibliothecam apud facultatem advehenti solvit Decanus ex jussu facultatis tres Ludovicos aureos — — — — 72.ᵗᵗ

D.ᵒ Vautier facultatis in Castelleto Procuratori pro impensis Litis et judicii adversus Chirurgum Livernette lati solvit Decanus juxta quitanciam 34.ᵗᵗ 1.ˢ 6.ᵈ

Dicto Quillau facultatis Typographo pro quadringentis Exemplaribus prædicti judicii Typis mandatis solvit Decanus — — — — 16.ᵗᵗ

Dicto Girault Accenso Regio qui supradictum judicium per urbis Compita proclamavit solvit Decanus — — — — 36.ᵗᵗ

Pro Caducis Impensis numeravit Decanus pro more — — — — 60.ᵗᵗ

Pro Calculis in hisce Rationibus adhibitis — 15.ᵗᵗ

Viji Quitancii

# Caput ad memoriam eorum quæ facultati debentur

Debet Mʳ. Petrus Roussin de Montabourg summam mille et ducentarum libellarum cui solvendæ facultati tenetur Instrumento

Summe de cette pagina est de quatre cens vingt quatre livres quatorze sols [signature]

publico transacto Die 25.â Augusti 1732
apud D.um Boursier et Collegam Notarios — ad memoriam

Debet insuper M.er Petrus Roussin de Montabourg
Summam quingentarum et sexaginta quinque
libellarum cum duodecim assibus, cui solvendae
tenetur Chirographi cautione data die 7.° 9.bris
1732 apud D.um Boursier et Collegam
Notarios. — — — — — — — — — — ad memoriam

Debet M.er franciscus Mery pro Capitatione
Suâ anni 1726 Summam Sexdecim libellarum
cum decem assibus — — — — — — — ad memoriam

non memoretur de inceptis ex Decreto Lato Die 19.a 8.bris 1734 H. T. Baron Decanus

Debet M.er David Vasse pro Capitatione Suâ
anni 1729 Summam triginta trium libellarum ad memoriam

Debet M.er Ludovicus Hieronimus Cosnier pro
Capitatione Suâ anni 1729 Summam triginta trium
libellarum — — — — — — — — — — — ad memoriam

## omissa in Capite decimo

## Excpensi pro rebus facultatis

Petro La Grive qui Sacellum et Scholas
Superiores per annum scopis mundavit — — 15.tt

Eidem pro Calamis Papyro et atramento
per annum Suppeditatis — — — — — 15.tt

ei qui Scholarum circuitum scopis mundavit
per annum — — — — — — 18.tt

ei qui Scholarum circuitum aestivo tempore
Aquâ irroravit — — — — — — — 6.tt

Quittances

Summa hujus pagina est de cinquante quatre livres

Summa totius expensi est de treize mille
six cents quarante huit livres deux sols six den.s

Summa verò totius accepti est de six mille
cent cinquante six livres onze sols.

Ergo Summa totius expensi superat Summam
totius accepti de sept mille quatre-cents quatre vingt onze
livres onze sols six deniers

facultas ratas et gratas habet rationes prioris anni
secundi Decanatus magistri hiacynthi Theodori Baron

Decani, cuique ob res facultatis praeclarè gestas solitum decernit honorarium centum et quinquaginta libellarum singulis doctoribus praesentibus, aulicis et censoriis honorarium duorum calculorum argenteorum Decano et antiquiori duplum majori bidello summam quinquaginta libellarum minori verò viginti quinque libellas et sic conclusit die Martis quinta octobris anni millesimi septingentesimi trigesimi quarti

H. T. Baron Decanus

Preaux

Léaulté Göel Morand

Andry [illegible] Finot Reneaume

Chomel Hourneau

Couthier Du Cerf

Adam Adam pro Dno Reignet Bertrand

Delaleu Bailly martinenq Lépy

Afforty filius Le Tellier Afforty pro patre Millet

Peaget

Pro Bo. vergne Léaulté Col de Vilars

Bourdelin. Pro domino de la Vigne Bourdelin

Epinne Chevalier Jacques

Maloët Baron f. chomel filius

pro his et superioribus rationib. Grimagny Tyrant

martinenq pro Do. Geron censorio

Garnier Pro Dom. hemmery Geron Del'Epine pro Do. Mattot censorio

Geron Vasse Cosnier Malouin

pro d. Meyssyer pro d. Guerrault censoris = accepi Malouin

Lehoc Dubuy

Renaud Harnière Dupré Winslow pro Mo. Helvetius

Fontaine Linguet

Baron Dehnault Barfeknecht

pro Do. Peyson Andel